




ANTONII V[illegible] Priuernatis ad Ludouicum Diedum Francisci filiꝫ patritium Venetum in Heroidas Publii Ouidii Nasonis peligni.



Vm multos sæpe uiros:q nfi tpib⁹ sapiæ studio:& rer cognitiõe floruere mecū ipe reuoluerim:recte Ludouice Diede sensisse illos arbitrat⁹ sū:qb⁹ i umbra elāguētes:alii sūma digni rephēsione uideri solēt ꝙ in tāto rer usu nulla posteris mōumēta relinquerēt:ut & alis pdessent: & se a mortalitatis iniuria uēdicarēt. Alii uero qd' nondū pssa: sed subito quodā spiritu & pximo calore parta intēpestiua fœtura edere nō dubitarīt minime ītuētes nō partū:sed abortiuos emitti:uñ laboris plusculū & piculi subierāt:quā iucūditatis:& gloriæ cōsequant. Ego uero ut me ab illorū desidia:& istorū petulātia oino liberarē:tātisper cūctandū cēsui dū fœtus uero sensim crescēs maturior ederet. Quāquā nō deerāt q me iterea pmerēt:stimularēt:urgerēt:atq liberius accusarēt:q tot annos:quot interptādis auctorib⁹ impēdi:nihil oino ediderim:quos Fabii secutus cōsiliū q̄diu uisum ē amice:cōtinui:licet q̄to honestius qd' efflagitabat negare uiderer:tāto acrius īfensi:meā illā uerecūdiā uelut inertē expostularēt:psertim:qd' aiebāt multos indies magis obrepere:q ut īsidiātes alueolis fuci:alieni laboris īsultare fortissima temeritate nō desināt. Sed hos uariis iā contētionibus spero repulisse. Nā si qua supererāt semina eo libello:quē emēdationē uirgilianā inscripsimus:adeo repressi sunt uniuersi:ut nō modo incœpti pœniteat. uerū etiā oino deiecti culpā depcent:sed iā istos sinamus ineptire. Cū apud Marcū Varronē uetus adagiū illud intuemur:qd' dicit homo bula. Aequū uisum ē:ut honeste monētes audirem⁹. Nā si putauit ulli seni properandū:q̄to magis:iuuenibus:q ualidiores sunt:& uires supperūt:ne cū legēdæ sarcinullæ tēpus admonuerit plusquā superari queat itineris relinquat. Mihi quoq deinceps nullā cūctationē fore tutā existimo:ne dū cōsulto actionē differimus:in contēplatione elāguisse credamur. Quæ duo in humana uita maxime utilia censuit Plato:eāq perfectā fore nō putauit:nisi ab ea sollicitudine:quæ solū nostra est sæpius discederemus: ut amicis:& patriæ (quoad fieri possit:negociū impartiamur) arceant omnino. Sed tenēda par quædā dimēsio atq recta æquabilisq effectio:quā Stoici καλορ τόλιμ appellari uoluerunt:ubi nihil emineat nihil nisi æquū aut rectū appareat:in quo genere cū pauci se cōtinuerint:eos inter uel maxime enitet Fracīscus Died⁹ genitor tu⁹:uir quidē nō modo cōtinentia & pietate:sed omni genere uirtutis:cū quouis huius ætatis cōferēdus:eos habet pgressus ut iter sūmas reipublicæ occupationes nihil de domestica cōmētatiōe:aut scribēdo:aut cogitādo remittat. Et quāquā nō minori industria quā fide publica gerit negocia:quæ terra mariq grauissima sūma laude cōficit: operā tamē quā amicis deberi credit:& patit facile & cōstāter fouet & pficit: ita quod extremū illū finē:quē oēs expetunt. Licet Hieronym⁹ Rhodius indolētiā. Epicurus uoluptatē diuersa ratione:uirtutē stoici & Aristoteles eē crediderint:ipe bñficētiā cōstituisse sibi uideat. Has inter uirtutes tu quoq:ut ex feraci solo uberrimus fructus emergis:paternæ gloriæ spectator & cultor: cuius indolesq futuri successus psagia teneat:id uel maxie indicat:quod nulla hortatione eā laudis uiā rectissimā ducis:quā tibi maiores tui tritā reliquerunt. Nā cū optime īstitutus sis:acriq emineas īgenio:ostēditur facile:quā optimā frugē hæc spōdeat seges:magnū certe promittit hæc pter ætatē sine arrogantia grauitas:sine segnitie uerecūdia. Sed cū maiora sint q̄ dici possint:ne laudatiōis cām quæsisse uideamur:redeat unde defluxit oratio Diuturnū illud ociū:quod in executionē auctorū & rerū contēplationē cōtulimus ex Scœna iā in caueam deducemus. Ne quod lucē solēq desiderabat:in umbra disperiret. Cū nihil in hominū uita honesti⁹ sit quā aliqd elaborare:qd' memoriā seruet:& usum publicū augeat. Quare ad poeticē cōuersus: nō qd' animū relaxarē:ut qdā se fecisse dixerūt:sed publicæ utilitatis gratia cū diuinis illis Ouidii calorib⁹ nō sine sudore & puluere:ut in harena gladiator aliquātisp obseruatus sū. Is enim ut īuētione & facilitate ita oēs īgenii ubertate:& uerborū copia latinos poetas:astipulāte Fabio absq ulla dubitatiōe pcellit. Sed cū noster eques omnē illi⁹ campū cucurrerit:oēs nodos soluerit:oēs iā calores pstrinxerit:placuit editiōis prīcipiū ab heroidibus auspicari:qm id scribēdi genus latinū est: & se primū cecinisse maxime gloriatur. Ouidi⁹. Opus n. uariū est:disertū:multiplex: copiosum: ubi multæ nō solū exq̄sitæ reconditæq sentēriæ uix satis explicant:sed ēt locor historiarumq & fabularū obscura & perdifficilis hactenus allucinationē pbuit appositio. His igitur apertis spero meū hūc laborē & tibi & bonis oibus nō inhonestū uideri posse. Nam si Zenoni cythico stoicorū principi maximo ornamēto. Hesiodi Theogoniæ successit iterptatio: si Cleātes asius: q Phernades q exauriret pueros cognominatus ē. Si Chrysippus Tharsensis in fabular mysteriis magnā sui studii partē posuerūt:ut illas uario interptandi genere physiologiæ subiicerēt. Quāto mihi honestius uideri debet:ex euolutis rerū monumētis herou heroidarūq affect⁹ summo poetæ īgenio expssos:& ad imitationē utilitatēq: & eor q simili tenerētur studio iucunditatē eduxerim ignauorū dicacitatē : atq calumniantium inuidiam facile contēno. Si tu cui nostrarū uigiliarū primitias dedicaui:meam hanc:dextro sidere:probabis industriā.

Homo bula p ueteri adagio

Quæ i humana uita plato utiliora existimauerit

Quæ i humanis dimēsio ex stoicorū snia tenēda est

Supremū bon[illegible] ex [illegible] sophorū sententia

Zeno & alii q̄plures p interptādis auctorib⁹ magnā sibi laudē cōparatunt



OST Euersam Troiā græcor principes:phrygiis opib⁹ ditati cū in pñā nauigarēt læsæ Mineruæ indignatiōe:ut Home. scribit:alii sunt uastissimis pcellis obruti. alii turpiter occubuerūt:pauci cū diuti⁹ errassent:uix dirū euaserūt excidiū. Aiax Oilei fili⁹ Locrēsiū dux i scopulis euboicis fulmina t⁹ demergit. Agamēnō uix lares salutarat cū nephadæ uxoris Clytēnestræ dolis ab ægisto īcautus excipit:& obtrūcat. Idomene⁹ e Creta insula deiect⁹ ad Salētinos italiæ populos fugit. Diomedes a suis minime except⁹ in italiā nauigauit: Menelaū:ut tradit Herodot⁹:ut a rege Protheo Helenā uxorē repeteret in ægyptū oportuit cū sūmo discrimine traiicere. Vlyxes laertis filius ex autolica magnanimi autolici filia decēnio uastissimis iactatus pcellis errauit:socios:qm solis boues assumpserāt:omnes amisit: ipse:anno. x. cū ab alcynoo phæacū rege naui & multis muneribns donatus discederet:ui tēpestatis iterū dephēsus solus & mēdico similis itacā appullit:quod Homero ad Odisseam scribēdam luculentam materiam exhibuit:apud

Argumētū epistolæ cū oib⁹ fer ulyf[illegible] erroribus

quē Penelope Icari & Polycastē filia & Vlyxis uxor iter lasciuissimā pcorū turbāq [illegible] uariis insulis in Vlyxis regiā cōfluxerant:sūma obseruātia in coniugali fide persistit:mariti.xx.annorum peregre abscessum sæpius quæritur. Existimabat enim nō iactari erroribus:sed aut occu[illegible]sse:aut suorū & patriæ oblitum: in puellarū complexibus in aliqua orbis regione ociose cessare. Et ex ho[illegible] Ouidius omnem est commētus epistolam suam. Ex Homero Penelopen format. Sollicita enim de absente marito queritur. & ad redeundū inuitat.

HANC tua &c. In principio hui' libri sicut in principiis aliorum librorum.v.sūt extrinsec' requirēda.s.q materia:q intētio:q utilitas. Cui parti philosophiæ supponat:& qs libri titul'. Materia huius libri sunt mores & uitia dñarū. Intētio.n.uersat circa materiā. Intēdit.n.Ouidi.doctor & narrator de uitiis & morib' dñarū:& de casto & incesto amore tractare. Dominas de casto amore cōmēdaret de ipudico uero uitupare. Vtilitas libri magna ē:nā cognito libro isto cognoscunt mulieres caste amātes: & dominæ ipudice amātes:ut eas noscam' caste docere. Supponit iste liber ethicæ.i.morali sciētiæ qa de dominarū morib' tractat. Titul' libri est. Incipit liber epistolarū Oui.Nasonis. In primo hui' epistolæ tria sunt uidēda.s. Titul' epistolæ. Materia sup q fundat epistola:& itētio mittētis & scribētis epistolā. Titul' epistolæ est Penelope Vlyxi. Penelope ē prima mittēs Vlyxes. Prima recipiēs. Materia hmōi est. Fert q Priamus rex Troiæ filiū habuit noie Paridē:q cū audiuit famā de quadā pulcherrima domina noie Helena capt' amore eius cū magna cōgregatiōe nauiū in græciā iuit ubi domina Helena manebat & applicuit ad domū Menelai regis cui' uxor erat Helena:in cui' Menelai hospitio māsit & Helenā occulte adamauit. Cōtingit āt Menelaū ad regna Cretēsia eqtare. Paris āt ibi remāsit cū helena:cū q ordinauit uenire & q nō spōte uēiret. Repit hāc cām:duxit eā ad Troiā:dū rediisset Menela' reppit suā uxorē raptā:Agamēnō rex & Menela' fratres miserūt Priamo & Paridi ut Helenā restituerēt. Alioq pstolarēt eos cū exercitu ingēti. Troiāi cōsentiebāt Paridē retinere helenā:nec redderet:ppea græci ira cōmoti cōtra Troiāos maximū exercitū aggregauerūt & cōtra Troiā castrametati:p.x.annos steterūt & tādē capta Troia totā destruxerūt. Græci āt cū ad pprias patrias rediissent. Vlyxes redeūdo cū suo exercitu a uentis agitatus.x.annis per pontū errauit: Penelope noscens Vlyxem uirum suum in prœlio non interemptum hanc epistolam illi dirigit. Cuius est intentio reducendi ipsum ad patriā suam. Intentio Ouidii auctoris est cōmendare ipsam Penelopē de casto amore: unde dicit.

VOCVM. AC. RERVM. INDEX

Q

FINIS.



¶PVB. OVI. NA. EPISTOLARVM HEROIDVM LIBER PRIMVS.



PENELOPE

VLYXI.

ANC TVA PEnelope lento tibi mittit Vlyxes.



ANC TVA penelope: quæ tibi hactenus in tanta procorum turba pudice uixit: & coniugalem thorum sine labe seruauit. ¶ Mittit tibi: poeticum est: ad te dicet orator. ¶ Tibi lento: Qui deses es & nostro amore frigescis: & tuorum desiderio non moueris.



ANC Tua Penelope. Quodcunq; opus legendum proponitur: q̃uis facillimum: ignorato argumento: ut sit difficile necesse est: quamobrem cum officio professionis meæ multa enarrare & interpretari contigerit: id in primis semper laborandum putaui: ut legendum argumentum pateret: deinde si qua aut in uerbis: aut in sensu obscuriora essent: diligenter explanarem: ut non mihi: quemadmodum multi inani gloria adducti: sed aliis interpretari uiderer: & in nullius manu scripta mea peruenirẽt: qui ex labore meo fructum non perciperet quod quidem cum hactenus me assecutum sperem dabo operam: ut in futurũ multo magis fiat: nõ tamẽ usq; ad superfluũ laborem occupari placet. Nam ut Quĩti. li. i. isti-



rutionũ oratoriaꝝ iq̃t.pſæ q̃dẽ:qđ qſq; unq̃ uel cõtẽptiſſimoꝝ hoium dixerit:aut nimiæ miſeriæ aut inanis iactãtiæ ẽ: & detinet atq; obruit ĩgenia meli⁹aliis uacatura.Nã q oẽs & iã ĩdignas lectiõe ſcœdas excutit.ani lib⁹quoq; fabulis accõmodare opaꝫ põt.Atq plẽi ſũt eiuſmõi ĩpedimẽtis grãmaticoꝝ cõmẽtarii uix ĩpis:q cõpoſuerũt ſatis noti.Hæc Qui.Quãobrẽ cũ ĩ argumẽtis ſingulaꝝ epiſtolaꝝ enarrãdis:tũ in cæteris exponẽdis mediocritatẽ ſeq̃mur:ita ut neq; lectorẽ faſtidio afficiã:nec tñ qcq̃ ĩ his nr̃is enarratiõib⁹deſidereſ:qđ in hoc ope cognitiõe dignũ uideaſ:pſeq̃r tñ ẽt minutiora q̃dã:qa nõ ſolũ ab eruditis uolo nr̃a legi:ſed multo magis ab his q erudiri uolũt:qb⁹oĩa plana & apta placẽt.Nõ.n.ad oſtẽtationẽ:ſed ad utilitatẽ nr̃a ædim⁹ & queẽadmodũ pecuniæ:ita opæ bñficiũ ĩdigẽtib⁹p̃ſtãdũ ẽ.& id q̃dẽ liberaliter:ſũt.n.q ut uideãſ doctiores nõ ĩterp̃tatiões:ſed enigmata,pferãt:quos cũ ſua ambitiõe relinq̃m⁹.quo pl⁹ odii ſibi q̃ fauoris cõparãt: ego cũ ĩtelligã ĩterp̃tẽ oportere eẽ q̃ſi lumẽ eoꝝ q̃ interp̃taſ:& cũ oẽs nõ potuerint multa:aut audiſſe:aut uidiſſe:nõ exiſtimabo mihi turpe:ſi ut pueris,pponi debet ĩ ſcholis hoc op⁹:ita a me declaratũ fuerit:qđ idẽ de plæriſq; aliis(deo mihi aſpirãte)breui me facturꝝ ſpero.Sed nũc ad ĩſtituta pgam⁹.Poſtq̃ igiſ titulũ opis uiderim⁹ & q̃litatẽ carminis & ĩtẽtionẽ ſcribẽtis:ad argumẽtũ & text⁹ expoſitionẽ ueniem⁹.Repeteſ aũt paulo alti⁹ p̃riæ epiſtolæ argumẽtũ:qm̃ ex eo aliaꝝ cõpluriũ epiſtolaꝝ argumẽta pẽdẽt:ĩ qb⁹poſtea eã ob cãꝫ erim⁹breuiores.

¶Titulus opis ẽ.P.Oui.Naſonis poetæ Sulmonẽſis heroidũ ſiue heroidaꝝ lib.ĩcipit.Prim⁹ãt nõ addimus: qa plurimis placet unũ tm̃mõ eẽ librũ:quũ ĩ epiſtolas diuidaſ & nõ ĩ libros ĩ codice tñ meo uetuſtiſſimo reperi diſtinctionẽ libroꝝ:qđ qdẽ licet nũero epiſtolaꝝ cõſtet:ita fieri potuit:ſicut in epiſtolis:q̃s in põto ſcripſit:q̃ in libros plurimos diuiduntſ:& Iuue.ſatyræ licet ſeparatas hẽãt ſn̄ias:libroꝝ tñ nũerũ hñt: ĩueni igi-

Núquid heroidaꝝ opus in libros diſtictũ fuerit

tur in codice meo uetuſtiſſimo hoc opus diuiſum in libros.v.quoꝝ primus incipit.¶Hanc tua penelope.i. Littora Theſſaliæ.iii.Si qua tñ cæcis.iiii. Mittit Hypmeſtra.v.& ultimus mittit abidenus: ſed in hoc nolim tñ eſſe cõtẽtioſus aut ptinax.Epiſtolæ ſũt nũero.xx. quas heroidũ uel heroidaꝝ appellant:qm̃ licet aliquot ex eis a uiris ſcribanſ:maxĩa tñ ex pte ſunt claraꝝ & illuſtriũ mulierũq;:q̃s heroidas appellãt.Oui.li.i.triſtiũ. Prima locũ ſanctas heroidas inter haberes.Maſculinũ eſt heros q ſemideus diciſ & uir fortis: & uirtute eminẽs.Plus hoĩe hñs.Fœmininũ uero ſub forma patronomica diciſ herois:& heroine.Oui.aũt ſe nõ ſolũ ſcripſiſſe has:ſed & alias:q̃ nõ ſũt in hoc uolumine:cõmemorat.iii.amoꝝ.ad Marcũ:carmẽ aũt elegiacũ eſt hexametrũ & pẽtametrũ:qđ q̃dẽ & amoribus & q̃relis & miſeriis cõuenit:ut Hora.in poetica oſtẽdit. Verſib⁹ ĩpariter iũctis q̃rimonia primũ.Mox ẽt ĩcluſa ẽ uoti ſn̄ia cõpos. Quis tamẽ exiguos elegos emiſerit auctor Grãmatici certãt.Genus ãt oratiõis humile eſt:qa tali carmini cõuenit:hoc ẽ elegiaco:qđ ut uidim⁹ exiguũ appellauit.Hora.q̃q̃ inter elegiaca Naſonis carmina hoc maxĩe & ſentẽtiis:q̃tũ materia ĩpa patiſ:& uerborũ pprietate uideſ aſſurgere:materia uero eſt ethica.i.moralis:qa deſcribit uarios uiroꝝ mulierũq; mores:itẽtio poetæ eſt exercẽdo ĩgeniũ & q̃rẽdo famã amoris affectus demõſtrare & oñdere q̃tũ hi differãt ĩ mulierib⁹pudicis & ĩpudicis:q ĩ aliis caſti amoris pietatẽ ĩ aliis libidinis & furoris ĩcõtinẽtia,pbãt.Itaq; aliæ ad laudẽ & imitationẽ:aliæ ad libidis & ĩpudicitiæ deteſtationẽ memoranſ.Sciẽdũ ãt ẽ:q amoris affect⁹ ĩ nullis Naſonis libris melius exprimunſ:q̃ in his epiſtolis ĩ qb⁹ artis amãdi exercitationẽ oñdit ſicut ex orõnib⁹ Cice. qcqd in arte dicẽdi tradiſ optime pcipiſ:ſed iã argumẽtũ enarrem⁹:qđ ut ſupra dixim⁹:paulo altius maioris

Argumẽtũ epiſtolæ

declaratiõis grã repetetur. Ad pelei æaci filii & Thetidis nymphæ eius uxoris nuptias: q̃ in pelio Theſſaliæ mõte celebratæ ſunt.Diis oib⁹ ac deabus p̃ter diſcordiã ĩuitatis:illa ĩdignata accũbẽtib⁹ cũ ioue iunone ei⁹ uxore & pallade & uenere:in mediũ earũ cõiecit pomũ in quo ſcriptũ erat.Detur pulchriori:cũq;(ut eſt muliebris opinio)de pulchritudine,ppria audax & temeraria:q̃libet earum ſe pulchriorẽ diceret: neq; iuppiter uellet de hac re iudicare:ne aut uxorẽ aut filias offenderet:eas remiſit ad paridẽ: q̃ educat⁹ apud paſtorẽ tũc armenta in ida ſeruabat.A quo iuſſit eas petere hui⁹ contentiõis iudicium & determinationem.Cũ.n.Hecuba priami uxor paride grauida eſſet:ſõniauit ſe parere facẽ:q̃ totã troiã incẽdio corriperet.Hauruſpicum reſpõſis & numinis oraculo priamus cognouit oriturũ ſibi filiũ ex Hecuba q patriæ eẽt futuꝝ ĩcendiũ. Quare iuſſit uxori:ut qcqd pareret ĩterficeret.illa cũ puerũ q poſtea paris dictus ẽ peperiſſet: mr̃na pietate mota:nõ ſuſtinuit eũ ĩterficere:ſed facta eius mortis ſimulatione decepto priamo:iuſſit eũ regiis paſtoribus tradi:qui puerũ alerẽt.Itaq; ut paſtoris filius:aut ut alii uolũt & ſeru⁹ & famulus in pecorũ & armentoꝝ cuſtodiis nutritus eſt.Oenones nymphæ cõſugio uſus.Ad hũc igiſ ĩ idæis uallib⁹ armenta ſeruãtem cũ tres deæ acceſſiſſent ſeorſũ cũ eo quæq; locutæ pollicitatiõib⁹:ut ſæpe ĩ iudiciis fit:corrũpere tẽtauerũt. Nã iuno ut ẽ deorũ regina deuitias & regina:pallas gloriã:ſapiam:& reꝝ oĩum cognitionẽ Ven⁹ aũt uoluptatẽ: & pulcherrimæ in toto orbæ terraꝝ mulieris uſũ:& poſſeſſionẽ,pmiſit:q̃s auditas paris iuſſit ante ſe nudas adeſſe ut certius de eaꝝ pulchritudine iudiciũ afferre poſſet:& demũ ueneris,pmiſſis magis capt⁹,p ea ſn̄iam tulit. Poſt aliquãtulũ tpis cũ agonale certamẽ illic celebrareſ:paris q fortiſſimus erat ad illđ acceſſit:ĩ quo cũ oẽs:& ẽt ĩpm hectora ſuparet Hector ira ſuccẽſus cũ ſtricto gladio tanq̃,paſtorẽ eũ eẽt interfecturus: paris ſe eius germanũ cõfeſſus ẽ:qđ ut Ser.ſcri.allatis crepũdiis,pbauit:cũ adhuc ſub paſtoris habitu lateret:ſunt ãt crepũdia ĩfãtuloꝝ ornamẽta:recognitũ igiſ filiũ ſuũ priam⁹ Paridẽ recepit ĩ domo tãq̃ tãto tpe functus eẽt fato:&

Sptha & lacedæmõe eadẽ eſt

piculo qđ ex eo ĩminere audierat:q mox aliquot nauibus ædificatis Sparthã nauigauit:ubi cum a Menelao Agamẽnõis regis græcoꝝ fratre hoſpitio except⁹fuiſſet:deĩde ĩpi Menelao cõtigiſſet ĩ cretã pficiſci:ille pfid⁹ hoſpes.Helenã Menelai uxorẽ iouis ex læda filiã oĩuꝫ mulieꝝ ſpecioſiſſimã ĩ amorẽ ſuũ ſollicitatã abduxit ad troiã. Alii uolũt expugnata:Sptha ſiue lacedæmõe:utroq;.n.noĩe dr̃.Helenã quã ei uenus,pmiſerat:a

Vlyſſis ſimulata inſania

paridẽ abductã Hero:dicit eã nũq̃ fuiſſe ductã iliũ:[illegible] fere oẽs hiſtoriographi & poetæ aliter ſentiãt:& credãt eã ad troiã deductã:ut ẽt Hõe.oñdere ur̃:cũ [illegible] repetẽdã legati ab Agamẽnõe.& Menelao fruſtra ſæpe miſſi fuiſſẽt.Agamẽnõ & menela⁹tãtã iniuriã arm[illegible]uidicaſ:& Helenã bello repetere decreuerũt.Itaq; cũ ad expeditionẽ ex uniuerſa græcia exercitũ cogerẽt:Vlyxes,penelopes admodũ puellæ,q̃ paulo añ duxe

rat uxorē:& ex ea tm̄ suscepat Teleāchū filiū amore retētus:ne iret ad illd̄ bellū īsaniā simulauit.iūctis.n.diuersi gn̄is aīalib⁹arabat & salē seīabat:q̄ īsaniā Palādes uir bello clar⁹:q regis mādato delectū faciebat: deprexit.nā cū arāti ulyxi obiecisset Teleāchū ille ne filiū læderet aratrū eleuauit:& suspēsū aratrū ultra filiū trāstulit:ex quo cognit⁹ nō eē īsan⁹ coact⁹ē ad bellū troia.ire ubi & Palāidis iniuriā ult⁹ē:nā eū falso ꝓditōis crimie a græcis dānari & lapidib⁹obrui & īterfici fecit:mox ī eo bello multa prudētiæ & solertiæ documēta exhibuit q̄ ip̄e apd Oui.li.xiii.met.cōmeōrauit:q̄ hoc loco uitādæ ꝓlixitatis gr̄a ꝑtereo:postrēo ei⁹opa factū ē ut troia decio tādē āno postq̄ obsideri cœpat capet:uñ & ab Hom.poliporthos.i.urbis populator dr̄ & cū ī castris de armis Achillis īter ip̄m & Aiacē Telamoniū ortū eēt certamē. Vlyxes dicēdi facūdia ea obtinuit mox euerso ilio & Astyanacte hectoris filio e turri p̄cipitato ne aliqs de sanguīe hectoris supesset:acceptaq; pte p̄dæ troiāæ:cū ī p̄riam gloriosus uictor reuers⁹mari se credidisset:lōge cōtra uotū suū ei accidit:nā uētis tēpestateq; act⁹ multū diuq; errauit & aliorū decē annoꝝ spacio ad multa orbis terraꝝ loca delatus mores hoīum multoꝝ uidit & urbes:reliq̄ de eo dicēt ī fine epistolæ.Cū igit̄ cæteris ducib⁹& militib⁹græcis q bello sup̄fuerāt domū reuersis:solus ulyxes nō reuerteret̄ neq; penelope ei⁹ uxor cām huius abn̄tiæ sciret ad eū scribit hāc episto.ī q̄ castū & cōiugalē amorē suū erga Vlyxē on̄dit:& eū rogat ut nullā remittat p lr̄as rn̄sionē:sed ip̄emet uēiat.Adducit āt multas rōnes qbus ꝓbat eū debere uenire.ꝓbat.n.primū a cōmoditate: qa nō ampli⁹detineat̄ bello:qa troia pp quā abfuerat capta & euersa sit.Deīde ab hōestate & eqtate:qa cū cæteri uiri domū reuersi uxores suas p̄ntia sua cōsolent̄:& reꝝ gestaꝝ narratiōe detineant̄ ip̄e solus maritali d̄sit offō:p̄serti cū ip̄a ut refert ꝑpetuū cōiugalē amorē ī eū seruauerit.on̄dit.n. se neq; alii īstāte p̄re nubeř uoluisse:& sp̄ fuisse sollicitā de piculis Vlyxis:qd̄ ē piæ & fidelis cōiugis argm̄:postrēo ꝙ Vlyxes dēat domū reuerti arguit penelope ab ei⁹ utilitate:qa eo absente ei⁹ bōa dilapidēt̄:& dissipent̄:cū neq; ip̄a utpote mulier neq; Teleach⁹ admodū puer:neq; laertes ei⁹ p̄r senio cōfect⁹ ea tueri possint.Cōmeōrat aūt ei p̄cipue Seniū p̄ris & Telemachi filii tenerā ætatē:ut si eū uxoris amor curaq; nō reducat moueat saltē filias p̄rnusq; affect⁹.sic ergo iqt.¶ Hanc tua pe.Sēsus ē.o ulyxes penelope uxor tua mittit tibi hāc epistolā.nolo āt mihi rescribas aliqt:sed tu ip̄e uēias.¶ Hanc.i.epistolā.¶ Tibi lē.i.tardo. Tua:subaudi uxor:nā ī noīb⁹ ꝓpriis & gtis ꝓ noīum relatiuoꝝ uel demōstratiuoꝝ.& ī ꝓnoīb⁹ possessiuis sæpe filioꝝ uxoꝝ:maritoꝝ seruorūq; noīa subaudiūt̄.Vir.Hectoris Andrōache.s.uxor.Ci.ī epi.Ser.tu⁹.s.fili⁹.Ter.Video forte hui⁹ Byrrhiā.subaudi seruū & notāda est hæc regula.Mittit de se tāq̄ de tertia p̄sona dicit:cū in seq̄nti uersu ī pria p̄sona loquat̄.dicit.n.

Subaudiūtur noīa ꝓpria quoties ꝓnoia relatiua uel demōstratiua ponuntur ANTO.

Nil mihi rescribas:attamen ipse ueni.
Troia iacet certe:danais inuisa puellis;
Vix priamus tanti totaq; troia fuit.
O utinā tūc cū lacedæmōa classe petebat

¶ Nil mi.re.epistolæ ꝓpositum est.¶ Mihi.i.quæ te expecto non litteras.¶ Attamen:sed.¶ Ipse: qui annos uiginti absens fuisti.¶ Troia ia.indicat facile fore quod propositum.s.redire.¶ Nam tro.ia.diruta est.elegantius Virgi.idē exprimit cum dicit.Et campos ubi troia fuit.¶ Dicta est troia a Troe rege erictonii & calliroes Scamandri filio antea teucria a Teucro: & Dardania a Dardano dicebatur.¶ Inuisa odiosa:est enim inuidere odisse:quod contra uotum nimium uidemus.¶ Danais puellis.Heroidibus græcis:a danao Strabo testatur danaos nuncupatos.¶ Vix priamus tanti:ingerit suspitiones:dubitat Vlyxem ideo lentū esse quia pegrino amore teneat̄ dū staret Troia inquit:& priamus uiueret:uix fieri potuit quin in patriam nauigaretis.Græci.n.longa obsidiōe fatigati de reditu sæpius cogitarunt.quod in iliade Home.uidet̄ exprimere.Diomede referēte:si omnes græci abscedant:ego & Stelen⁹ soli in obsidiōe persistemus.¶ O utinam:p̄catur in paridē:cū hac poetica exclamatione:qui cum Helenam rapuit:tantorum malorū p̄buit causam.¶ Lacedæmona:Lacedæmon pelopōnesi urbs Menelai regia nuncupata a lacedæmone Iouis filio ex Taygete Atlantis & Peliones.

Troia q̄ & dardania uñ denoiata est

¶ Nil mihi rescri.i.nō remittas mihi rn̄sū p lr̄as:sed tu ip̄e uēi:ip̄e hoc loco demōstratiue ponit̄:nā licet per eclypsin p se ꝓferat tm̄ subaudit̄ tu:& hēt teste Pri.significationē ei⁹ ꝓnois qd̄ subaudit̄.s.tu & ē demōstratiuū.¶ Troia adducit rōnem q̄re ulyxes dēat & possit uēire.dicit.n.troiā pp quā domo discesserat eē euersaz. Troia ēt cū regio sit asiæ ī q̄ erat Iliū urbs quā græci euerterūt ponit̄ tm̄ īterdū ꝑ urbe.ut Vir.oēmq; reuerti p troiā.& hic troia.i.iliū urbs troiæ.¶ Iacet:diruta ē:& solo æq̄ta:sicut.n.urbes cū ædificāt̄ aut florēt dn̄r stare aut surgeř:ut Vir.Surgētēq; nouæ carthaginis arcē.& idē. Troiaq; nūc stares.& Oui.Iā stabāt thebæ: ita cū dirutæ sūt dn̄r iacere & cadere.Ser.Sulpiti⁹ ad Ciceronē. Quæ nūc ꝓstrata & diruta añ oculos iacet Vir. Ceciditq; supbū iliū.Certe distinguēdū ē:ut nō dicam⁹ certe iacet sed certe inuisa.nō.n. necesse ē affirmare Vlyxi qd̄ troia iacet:qa hoc ip̄e optime sciebat q fuerat p̄sens.& ut dcm̄ ē in argumento:fuerat etiā ex magna pte auctor illius ruinæ:dicit ergo certe.i.certe odio hīta.¶ Puellis danais.i.mulieribus græcis:nā danai a Danao rege dn̄r:q añ pelasgi dicebant̄:& argiui qa.Dana⁹ uñ dicti sunt:argos habitauit.Puellis aūt dixit: nō solū sexū sed ætatē significās:quia adolescētulæ mulieres nuꝑ nuptæ molestius ferūt maritorū abn̄tiaz. ¶ Vix priamus.uix stultū & ridiculū ē:ꝙ quidā sic ordināt uix.s.iaceret.uel uix īuisa.cū neuter sēsus ꝓcedat sed sic intelligat̄.Priam⁹ & tota troia uix meruit hoc odium græcaꝝ mulieꝝ:hoc est ut eaꝝ mariti ꝓpter ip̄z priamū & troiā abessent:& consequenter haberent̄ odio.Priamus:hēt emphasin hoc nomen ꝓprium.q.d.licet magnus rex:tota troia.i.oēs troiani:cōtinēs ꝓ contento.¶ Vix fuit tātī:ut per ei⁹ obsidionē tot uiri græci abessent:& sic eaꝝ uxores eā hērent inuisam.¶ O utinā:O ad oēs affectus conuenit: uel miserationis uel indignationis:iungiturq; ucō ntō & accusatiuo.Ci.O magna uis ueritatis.& O me miseꝝ.Interdum p eclypsin ꝑtermittit̄:sed subaudit̄.Pli.Iunior.O hoīem te patientē:ac potius duaꝝ.Interdū est aduerbiū uocandi & iungit̄ uocatiuo.ut.O regina nouā &c.Interdū mirandi.ut Iuue.O qualis facies.Interdū indignandi: ut

VBER.

Græci uñ danai dcti sint

O aduerbiū quot modis sumatur

Cic.O tpa.O mortes.Interdũ optãdi:ut Vir.Adsis o tm̃.& in bu.O tãtũ libeat mecũ tibi sordida rura.Atq; humiles hĩtare casas:& hac sigñatiõe optãdi iterdũ ponif p se.ut ĩ exẽplis supradictis.iterdũ iũgif cũ utinã ad maiorẽ affectũ exprimẽdũ:ut hic apd Oui.iterdũ cũ si affectũ hẽt optãdi: ut apd Persiũ. O si ebuliat ptni pclaꝶ fun⁹:iterdũ ut iqt Donatus iteriectio ẽ optãtis aduentũ:aut aĩ repente pcussi:ut Ter.O salue pãphile.

ANTO. ℂAdulter:p ıris priami fili⁹:q ex lacedæmõe Helenã rapuit:de quo dicem⁹.ℾ Aqs insanis.i.magnis ĩ alto fu rẽtib⁹ hellespõti undis.ℾ Nõ ego de.expõit incõmoditates suas.ℾ Frigida:sine uiro calescere lectũ dicimus ubi uir fuerit & fœmia.ℾ Relicta:p.xx.ãnos a te destituta.ℾ Tardos di.q lõgiores uidẽf absẽtia tua.ℾ Nõ in qt die & nocte sollicitaret:si paris helenã nõ rapuisset.auget.n.pathos a tpe. ℾ Nec mi.qrẽ.pathos a facto ut pcos falleret qtũ telæ die texuerat:tm̃dẽ ad lucernã nocte detexebat pollicita erat se tũc uiꝶ accepturã cũ te lã finiuisset q̃ itegeref laertes senex:cũ fatũ cõtigisset:fallaciã dephẽdit anthino⁹un⁹ex pcis ancilla referẽte: ut Home.auctor ẽ.ℾ Fallere no.hoc ẽ nocte pcos fallere.

Lacedæmõ unde appellata fuit

Obrutus insanis esset adulter aquis.
Non ego deserto iacuissem frigida lecto:
Nec quærerer tardos ire relicta dies.
Nec mihi q̃renti spaciosam fallere noctẽ
Lassaret uiduas pendula tela manus.
Q ñ ego nõ timui grauiora picula ueris:
Res est solliciti plena timoris amor.
In te fingebam uiolentos troas ituros:
Nomine in hectoreo pallida semp erã.
Siue qs ãtilocũ narrabat ab hectorẽ uictũ

ℾ Pẽdula:in telario ad op⁹cõficiẽdũ parẽs.ℾ Q ñ ego nõ ti.a corpis labore ad aĩ sollicitudinẽ trãsit: istãs iterrogãdo.ℾ Ego q̃ bellicos euẽt⁹cõsidero.ℾ Pericula gra.ue.ma iora q̃ possint accidere.ℾ Res ẽ sol.õnia auget miseriã.Sũt inqt ĩ amore ppetuæ sollicitudies:uñ apud Plau.Amator adolescẽs.ℾ Quã mi.iqt:ẽ q amat.ℾ In te fin.aĩo cõmẽtabat:expõit sollicitudies cõmemoratiõe piculoꝶ.ℾ Noie in he.quotiẽs hector aliquid gessisse dicebaf.

VBER. ℂAdulter i.paris quẽ p irã pprio noie appellare nõ potuit:sed p cõtumeliã adulteꝶ dixit:ẽ.n.adulter q alienæ cõmiscef uxori ℾ Eẽt obru.eẽt oppssus & submersus.ℾ Aqs insa.i.magnis:uel turbidis & tẽpestuosis:utrũq;.n.ut infra qd si nescires ĩsana qd æquora possũt.& ĩ bucco.'Insani feriãt siue littora fluct⁹.ℾ Cũ.i.qñ subaudif tũc.ℾ Petebat.i. ibat.ℾ Lacedæmõa.i.spartã:nã utroq; noie dicif.ẽ ãt urbs laconiæ.Lacedæmon aũt dicta est a lacedæmone filio Iouis & Taygetes ex qua urbe:ut dictum est:Paris helenã abduxit. Sed lacedæmona tã pro regione:q̃ pro urbe ponif:ut Strabo scripsit ex auctoritate Homeri. ℾ Classe:idest multitudine nauium instructarũ.nam hoc significat classis licet ponaf interdũ pro una naui. Hora.Ne uel extremos.Numidaꝶ in agros classe releget.optat autẽ ꝙ paris fuisset submersus : cum iret ad rapiendã Helenã:quia si Helena non fuisset abducta nunq̃ græci ad obsidionẽ Troiæ iuissent: & ipsa Penelope non passa fuisset incommoda quæ ĩfra se pati cõmemorat.In quo poeta optime exprimit affectum doloris muliebris:cuius est longe repetere suarum infœlicitatũ initia & causas.sic Ariadne apud Catul.Iuppiter omnipotens:utinã nec tempore primo gnosia cæcropiæ tetigissent littora puppes & Dido apud Virgi. quarto æneι.Fœlix si littora tantum.Nunq̃ dardaniæ tetigissent nostra carinæ.Item Ariadne in epistola ad Theseum.Viueret androgeos utinam &c.& Medeæ ancilla apud En.Vtinam ne in nemore pelio securibus cesæ cecidissent abiegnæ ad terram trabes:neue inde nauis inchoandæ exordiũ cœpisset: quæ nũc nominatur argo &c Hanc expositionem ponit Cice.in rhero.& ostendit eam uitiosam esse oratoribus:quoniam nimis longe repetat initium:poetis autem interdum concedi.ℾ Non ego.Incipit ea cõmemorare:quibus dicit se fuisse cariturã si paris fuisset submersus.ℾ Ego penelope non iacuissem.i.cubuissem.ℾ Frigida:uel reuera frigida nõ calefacta a marito:uel certe.quod magis placet:frigida.i.sola:nã frigescere significat solũ eẽ & cessare. Ter.nimiꝶ hic hoies frigent:sicut cõtra feruere freq̃ntari. Vir.Feruet opus & alibi:cũ littora feruere late pspiceres:dicimus aũt solũ hoiem q nõ hẽt sociũ:& locũ desertũ & nõ freq̃ntatũ.Ter.Venit alicũde ex solo loco.ℾ Deserto.s.a te q debueras in eo mecũ iacer.ℾ Nec qr.i.nõ dolerẽ & lamẽtarer dies ire tardos.i. eẽ longos:& tarde finiri:ut mihi uidetur:nam amantibus:& oĩbus qui sunt in aliqua sollicitudine fortunæ tpa uidenf tarde trãsire & esse nimium longa.Virg.in buc. Si mihi non hæc lux toto iam longior anno:& Hora.in primo epistolarum.Vt nox longa quibus mentitur amica: diesq; longa uidetur opus debentibus. ℾ Querenti:conãti.ℾ Fallere:decipere & pterire aliquid faciendo & texendo: ne molestiã temporis sentiã quod tamen non possum assequi:quia labor texẽdi dum de tuo discessu sum anxia laxat : & fatigat manus meas quod nõ fieret si tu adesses.omnis enim uidef labor mihi iucũdus te præsente: dicitur autem falli uel decipi tempus cũ aliquit fit:quo ipsius temporis molestia non sentiatur.Oui.in tristibus: Nõ qui solef:non qui labentia tarde.Tempora sonando fallat.amicus adest.ℾ Pendula quæ pendet e ligno quo inuoluif qd iugum dicif.Ouidi.vi.meta.Tela iugo uncta est. ℾ Quando.q.d. Semp est.n.pnunciãdum interrogatiue. ℾ Pericula.s.de te.ℾ Grauiora ueris.s.periculis.i.maiora q̃ ea quæ uere possunt tibi euenire. ℾ Res est solliciti:sententia est exhortatio rhetorica & est q̃si descriptio amoris.ℾ Sollicitι:anxii:irreqet.ℾ In te fingebam: enumerat penelope pericula multa:& anxios timores:qbus dicit se ppter maritũ suũ quẽ amat affectã fuisse. ℾ Fingebam:aĩo extimabm & ut ita dicã:imaginabar.ℾ Troas:troianos actũs est græcus a ntõ tros.accusatiuus singularis est troa a quo pluralis formaf p additionẽ.s.ut troas.dicti autẽ sunt Troes a troe Erictonii filio.ℾ Violentos:fortes:uel potius feros & crudeles.ℾ In te: Contra te.i.interpugnãdum. ℾ Eram pallida in nomine hectoreo.i.semper timebã cum audiebam nomẽ Hectoris:qui oĩum troianorum fortissimus dicebaf.pallidus autẽ ponif p timido qm̃ ex timore sequif pallor.ℾ Siue quis.enumerat multos quos audiuit ab Hectore interfectos:ob quam causam dicit:se ualde timuisse ne Vlyxes suis astutiis posset ab eo euadere.

Lacedæmõ de q̃ supra

Frigescere & frigidum esse quomodo capiaf

Tros quõ declinef & unde dicti troiani

Antilocū: nestoris filiū: quē qrit⁹ poeta nō ab Hectore: sed a Mēnone auroræ filio interēptū scribit. Fuit & ali⁹ antiloc⁹ herculis fili⁹ quē paris trucidauit. Meneciadē: pͣroclū menecii filiū: q cū opūte eanē puer̃ pemisset ad peleū fugit. Is achilli filio sociū dedit ī bello troiano. cūq achillis īdut⁹ armis pugnare: Apollo ī formā asii Dymātis filii īcitat hectorē ad pugnā cui cōgrediētē pͣroclū armis exuit pfractis fibulis & trucidādū obiecit: ut scri. Home. Interea euforbi⁹ pāthi fili⁹ pͣrocli humeros telo cōfixit: cūq patrocl⁹ iut factū uitaret ad suos se recipet. Hector utrūq lat⁹ telo trāsegit. Subripuisseq troiāi cadauer. nisi ad tutelā menela⁹ affuisset. Falsis nō suis: sed achillis. Successu: Optato euētu: dolui q ut optabatis nō successit. Sāguie tlepo. phyle⁹ thesprotior̃ rex filiā habuit astiochē: ex q hercules filiū tlepolemū gēuit: is cū ī domo pͣna lyciniū pͣris germanū trucidasset: ueri t⁹ ultionē fugit: & rhodi in partē regni recept⁹ ē: uñ nauib⁹ nouē in obsidionē troianā uenit. hūc sarpedō lycior̃ rex interemit. Lyciā: lycii sarpedōis. Est no. creuit & aucta est maxīe fui sollicita: cū lycii Sarpedōis hasta tlepolemū cecidisse pcepi. Deniq qs. erat: colligit se maxīe sollicitari ad oē alior̃ piculū. Iugulat⁹: uulnerat⁹ & extinct⁹: iugulū colli iūcturā dicim⁹: uñ iugulaī iugulū soluere. Castris achiuis: īter græcos milites. Pect⁹ cor qđ ītra pectus cōtineť. Amātis: penelopes. Erat fri. gla. timore frigescebat: frigescim⁹ timore & cor exilit uñ Plautin⁹ senex in aulularia cū maxīe timeret artē ludicrā. iqt cor sibi exilire. Sed be. cōsu. loc⁹ ab auctoritate deor̃ ait illis curæ fuisse qđ optabat. De⁹: aut ad hymeneū: aut cupidinē referas. sȝ de hymeneo placet. Amori ca. cōiugali. Versa ē in ci. pl⁹ ē q̃ si exusta ē dixisset. Sospite ui. Vly. Id. n. potuit ex Telemacho scire: q eadē ex nestoř & menelao audierat. Argolici redie. du. exēplo firmat suspitiones: alii rediere: tu sol⁹ cessas. Duces: ut nestor & agamēnon & menelaus. Altaria fu. sacris ob susceptā uota perfectis. Barbara pͣda: spolia phrygū & asianor̃ qui barbari sunt. Ad deos patrios in tēplis deorū & laribus pēdunť: ut ueteres facere consueuerunt: qui postibus templorū arma suspendebant.

Antilochus nostri causa timoris erat.
Siue meneciadē falsis cecidisse sub armis
Flebam successu posse carere dolos.
Sāguie tlepolem⁹ lyciā tepefecerat hastā
Tlepolemi læto cura nouata mea est.
Deniq qsqs erat castris iugulat⁹ achiuis:
Frigidius glaciæ pectus amantis erat.
Sed bene cōsuluit casto de⁹ æqu⁹ amori.
Versa est in cineres sospite troia uiro.
Argolici rediere duces: altaria fumant:
Ponitur ad patrios barbara pͣda deos.

ANTO.

Antiloc⁹ q fuerit

Patrocli interitus

Tlepolemi historia

Iugul⁹ qđ & quid iugulare

Antiloch⁹ er. cā no. ti. i. erat cā q̃re timerē: si qs narrabat ipȝ supatū ab hectore. Iniquo aduertēdū ē q antiloch⁹ nō fuit tñ ab hectore iterfect⁹: licet fortasse ī plio īterdū ab eo supat⁹: nā fuit nestoris fili⁹: q, hectore iā mortuo a mēnone auroræ filio īterfect⁹ ē: cui⁹ mortē nestor admodū senex īpatiētissime tulisse dř: adeo: ut q̃ rereť se nimis diu uixisse: qa filio fuisset supstes. Propti⁹ de nestore sic iqt. Nō ille ātilochi uidisset corp⁹ humari: diceret aut o mors cur mihi sera uēis. Iuue. Oro parūp attēdas q̃tū de legib⁹ ipe q̃rať. Fator̃. & lōgo đ stamīe cū uidet acris. antilochi barbā ardētē: nā q̃rit ab oi: qsqs adest socios cur hæc ī tpa duret. Q đ facin⁹ dignū tā lōgo admiserit æuo. Siue me. subaudi siue aliqs narrabat. Meneciadē. i. patroclū cecidisse mortuū eē. Sub fal. ar. i. in armis nō suis: sed achil. historia āt hoc hēt. patrocl⁹ fili⁹ menetii filii actoris ab achille sincere dilect⁹: cū achil. ob irā raptæ sibi briseidis nollet pugnare. ei⁹ armis idut⁹ putās se territur̃ troianos q crederēt ipm eē achillē. cū hectore cōgredi aus⁹ ē. a quo & supat⁹ & īterfect⁹ ē. cui⁹ cæde tāq amicissimi achil. ita moleste tulit. ut nō posset qescere. tādē ut eū ulcisceref reuers⁹ ad pugnā hectorē īterfecit. quē currui alligatū circa muros troiāos raptauit. & hæc satis sūt ad hūc locū ītelligēdū. Patrocl⁹ īterdū a poetis dř Actorides ab auo. Oui. fast. li. i. actoridē pele⁹ ipm quoq pelea phoci. cæde phemōias soluit icast⁹ aqs. & li. xiii. met. Repulit actorides sub imagīe tut⁹ achil. troas ab arsuris cū defēsore carinis. Flebā: flēdo timebā. Dolos astutias tuas. Posse care. suc. i. ne carerēt fœlici euētu. i. ne uincereť uirib⁹ hostiū. Tlepolem⁹: de quo hic loqť fili⁹ fuit herculis ex Astioche. q rhodi regnauit & rhodior̃ classē in auxiliū græcor̃ duxit aduersus troianos: ut Oui. li. xiii. met. O rhodiæ ductor pulcherrime classis. is a Sarpedōe Iouis & laodomiæ filio q ex lycia uenerat interēpt⁹ ē. & iō dixit. Tepefecerat. i. calefecerat. Sāguie. s. suo cū eēt uulnerat⁹ hastā lyciā. i. sarpedonis lycii. Cura timor sollicitudo. Nouata: reitegrata. Deniq. tādē & finaliter. Quisqs. i. qcūq siue fortis siue ignau⁹. Iugulat⁹: īterfect⁹: nā iugul⁹ ē pars colli supra pect⁹ ubi loc⁹ ē ad hoiem īterficiēdū apt⁹. īde iugulare dř. Castris achiuis. i. in exercitu græcor̃. Amātis. s. mei penelopes. Erat frigi. gla. nā pp timorē hoies frigidi fiūt Virg. i. æneī. Ex tēplo æneæ soluūť frigore mēbra. qđ āt dixit frigidi⁹ glacie. hypbole est figura. i. suplatio: nā hæc oratio ē supra uer̃. Sed de⁹ æqu⁹. i. iust⁹: q pios & iustos nūquā derelinqt. Bñ cōsu. i. bñ puidit. Amori. s. meo. Casto: pudico qa sp tibi fuaui fidē. Versa ē. Ecce qūo bñ cōsuluit. qa in tātis piculis belli uir me⁹ Vly. icolumis remāsit: & troia euersa ē. Versa ē inci. i. īcēsa: nā qđ īcēdio cōsumiť in cineres uertiť. Viro: marito. s. meo. Sospite: icolumi. Argolici: nūc pgit penelope cōmeōrare & pbare ab æqtate. qđ Vly. debeat domū reuerti: qa oēs alii duces reuersi cōsolāť uxores suas: cū ipe sol⁹: ut dixim⁹ maritali desit officio. Duces: a ducēdo dicti q partē exercit⁹ regūt. Argolici: græci. Rediere. s. domū suā: uel in patriā. Altaria fu. i. incēsa sūt ad faciēda sacra diis Oui. li. ii. fast. Idib⁹ augusti fumā altaria fauni: solebāt. n. antiq in aris thura & cæsas uictimas cōburere. unde illa sacra holocausta quasi cōbusta dicebātur. Præda: qcqd alicūde rapiť pͣda diciť. Barbara. i. troiana: nā priusq̃ romani rer̃ potireť: græci oēs pͣter se barbaros appellabāt. postea uero latis græcisq exceptis barbari oēs dicti sūt. Poniť. s. a uictorib⁹ qa solebāt hostilia spolia tēplis deor̃ affigi a uictorib⁹ Vir. li. iii. æne. ære cauo clypeū magni gestamē abātis: postib⁹ aduersis figo: & rem carmine signo. Deos patrios qui coluntur in patria: quia q̃libet natio habuit suos deos.

VBER.

antilochī mors

Patrocli de quo supra historia

Tlepolem⁹ de quo supra

Iugul⁹ & iugulare de qb⁹ supra

Ritus antiquorum

Præda qđ sit

Barbari q dicantur

Grata ferūt niphæ ꝓ saluis dōa maritis:
Illi uicta suis troica fata canunt.
Mirantur iustiq; senes:trepidæq; puellæ:
Narrantis coniunx pendet ab ore uiri.
Iāq; aliqs posita mōstrat fera ꝑlia mensa:
Pingit & exiguo pergama tota mero.
Hac ibat simois:hic est sigæia tellus:
Hic steterat priami regia cælsa senis.
Illic æacides:illic tendebat ulysses:
Hic alacer missos terruit hector equos.

ANTO. ¶ Grata fe.aliaꝝ fortunā cōmēdat:quarū mariti redierūt ut iustior sit eius q̄rela:aliæ diis uota ꝓsoluūt pro maritis saluis mihi ꝑpetua q̄rela relicta est. ¶ Nymphæ:heroides:puellæ græcæ. ¶ Illi q redierūt græci. ¶ Canūt:narrāt ¶ Troica facta:q̄ ad troiā gesta sūt:alii fata legūt. ¶ Senes iusti.seueri.& graues onomaton est:nā singulis suas denoīatiōes addidit. ¶ Senes iusti & puellæ trepidæ. ¶ Pēdet:intēta est. ¶ Mōstrat:signat. ¶ Pergama:troianæ urbis sitū. ¶ Hac ibat:anaphora utit:nā licet paululū declinet: eādē tñ dictionē repetit. ¶ Simois:fluui⁹ troian⁹:cū Scamādro iūgit:& loca palustria efficit. ¶ Tellus sigæia:cāpus:sigæū troiæ ꝓmōtoriū:urbs ī eo diruta cernit:illic & nauale:& achiuoꝝ ē port⁹:ut Stra.dicit: illic ēt tumul⁹achil.patrocli: & ātilochi cōstitut⁹ē:qb⁹ Ilieñses quot ānis sacrificāt. ¶ Regia cælsa.supba priami dom⁹q̄ erat in arce:paululū distabāt pidis ædes ut Home.tradit. Aeacides:achil.æaci nepos & pelei fili⁹:ut dicem⁹alibi. ¶ Hic ala.mi.terruit.Hector equos alii ad tractū Hectorē hoc referūt:ut distract⁹Hector achil.equos terruerit. ¶ Et lacer amissos legūt qm̄ in cōsolatiōe ad Liuiā drusillā dicat:hoc erat andromache cū uir religat⁹ ad axes terruit amissos sāguinolēt⁹equos. ¶ At mihi:ꝓbabili⁹ ē ut ab Home.sñia ñ discedam⁹:cū quo cōgruet uidebimur si legam⁹. ¶ Hic ala.hector patrocli morte gloriabundus & gaudēs. ¶ Terruit cōsternauit.Equos:achil.xāthū & baliū quos gēuit eq̄tū uelocissima podagreu ex zephyro: cū ad oceanū uerno prato pasceret. ¶ Missos:ab autūedōte diori filio achil.auriga:multis stimulis cōcitatos:nā Hom.xvii. Ilia.scr.achil.equos cū primū ab hectoꝛ ꝓstratū ꝓclū sēsēt discurreꝛ & fremeꝛ:& licet ab autūedōte uerbeꝛ & adulatiōib⁹iterdū stimulareñt:illos neq; ad naues:neq; helespō.uers⁹referꝛ pedēt:neq; rursū ī ꝓliū iꝛ uoluisse s; tāq̄ colūnā ī alicui⁹mōumēto nixā īmotos ꝓstitisse:& admotis alternati capitib⁹ multis lachris cōplorasse.

Vbi sigæum

Eq achillis q & uñ pro genti

VBER. ¶ Nymphæ:iterdū græcæ dñr spōsæ:hic ꝓ mulierib⁹ puellis ponit. ¶ Dona gra.s.ipsis puellis: qa libēter ea offerūt ꝓ maritis saluis.i.icolūib⁹. Ter.saluū te uiuere gaudeo. ¶ Illi.s.mariti. ¶ Canūt cū lætitia narrāt. ¶ Suis:meli⁹iūgit cū uicta.ut sit datiu⁹& sēsus. ¶ Victa suis.i.a suis græcis. ¶ Troica fata.Notādū ē legēdū eē fata nō aūt facta:qd.n.signat fata troica eē uicta:sed fata uicta sūt:qb⁹defēsio troiāoꝝ cōsistebat q̄ cū diu græcos fatigassēt & ab ea expugnāda urbe repellerēt:tādē isidiis Sinonis uicta sūt equo ligneo armatis uiris pleno ī urbe ītroducto.fata āt:nō facta legēdū eē:uel illo Virg.loco maxīe ꝑcipit.ii.ænei.Fracti bello:fatisq; repulsi ductores danaū:fata āt hæc troianoꝝ dñr fuisse.Vita troili.Cōseruatio palladii.i.simulachri palladis:qd troiani hēbāt in urbe:& ut sepulchꝛ Laomedōtis qd erat ī porta scæa suaret iteg:& ut eq rhœsi:de qb⁹ iferi⁹ dr̄ possēt a troiāis recipi:hæc oīa fata uicerūt græci.Nā achilles troilū secū cōgressuꝫ iterfecit. Palladiū uero ab ulyxe & diomede clā noctu.urbe īgressis:cæsis arcis custodib⁹asportatū ē.Eq rhœsi ut īfra uidebit:ab ulyxe & diomede abducti sūt ut Virg.īgt.priusq̄ pabula gustassēt troiæ xāthūq; bibissēt:porta uero scæa diruta est ab ipsis troiāis ut equ⁹ītroduceret:& ita fata troiana uicta sūt:& de his nūc ē itelligēdū. ¶ Iusti senes:epithetō cōueniēs illi ætati.Oui.li.vii.met.Dicite iuste senex:& fœmīa cōiuge iusto Digna qd optetis:& li.iii.fa.Flēt pariter molles aīs uirgoq; senexq;.E qb⁹hæc iusti uerba fuere senis trepidæ:naturaliter timidæ. ¶ pēdet attēte audit:cū.n.aliquē attēte audim⁹ita eū aspicim⁹ut ex ei⁹ore pēdere uideamur. Vir.de diomede:pēdetq; iteꝝ narrātis ab ore. ¶ Atq; aliqs:oñdit penelope q̄ uaria reꝝ narratiōe græci domū reuersi detineant uxores suas. ¶ Mōstrat:oñdit q̄si ad oculū. ¶ Fera ꝑ.i.pugnas gestas iter græcos & troiāos. ¶ Pingit:describit. ¶ Exiguo mero:sic.n.in mēsa solēt multa depingi:q̄ ad oculū demostrare uolum⁹ut īfra helena ad paridē.Orbe quoq; ī mēsæ legi sub noīe nr̄o qd diducta mero lr̄a fecit amo & in.i.amoꝝ.uerba leges digitis uerba notata mero.Idē in.ii.amoꝝ.Nō oculis taceꝛ tuis cōscriptaq; uino mēsa. ¶ Hac ibat:dicticos.i.demōstratiue ponit. ¶ Simois fluui⁹ex ida mōte defluēs:iuxta iliū labēs:nō lōge a sigæo xātho cōmixt⁹facta palude ī mare īgredit:gēitiuū facit simeōtis. ¶ Tell⁹sigæia.i.ꝓmōtoriū sigeū nobilitatū sepulchro achillis:sicut rhœciū sepulchro aiacis.Telamōii. ¶ Steterat:fuerat:erecta erat ¶ Regia.i.aula & substātiuū ē. ¶ Illic.i.alio loco:ita.n.ista narrāt:q̄si loca sint añ oculos. ¶ Aeacides:achilles nepos æaci ꝓnimicū ab auo:nā æac⁹ iouis & æginæ fili⁹gēuit peleū ꝓrem achil.Tēdebat tētoria militaria hēbat:dñr āt a tēdēdo qa extētis uelis fiebāt:demrāt āt achil.tētoria nō sine cā.q.d.ubi priam⁹ supplex fuit ei & corp⁹hectoris ad sepulturā redemit. ¶ Hic la.male legit ñ alacer missos terruit hector equos:nā hæc sñia nulla rōe:aut historiæ testimōio pōt cōꝓbari.nec ē uerisimile qd græci uxorib⁹suis ī bello gesta narrātes laudassēt hectora hostē:aut appellassēt ipꝫ alacrē:& d eqs territis ab hectore dū uiueret nulla usq̄ fit mētio:nā qdā dñt d eqs rhœsi:qūo cōueīt:cū rhœsus ī auxiliū troiāoꝝ uēisset:ꝑterea ī codice meo uetustissimo hic lacer scriptū repi:& multis oñdit:& adhuc oñdeꝛ possū.legēdū ē igit ñ lacer amissos terruit hector equos:cōstat.n.hectora circa muros troiāos eqs raptatū fuisse Vir.li.i.ænei.Ecce añ oculos mœstissim⁹hector:uis⁹adesse.mihi:largosq; effūdere flet⁹.raptat⁹ bigis:ut quōdā:aterq; cruēto puluere &c.& idē li.i.Ter circū iliacos raptauerat hectora muros:dū igr̄ traheret hector:eq aspectu cruētati cadaueris territi sūt.hoc oñdit ipe Oui.ī cōsolatiōe ad liuiā d morte drusi:his uerbis.Hoc fuit ādromache cū uit religat⁹ad axes.terruit amissos sanguinolēt⁹ equos:ergo uolēs nūc aliqs ex græcis illū locū uxori suæ añ oculos ponere dicebat.Hic hoc loco quē designabat ī mēsa. ¶ Hector la.i.uulnerib⁹cōfoss⁹ & dilacerat⁹ut Vir.Vulneraq; illa gerēs q̄ circū pluria muros.Accepit patrios. ¶ Terruit equos

Eata troiana quæ

Symois fluxus

Tentoria uñ dicta

amiss.i.liberos & celeres:nam amitto componitur ex a particula separatiua:& mitto:īde amissus dicitur quasi dimissus:& liber.& ideo celer Oui.Et celer amissis labitur annus equis.& li.iiii.fasto.Hanc quondam Cytherea diem ꝓperantius ire Iussit:& amissos præcipitauit equos:ergo nullo modo legatur admissos. ¶Oīa nāq̧ tuo:uñ res troianas ītellexerit oñdit:ī quo & ābiguitatē soluit & dōesticā solicitudinē apit.¶Nestor:pylioꝝ rex & nelei fili⁹.¶Senior:q tertiā ætatē agebat.¶Nato tuo:teleāacho de te sollicito.¶Misso te:q̄ nō.n.penelope telemachū ad sciscitādū de uly.misit:sed ille sola nutrice cōscia cōsilio Miner.q se ī formā mētæ anthiali regis tapioꝝ filii uerterat pylū ad nestora & Spthē ad menelaū clā mr̄e cōcessit:a qbus cū res ad troiā gestas accepisset:ad mr̄em rettulit:q̄uis primū ī p̄dio Vlyxē p̄rem sub mēdici hitu compsisset:ut home.scri.¶Ille:telemach⁹ fili⁹ tu⁹.¶Rhœsū:rhœsus Erōei fili⁹ thracū rex postrem⁹ castra locarat:ei⁹ eq erāt candori niuali pnicitate uētis cōparādi curr⁹ auro argētoq̧ ornatissimi.¶Dolona:Hector ꝓmissis achillis eqs.Dolonē Eūedæ filiū misit ī castris græcoꝝ scrutatuꝝ:illū Diōe.& uly.q de troiāis exploraturi mittebanť:ītercipiūt ꝓmissa īpūitate troiāoꝝ cōsilia intelligūt.Deīde interēpto dolōe thracū castra īuadūt.Diōedes dormiētē rhœsum pimit & socios.xii.equos ī castra abigūt:& ad p̄sepe iter alios diōedis equos alligāt.¶Hic the.¶Ille dolo ꝓmissa erat Dolōi īpunitas:si troiāoꝝ cōsilia apiret:sed Diome.illū iteremit.¶Thracia:rhœsi thracii.¶Dolo noctur. p noctis īsidias.¶Tot ui.nō cedē Vly.sed Diome.pegit:q regē & socios.xii.trucidauit.¶Ab uno diōede:Tid.i & Deiphiles adrasti filio.¶Añq̧:a nr̄o amore discederes:cū te tuæ dom⁹ memoria & amor subibat:eras caut⁹ nūc cū p̄frixeris:nulla uitas picula:p̄sistit ī amplificatōe:ut q̄ta sit ī amāte uxore sollicitudo monstreť.¶Vsq̧ metu micuere sinus:cor præ formidine exilibat.¶Sinus pro præcordiis usurpat.

Omnia nāq̧ tuo senior te quærere misso
Rettulerat nato nestor:at ille mihi.
Rettulit & ferro rhœsūq̧ dolōaq̧ cæsos:
Vtq̧ sit hic somno proditus ille dolo.
Ausus es o nimiū:nimiūq̧ oblite tuorū:
Thracia nocturno tāgere castra dolo.
Totq̧ simul mactaŕ uiros adiut⁹ ab uno:
At bñ cautus eras:& memor ante mei.
Vsq̧ metu micueŕ sin⁹ dū uictor amicū:

¶Oīa:dicit Penelope se hæc oīa itellexisse a Telemacho.cui Nestor ea narrauerat:cū ad eū missus fuisset ad q̄rēdū ulyxē p̄rem suū.¶Senior.i.senex cōpatiuū ꝓ positio.agebat.n.ut Ci.scri.tertiā hoīum ætatē:ut ēt ipse refert li.xiii.met.Vixi ānos bis cētū:nūc tertia uiuiť ætas.¶Tuo na.Telemacho.¶Misso q̄re.i.ad q̄rendū.¶Ille.s.Telemach⁹.mihi subaudi rettulit:&.i.ēt p̄ter supradicta.¶Rettulit:narrauit.Rhœsūq̧ dolonaq̧ cæsos:sic legēdū est:utq̧ cōiunctio encletica utriq̧ subiūgaŕ:ut cōstet rō metri:nā dolō primā corripit:& q̧ cōiūctio hoc loco nō solū copulat uerba:sed ēt sensum:ut oñdat utrūq̧ cæsum.i.iterfectū fuisse.Fuit aūt rhœsus rex thraciæ ab amicitia Priami nō alienus:q cū in auxiliū troianoꝝ uenisset cū thracū copiis iā nocte aduenīēte añ insulā q̄ anteposita ciuitati cōtinenti adiūgiť paulisp cōmoratus:postea circiter scdam uigiliā cāpos troiāos igressus tētoria explicuit:qđ ubi Diomedes & Vlyxes in ea pte uigilias curātes aīaduerterūt:uel potius:ut alii uolūt ex dolone troiano ītellexerūt:q & ipse speculatū exierat:& eū dep̄hēderāt ut mox diceť oīa circūspiciētes celeriteŕ ad locū ubi rhœsus cōmorat⁹ fuerat:accesserūt.Tū fatigatis ex itinere custodib⁹:& ob id sōno p̄ssis.Vlyxes & Diomedes ītrogressi regē in ipsis tētoriis īterfecerūt:& currū eius cū insignib⁹ eqs:ad naues græcoꝝ duxerūt.Dolon aūt uir fuit troianus Eumedis filius q in castra græcoꝝ speculator accessit pactus cū troianis:ut in remunerationē speculatiōis:sibi dareń eq Achillis:post uictoriā quā sperabat:sed dep̄hensus est a Diomede & Vlyxe:q & ipsi speculatū uenerāt:& uigilias:ut dixim⁹ in ea pte curabāt:qb⁹ oīa aperuit q̄ troiani pararēt & sperarēt:indicauitq̧ p̄cipue aduētū Rhœsi:& fatū qđ de ei⁹ eqs erat:troiā nō posse capi:si aquā Xāthi bibissent:aut pabula soli troiāi gustassent:ꝓmiserāt.n.ei uitā:si oīa indicaret:ue ꝝ oīb⁹ p̄ceptis eū īterfecerūt:uñ Oui.nūc dixit eū ꝓditū dolo:qa nō s̄uauerūt qđ ꝓmiserāt:eū āt spe equoꝝ achillis speculatū iuisse oñdit Oui.li.ii.tristiū.Nō foret Eūedes orb⁹:si fili⁹ ei⁹.Stult⁹ achilleos nō adamasset equos & Vir.li.xii.æn.multis uers̄ b⁹.Sed qcqd ptinet ad ītelligēdū hūc locū optie hēť li.xiii.met.ex uerbis ulyxis.Est aliqd de tot graioꝝ milib⁹ unū A diōede legi:nec me sors ire iubebat.Sed tñ & s̄pto noctisq̧ hostisq̧ piclo.Ausum eadē q̄ nos phrygia de gēte dolōa.Interimo.Nō añ tñ:q̄ cūcta coegi Prodere:& edidici qd pfida Troia pararet.Oīa cognorā:nec qd specularer hēbā.Et iā ꝓmissa poterā cū laude reuerti.Haud cōtētus eo petii tētoria rhœsi.Inq̧ suis ip̄m castris comitesq̧ pemi.Atq̧ ita captiuo uictor uotisq̧ potitus Ingredior curru lætos imitāte triūphos.& Vir.li.i.æn.Nec pcul hic rhœsi niueis tētoria uelis.Agnoscit lachrymās:prio q̄ ꝓdita sōno Tidides multa uastabat cæde cruētus.Ardētisq̧ auertit equos In castra.priusq̄ pabula gustassent troiæ:Xanthūq̧ bibissent.Ecce p hos Ouidii & Virg.uersus declaraŕ tot⁹ hic locus hui⁹ epistolæ:ut sicut hic Rhœsus ꝓditus somno qa īuasus est cū dormiret custodib⁹ ēt suis.ut dcm̄ est.¶Sōno p̄ssis:ita.n.scribit Ditis Cretēsis:licet Seruius sup eū locū prio q̄ ꝓdita somno:exponat pria pte noctis:ut Libra die:somniq̧ pares ubi fecerit horas.Sed prior sensus est ex historia.¶Ausus es icusat Penelope ulyxem nimiæ audaciæ & obliuiōis suoꝝ.¶Nimiū & nimiū:hoc ē penit⁹.¶Tuoꝝ:p̄ris filii & uxoris.¶Tāgere.s.accessu tuo:hoc est ītrare.¶Castra thracia.i.tētoria.¶Rhœsi regis thra.¶Dolo noctur.Insidiis noctis:qđ est audaci⁹ q̄ in luce.¶Tot uiros:comites regis:q erāt in eius tētoriis.¶Ab uno:a solo Diomede.¶Caut⁹.ꝓuidus picuroꝝ.¶Añ:olī:qa simulabas īsaniā ne ires ad illa picula:& ne me solā relinq̄res:qđ ipse dixit.xiii.meta.Me mea detinuit cōiūx pia mr̄ achillē:& dixim⁹ supra in argumēto.¶Vsq̧ metu:dicit Penelope quod cum hæc supradicta narrarentur sibi fuisse gesta ab Vlyxe:semp audiendo nimio timore tremuit:donec intellexit Vlyxē his ita gestis reuertisse ad græcos equis rhœsi abductis.¶Vsq̧:assidue ¶Sinus:pectora mea.¶Micuere:moti sunt tremuere.¶Metu timore:quia lætitia etiam interdum trepidat pectus.¶Dum:donec.¶Victor.s.tu.

Amitto qūo componatur
ANTO.
Rhœsus qui fuerit
Rhœsi & dolonia interitus
VBER.
Rhœsus de quo supra
Dolon q fuerit

ANTO. ¶ Peragmē amicū:p græcoꝶ castra tātus mihi terror ex hoc iniectus ē:ut ēt cū uictor diceteris in castra græcoꝶ rediisse timerē:nō.n.ad equoꝶ sæuitiā referas:qđ hūana carne uescerenť.¶ Ismariis:thraciis:ē Ismaros mōs & urbs thraciæ.¶ Sed mihi qd.pdest:cōicatōe utiť:petit & cōsulit qd sibi.p sit troianū excidiū hac scisci tatiōe suspēdiť aius:& ad cōmiserationē appaŕ:in quo & facile sibi cōmiserationē cōciliat:ēt & lenti mariti īcrepat tarditatē.¶ Disiecta:diruta.¶ Ilios:troia ab ilio trois filio dcā q p̄celarā urbē a suo noīe cōdidit ī troade:ut scri.Dio.Diruta ē viii.mēsis iunii:ut Halicarnase⁹ Diony.scri.Si mãeo:īopinatū subdit ad cōicationē qp gēus schēatis substētatio a celso dr:græci uero paradoxā appellāt:hoc ē cōtra opiōnē:nō.n.Penelope:euersa troia se ut añ cōiuge caritură opinabaŕ.¶ Si mãeo:sine uiro.¶ Durāte tro.cū troia stabat.¶ Diru.sūt aliis:ab aliaꝶ fortūa suū mœrorē amplificat.¶ Aliis:ad fortunā aliaꝶ puellaꝶ.¶ Restāt:erecta sūt:& nō expugnata.¶ Victor: græci uictores:ubi fuerat troia:iā segetes crescūt:& metunť fruges.¶ Semisepulta ui.ossa īsepultoꝶ.¶ Feriunť:iter eruendū pcipiunť.¶ Cā mo.nō tā mora lædebat:q̃ qđ moræ cā ignorabaŕ:putabaŕ.n.alieō amore detieri.¶ Lateas:curiosius est:q̃ si maneas dixisset.¶ Quisqs ad.suū offm̄ laudat:tu inqt lates nec etiā ad me tenuis de te fama puenit:Ego de te sp curiosa sum.¶ Vertit nautæ cū ad portū pueniunt puppim in litt⁹ cōuertunt.¶ Ad hæc littora:itacēsia:

(Margin: ismaros; quid ilios unde dicta; Substētatio qd sit)

Dictus es ismariis isse per agmen eqs.
S3 mihi qđ pdest uestris disiecta lacertis
Ilios:& murus:quod fuit ante solum.
Si maneo qualis troia durāte manebam:
Virq3 mihi dēpto fine carendus abest.
Diruta sunt aliis:uni mihi pgama restāt:
Incola captiuo:quæ boue uictor arat.
Iā seges ē:ubi troia fuit:resecādaq3 falce:
Luxuriat phrigio sāguie piguis hum⁹
Semisepulta uirū curuis feriunť aratris
Ossa:ruinosas occulit herba domos:
Victor abes:nec scire mihi q̃ cā morādi:
Aut ī quo lateas ferre⁹ orbe licet.
Quisqs ad hęc uertit pegrinā littora pup(pim:

VBER. ¶ Dictus es.s.mihi ab eo q narrabat.¶ Isse p agmē amicū.s.græcoꝶ.¶ Eqs isma.i.eqs rhœsi abductis:& hoc ē qđ in uersib⁹ supra allegatis dicit.Atq3 ita captiuo uictor: uotisq3 potit⁹.Ingredior curru lætos imitāte triūphos.Ismarus āt mōs ē Thraciæ:uñ Ismari⁹ poniť.p threicio.Ismar⁹ āt pri⁹ dicebaŕ Marōe optio uino abūdās:de quo Tibul.ad Messalā Victa maroneo fœdat⁹ luia baccho quē locū male q.dā ītelligūt:exponētes a Marōe.i.Virg.dcm̄ in.iii.æne.quo scri.Polyphemū fuisse sopitū:sed errant:nā licet de polyphemo loquaŕ ēt Tibul.tñ nō facit mētionē de Virgi.descriptiōe sed de uino:qđ ex thracia ulyxes aduexerat.¶ Sed mi.qd.pdest.Posteaq̃ penelopes dixit ea q̃ ab Vlyxe gesta audiuit:& quēadmodū ex oībus supradictis piculis īcolumis euasit:nūc dicit ea nihil sibi.pdesse:nec ēt qđ Troia sit euersa:qa ita abest Vlyxes sicut aberat qñ Troia stabat:dicit ergo.¶ Ilios:urbs Troiæ.Dŕ.n.Ilios in fœminio gñe.& Iliō in neutro.Sicut Barbitos & barbitō instrm̄ musicū:In quo loā.Torte.errauit:q exēplū ex epistola Sapph⁹ male adduxit.Nā legēdū ē:nō facit ad lachrīas barbitos ulla meas:In neutro gñe posuit Hora.in.i.carminū.Nec polymnia lesboū refugit dicere barbitō.Licet:& actūs masculini eē possit sicut in eodē lib.idē Hora.Age dic latinū barbite carmē.Lesbio primū:modulate ciui:hic.n.apte masculio gñe ptulit. Ilios āt nunq̃ masculio gñe sed sp fœminio.Iliō sp neutro pferť.¶ Disiecta:diruta:dissipata.¶ Lacertis.i.uirib⁹.¶ Quid pdest.q.d.nihil.¶ Et murus:ordo ē.¶ Et solū qđ fuit añ murus.i.mur⁹ nūc æq̃tus solo.i.dirut⁹:nā tecta æq̃ta solo dñr:q̃ sunt diruta:neq3 supra solū eminēt.Virg.Et æq̃ta solo fumātia culmina ponā.Oui.li.iiii.fast.Hæc æquata solo ē nullo sub crīe regni.¶ Si:p sigdē.i.qa.¶ Qualis.i.uidua & sine marito.¶ Carēdus mi.i.a me.& notādū ħ pticipiū in uoce passiua a careo dēpto fine.i.sp & ppetuo:nā qđ finē nō hēt æternū ē.¶ Aliis ad utilitatē aliaꝶ.¶ Mihi uni.mihi soli.i.i dānū mei soli⁹:cui eēt utili⁹ qđ adhuc starēt:ut ifra dicet:utili⁹ starēt.¶ Restāt:remanēt nō reuera:sed q̃tū ad dānū & dolorē solū.¶ Victor:græc⁹.¶ Incola:q illic hītationē fecit post uictā troiā.¶ Boue capti.p bob⁹ captiuis.i.bobus q añ fuerāt troianoꝶ nūc a græcis capti.¶ Iā seg.ē:Hæc descriptio eo tēdit:ut Penelope ōndat iā diu troiā fuisse euersam:enūerat.n.certissima euersiōis & ruinæ argumēta: ex quo magis cōq̄riť de abñtia ulyxis:& qđ nō possit ītelligere ubi sit:seges ē ubi fuit troia & resecāda falce.i. iā herba nata ē ubi fuerat Troia:& ita alta ut iā sit falce metēda.Seges āt ℈m Varronē dŕ a satu.i.semine:ē āt pprie seges eoꝶ seminū:q̃ pani cōficiēdo sūt apta nōdū demessa.Nā fruges gñaliter dñr oēs fruct⁹:q alimoniā uerti pñt:dñr aūt eodē Varrōe teste a fruēdo:hic ergo seges accipiť.p semine frugū sato & adhuc uiridi.¶ Falce.s.messoria.Est.n.& falx putatoria:q̃ arbores putanť:de q̃ Virg.in geor.Falce p̄mes umbrā:& ī buc. Atq3 mala uites īcidere falce nouellas.¶ Luxuriat:supra modū abūdat Hora.Luxuriātia cōpescet.Vir.Luxuriē segetū tenera depascit ī herba.Ad oēs nōnunq̃ referť:& sigñat exultare & lasciuire.Oui.i.fast.Ludit & in pratis luxuriatq3 pecus:iterdū hītudinē significat.Vir.in.iii.geor.Luxuriatq3 toris aīosum pectus.luxuriat.n. hic poniť.p plenū & dēsum ē.¶ Pinguis:impinguata.¶ Sāguine phry.i.sanguine troiāoꝶ illic effuso.Est āt phrygia Asiæ regio:ubi ē troia.¶ Semisepulta:nō plene sepulta:ut in bello accidit pp multitudinē.¶ Feriūtur:eruunť ab aratris.Luca.lib vii.Quæ seges īfecta surget nō decolor herba.Quo nō romāos uiolabis uomere manes.Idē paulopost.Pluraq3 ruricolis feriunť dentibus ossa.¶ Occulit:tegit:eius frequētatiuū est occulto.¶ Ruinosas.plenas ruinis.pstratas.¶ Victor.s.tu Vlysses.¶ Abes:es absens a domo tua.¶ Nec licet mihi.i.nec possum scire:q̃ cā morādi.i.quæ cā sit tibi:q̃re differas reditū tuū in pñiā:aut in quo orbe:elegāter.p in q̃ pte orbis.¶ Quisqs:ōndit nō eē culpā suā qđ ignoret ubi sit ulyxes:dicit.n.Penelope se neminē prætermittere:q ad littus suū ueniat quē non diligēter iterroget de ulyxe:& cui nō tradat litteras:quas ille reddat Vlyxi si eum alicubi uiderit aut inuenerit.¶ Quisqs.i.qcunq3.s.uel mercator uel nauita.¶ Vertit:appulit:flexit.¶ Puppim:nauē:synecdoche.¶ Peregrinam:aduenā:externā.¶ Ad hæc littora:ad hāc nostrā terram.

(Margin: ismaros đ quo supra; ilios de qua supra; Carēdus pticipium unde formeť; Seges qd & uñ dicta est; Fruges q & uñ dcti; Luxurio quot signi ficata hēat; Phrigia q̃ regio sit)

¶Charta nõ scripta.Hoc est do lr̃as ad te his oĩb⁹ q ex Itaca nauigaturi sũt in q̃cũq; orbis regionẽ.¶ Nos py lon:nõ ipsa misit:sed Telemach⁹ matre iscia ad nestorẽ:ut dixim⁹:accessit.Pyli tres fuerũt urbes in pelopon neso:una in Lepræctica regiõe:alia in ora piscea ad alpheũ flu.tertia in messania:sed Nestoris Pylos ab Ema tho mõthe emathesia nuncupata est:quã multi eã eẽ uolũt:q̃ est in ora piscea:hãc cõdidit Neleus neptuni fi lius ex Tiro Salmõei filia.¶ Nele⁹ ex Clori Amphiõis Thebãi filia.xii.filios hũit:oẽs p̃ter Nestorẽ Hercules pemit:qñ erat cæteris iũior:ut ip̃e apud Hõe.recẽset.¶ Incerta:nestor nihil certi de te nobis rettulit.¶ Spar thẽ:ad Menelaũ:q cũ de ulyxe negasset scire telemachũ re misit patera:& peplo donatũ:paterã uulcan⁹ effinxerat:pe plũ Helena texuerat.¶ Spthe nescia:Menela⁹ sparthan⁹ de te ue℞ nescit.¶ Mœnia phœbi.Troia ipsa.¶ Starẽt utili⁹: mihi min⁹ molestũ eẽt si nõ eẽt euersa.Phœb⁹& neptunus Laomedõti in fabricãdis troianis mœnibus opitulati sũt. ¶ Colligit cãs:ut qd dixerat ꝓbabile uideaẽ.¶ Heu leuis: mobilis:utiẽ correptiõe.¶ Irascor:iprobo q̃ ꝓ excidio tro ião uota suscepi.¶ Scirem ubi pu.ecce cãs utilitatis oñdit. ¶ Vbi:i q̃ orbis pte.¶ Cũ multis:multa℞.q̃rela nr̃am face ret leuiorẽ.¶ Ignoro:post dirutã troiam.¶ Area lata:meta phora soli spacio ingẽs est curarum fluctuatio.

ANTO. Pyli q & q fuerint Neleus q fuerit

Fabula troiæ

Ille mihi de te multa rogatus abit.
Q uãq; tibi reddat:si te mõ uiderit usquã
Tradit huic digitis charta notata meis
Nos pylon antiqui neleia nestoris arua
Misimus:icerta est fama remissa pylo.
Misim⁹& spthẽ:spthe quoq; nescia ueri:
Q uas hitas terras:aut ubi lẽtus abes.
Vtilius starent etiã nunc mœnia phœbi:
Irascor uotis heu leuis ipsa meis.
Scirẽ ubi pugnares:& tm̃ bella timerem:
Et mea cum multis iuncta q̃rela foret.
Q uid timeã ignoro:timeo tñ oĩa demẽs:
Et patet in curas area lata meas.
Q uæcũq; æquor hẽt.q̃cũq; piculã tellus

¶Ille abit:discedit.s.hinc.¶ Rogat⁹.i.iterrogat⁹:ut multa sup priõ rogitãs:alias rogare signat orare in cõpositione uero cũ uariis ꝓpositiõibus uaria hẽt signata. Arrogare.n. signat assumere & attribuere:& in malã ptẽ accipiẽ. Dr̃.n. arrogãs q sibi plus assumit & attribuit q̃ deceat. Abrogare penit⁹ tollere.Derogare i pte minuere & tollere.uñ Ci.ad hærẽniũ:cui legi derogatũ uel abrogatũ sit.Erogare ẽ da re.Irrogare iferre:ut irrogare pœnã.Hora.i.s̃mo.Adsit re gula pctis:q̃ pœnas irroget æq̃s.Prorogare differre.Hora. In.i.ser. Viuẽdi recte q ꝓrogat horã.Rusticus expectat dũ defluat ãnis.Subrogare sufficere:& in locũ alteri⁹ substituere.prærogare p̃ferre:i de p̃rogatiua p̃latio & priuilegiũ dr̃:siue ut uulgo loq̃r p̃eminẽtia.¶ Reddat det tibi &.ꝓpriæ dixit nã lr̃æ dari dñt ab eo q mittit:reddi uero ab eo q defert:qm̃ ei⁹ fidei sint creditæ:ut red danẽ.¶ Cartha:epistola põiẽ iterdũ ꝓ uno libro.¶ Notata:scripta:nã lr̃æ notæ dñr qd p eas res oẽs notenẽ. Nota ẽt ꝓ quolibet signo accipiẽ.Vir.iii.geor.Cõtinuoq; notas & noia gẽtis inurũt.Luca.li.vii.Nõ tñ absti nuit uẽturos ꝑdere cãus:p uarias fortũa notas.Nota ẽt dr̃ ignominia &.ꝓbrũ:attestaẽ Noni ad Luciliũ.Quẽ scis scire tuas oẽs maculasq; notasq;.uñ & nota cẽsoria dr̃:q̃re Iuue.dixit.Sed q̃ fabrici⁹ cẽsor notet.¶ Vide rit usq̃.i.alicubi:signat ãt nõ solũ i loco sed ẽt ad locũ.Hora.in.i.ser.de formica loq̃ns.Nõ usq̃ ꝓrepit.& Ter. i eunucho:Sed ꝓfecturus alio fueras:r̃ndet pmẽo nusq̃:subaudiẽ.n.ꝓfectur⁹ erã.¶ Nos pylõ:dicit Penelope p̃ter diligẽtẽ iterrogationẽ & inq̃sitionẽ fcãm a se de Vlyxe apd peg̃rĩos ad suũ litt⁹ uenĩẽtes:& p̃ter lr̃as tra ditas q̃ ei redderẽẽ:se ẽt misisse ad diuersa loca pcũctatũ de ip̃o ulyxe:& p̃serti pylõ & spthẽ qm̃ ex Pylo a ne store ulyxis socio:uel ex spthe ab agamẽnõe & Menelao pricipib⁹ græco℞ putabat se posse fieri certiorẽ ubi eẽt ulyxes:dicit ergo.¶ Nos misim⁹ pylõ arua neleia nestoris.i.terrã nestoris regnatã a p̃re ei⁹ neleo:fuit ãt:ut scri.Stra.Pylos urbs i Messenia ubi nele⁹ p̃r nestoris regnauit.hãc hercules expugnauit:& ex.xii.filiis nelei ab eo iterfectis solus nestor supfuit:qd ip̃e narrat li.xii.met.ip̃e nestor iterdũ Pyli⁹ dr̃ a pylo a Martia.& a Iuue. ut rex pyli⁹ magno si q̃cq̃ credis Hom.Exẽplũ uitæ fuit a cornice scdæ.¶ Antiq:senis:dr̃.n.uixisse.ccc.ãnos: ut ip̃e apd Oui.Vixi ãnos biscẽtũ:nũc tertia uiuiẽ ætas.¶ Fama de te:ẽ rẽissa.s.mihi a nestore.¶ Incerta igna ra de te.¶ Vbi sis.¶ Misim⁹&.i.ẽt.¶ Spthẽ:lacedæmõa:nã eadẽ ẽ spthe & lacedæmõ.Sed lacedæmõ & ꝓ ur be & ꝓ regiõe põiẽ:dcã a lacedæmõe filio Iouis & taygetes filiæ atlãtis.Spthẽ ãt actũs est græcus a ntõ spthe. ¶ Nescia ue.ignara uẽtatis de te.spthe ãt ꝓ spthãis põiẽ.i.urbs.ꝓ hoĩb⁹.¶ Hitas:legẽdũ ẽ:nõ ãt hĩtes:q̃a seq̃ẽ abes qd ẽ mõi idicatiui.¶ Lẽt⁹:tardus ad reuertẽdũ.¶ Vtili⁹:declarat apte:qd dixerat supi⁹ uni mihi pgama restãt.¶ Vtili⁹ cũ maiori mea utilitate.¶ Starẽt:eẽnt adhuc itegra & erecta.¶ Dixi supra:i eo loco.Troia iacet certe.¶ Mœnia phœbi.i.muri troiãi:quos phœb⁹ ædificauit.Fabula ãt sĩ hẽt.Neptun⁹& Apollo ꝓmissa sibi a laomedõte rege troião℞ mercede muros illi ædificauerũt.sed laomedõ postea eis ꝓmissam mercedẽ negaẽ se dr̃.qd iõ fingiẽ:q̃a ut uoluit Serui⁹:Laomedõ neptũo & phœbo certã pecũiæ q̃titatẽ nouerat:q̃ postea im minẽtibus hostib⁹ ad muro℞ ædificationẽ transtulisse dr̃:uñ ipsi muros troiæ fabricasse dñr:uñ & auctor hic dixit pgama phœbi.& Virg.li.iii.æne.Et oĩs humo fumat neptũia troia.¶ Heu ip̃a.i.ego leuis incõstans:& mutabilis alias leuis signat nõ onerosum:itẽ uilẽ & cõtẽptibilẽ.¶ Irascor me.uo.rep̃hẽdo mea uota: & ea q̃ optaui pri⁹.n.optaui:ut troiã uinceretis & dirueretis:nũc doleo me ita optasse:nã uellẽ adhuc troiã stare.¶ Sci rẽ ubi pug.&c.sẽsus ẽ:si troia staret:hoc saltẽ scirẽ ubi pugnares & gereres bellũ.¶ Et tm̃.i.solũmõ.¶ Time. rẽ bel.i.p̃icula bello℞:nõ ãt alia.¶ Et mea q̃re.de abñtia mariti.¶ Foret iun.cũ mul.s.aliis mulieribus:q̃ & ip̃e conq̃rerenẽ de abñtia marito℞ suo℞:qd eẽt mihi tolerabili⁹.Nã ẽ in cõi ꝓuerbio miseria℞ societas solacii loco ẽ.¶ Quid ti.s.nũc cũ nescio ubi sis.¶ Demẽs:exaiata:& hũore pturbata.¶ Et pʒ in cu. area la.me.sẽsus ẽ:licet nesciã qd timeã:tieo tñ tibi oĩa picula & meæ curæ & tiores in oẽm ptẽ uertunẽ.¶ Area:spatiũ.¶ La ta:ampla.¶ In me.cu.i meas sollicitudies & timores de te.¶ Pʒ:patẽs ẽ:& diffũdiẽ late atq; spaciose:nã area ꝓ spacio põiẽ& latitudie:signat & alia:& ꝓprie & trãslatiue.q̃ q̃a ad hũc locũ ñ ptinẽt:p̃tereunẽ.¶ Quæcũq;

VBER. Rogo cũ suis cõpositis

Nota q̃t modis capiatur

Pylos de qua supra

Eadẽ lacedæmõe & sparthe

fabula muro℞ troianæ urbis

Area quõ capiatur

æquor hét:ordo est:ego suspicor q̃cũq; picula.i.oĩa pericula:quæ æquor habet & tellus:esse causas tam longæ moræ.i.q tã diu moreris:suspicor fuisse cãm piculo℞:quæ tibi mari terraq; potuerunt accidere.

ANTO: Quot filios ex cyrce & calypso ulyxes suscepit

Stulte:temere & frustra. Quæ ura li.amas forte pegrinã puellã:qđ.p insatiabili libidine facere cõsueui stis ut neglecta uxore alias ametis. Peregrino amore alludit ad Cyrcem & calypso:cũ qb⁹ Vly.multũ tpis cõsumpsit:ex cyrce thelegonũ genuit:ex Calypso Atlãtis filia Ausonẽ a quo italia ausonia nũcupat. Forsitã & nar.p̃sumit q̃ ulyxes obiicere potuisset:id genus schẽatis græce etroilchis latiæ p̃sũptio:ut Fabi⁹ meminit. Narras:puellis q̃s amas. Rustica in cæteris reb⁹ignaua:p̃ter q̃ in lanificio. Rudes:incultas & aspas. Dicim⁹ rudes q nullũ in suo studio cultũ sortiti sũt. Fallar:hac mea opione decipiar. Tenues:q̃ sua leuitate nõ uident. Liber re.q cũ alieo amore teneatis redeundi nõ hẽas arbitriũ. Velis ab.i p̃riã redire cõtẽnas. Me

Icarius q fuerint

pr̃ ica.p̃sistit in p̃sumptiõe:Icari⁹ex Policaste gẽuit Penelopẽ:leucadiũ & alixiã.Penelope icariotis ẽ dcã qm̃ icarium alii icariotũ uocarũt q filiã sollicitabat:ut eurimaco uni ex pcis nuberet. Tua sũ:nõ alteri⁹ cõiũx. Dicar:a posteris uolo a cõstãtia cõiugii laudari. Pudicis:pudicæ filiæ q̃ uiri thalamũ custodit. Vires:p̃mũ ius sumptũ esse uidetur

Romanarum legũ sanctio

ex romanis legibus:qbus sanciebat:ut q̃primũ ætas ferret ad coniugium cogi posset:ut Diony.scribit.

Tam lõgæ causas suspicor esse moræ.
Hec ego dũ stulte meditor:q̃ ura libido ẽ
Esse peregrino captus amore potes.
Forsitã et narras quã sit tibi rustica cõiũx
Quæ tantum lanas nõ sinit esse rudes
Fallar:et hoc crimẽ tẽues uãescat ĩ auras:
Ne ue reuertendi liber abesse uelis.
Me pater icarius uiduo discedere lecto
Cogit:& ĩmensas increpat usq; moras.
Increpet usq; licet tua sim:tua dicar oꝫ:
Penelope coniunx semper ulyxis ero.
Ille tamẽ pietate mea:precibusq; pudicis
Frangitur:& uires temperat ipse suas.

VBER.

Hæc ego dum stul.nũc more muliebri detegit aliã suspitionẽ:q̃ hẽt dicẽs.Hæc ego supradictas cãs suspicor:sed ut uos uiri libidĩe maxĩe ducimini:capt⁹es fortasse amore alicui⁹mulieris q̃ te detiet:ordo ẽ dũ ego stulte meditor hæc s.supradicta:tu potes eẽ captus amore pegrĩo.q̃ libido ura ẽ.i.p ea libidĩe q̃ libido est ura.i.urm̃ uiro℞.i.quã uos uiri hẽtis:& hic ẽ uerus sensus & uera cõstructio:nã supplẽdus est abltũs:& talis cõstructio usitata ẽ a doctis:Serui⁹ Sulpitius ad Ciceronẽ in epistola q̃ cõsolat eũ de morte filiæ simili utit locutioue:Qui illius amor in te est hoc te facere illa nõ uult:ordo illa nõ uult te facere hoc eo amore q amor illius est in te.sunt & alia exẽpla ut quæ improbitas tua ẽ:me oppugnare audes.i.ea ĩprobitate q̃ tua ĩprobitas est:sed hæc sint satis:hmõi ãt suspitiões uxorũ ad amore marito℞ abñtiũ:qm̃ crebræ sũt:solẽt a poetis ipsis mulierib⁹attribui.Terẽ.in adel.Vxor si cessas aut te amare cogitat:aut amari:aut potare:aut aĩo obseq:& tibi bñ eẽ soli:cũ sibi sit male. Forsitã:addit & aliã suspitionẽ de cõtẽptu suo:qđ.s.Vlyxes:ut gratior sit noue amicæ:uitupat ĩpam penelopẽ.Sic medea ad Iasonẽ Forsitã & stulte dũ te iactare maritæ Quæris:& iniustis aurib⁹apta loq.In faciẽ:moresq; meos noua crĩa fingis. Rustica:iculta. Quæ tm̃ la.nõ sinit eẽ ru.i.q̃ nulli alii rei muliebri satis sit apta nisi carpendis lanis:nõ ẽt acui:notãdum autẽ est penelopẽ suspicari non solũ qđ Vlyxes eã rusticã dicat apud amicã:uerũ etiã dicat esse anũ:nã mulieres iuuenes magis exercitio acus utebant:nõ ad cõsuendũ:sed ad pingẽdum uariis coloribus:& figurãdum uestes:q̃les a didone nõ textas:sed acu pictas significat. Virg.æneı.lib.xi.Tũ geminas uestes auroq; ostroq; rigentes Extulit Aeneas:q̃s illi læta labo℞ Ipsa suis quondã mãibus sidonia Dido.Fecerat:& tenui telas discreuerat auro.& alibi.Pictus acu clamidẽ & ferrugine clarus hibera. Anus autẽ quæ propter uisus & hebetudinem:aut manus instabilitatẽ acui nõ eẽnt aptæ ad lanã trãsferebant:& talem mulierem Iuuena.significauit:cum dixit.Est in consilio matrona:admotaq; lanis Emerita:q̃ cessat acu. Rudes.i.impolitas. Fallar:optatiui:est modi:& subauditur utinam. Fallar.s.hac mea opinione:quã de te habeo. Hoc crimẽ:quo te accuso.s.de amore alterius mulieris. Tenues:uacuas:uel subtiles auras.i.aera:quĩ est tenuis comparatione aquæ & terræ. Vanescat:in uanũ hoc est in nihilum abeat:hoc est non sit uerum.

Ritus matrõa℞ antiqua℞

costructio apud doct usitatissima

Ve cõiunctio quid significat

Neue reuertendi:ue copulatiua est coniunctio:significat.n.& sensus ergo est:& tu. Liber reuertendi.i.tu non prohibitus:quin reuertaris.i.utinam nullius mulieris amore retentus. Ne uelis abesse.liber.n.eundi dicitur:cui ire pmittit:& sic liber reuertendi:qui libertatem habet reuertendi.Potest etiam ita ordinari cum sequentibus uersibus:&.ne tu liber reuertendi uelis abesse. Pater icarius cogit me &c.rarissime tñ inuenitur apud Ouidium:ut sensus a uersu pentametro præcedenti ad exametr℞ uel pentametr℞ sequentes transeat:q̃uis nonnunq̃ faciat.ut in epistola phyllidis:Quaq; patent oculis littora lata meis.Siue die laxat humus:seu frigida lucent Sidera:prospicio q̃s freta uẽtus agat. Me pater:Cõmendat nunc penelope amorem suum & constantiam erga Vlyxem:qa cũ post tam diuturnam abñtiam Vlyxis:uellet eam pater alteri uiro collocare:dicit se nũq̃ uoluisse. Icarius pater meus:Fuit.n.filia icarii fratris Tindarı:ut scribit Strabo lib.x.policasta eius mater fuit pater autẽ penelopes & eius fratres Alizeus & Leucadius:qui cum regnum Acarnaniæ tenuissent:ciuitatibus nomen dederunt.sæpe uoluerunt eam Eurimacho uxorem tradere:adducit Strabo Homeri uersus latinos sic factos.Olli in tecta Patris pperant habitare feroces icarii:cuius de semine filia pulchro germaniq; orti fratres:tum ptinus illam Eurimacho pater & fratres nupsisse uolebant.dicit ergo. Pater cogit.s.uerbis suis:nam uoluntas patris filiabus pro iussu habẽda est. Discedere uiduo lecto.s.tuo a te de relicto & in quo sum tanq̃ uidua. Increpat:incusat. Moras immensas.i.nimias longas moras meas quæ te tã diu expectem. Increpet:huius uerbi repetitio habet emphasim.q.d.inclamet mihi q̃tũ uelit. Oportet:decet. Pietate mea.i.meo uehementi erga te amore. Frangitur:uincitur. Et uires temperat.i.minuit impetum animi:qa qñ uidet me tam esse amantem tui minus postea instat ut nubam alii.

Icarius de quo supra

¶Dulichii famulique: ab imodestia pcorum arguit: ut ad ultionē accēsus Vlyxes redire festinet. Cōuenerāt pci in Vlyxis regiā Dulichii duo & quinquaginta: quos sequebant famuli sex. Samii. iiii. &. xx. zacynthii. xx. Itacēses duo & uiginti: e qb⁹ hi ab Hōe. noiant. Anthiōus Empythi Itacēsis fili⁹: Eurinōus ægyptii herois Eurimach⁹ Polybi: Leocrith⁹ euemoris. Neso areti: Pisander polyctoris ethesip⁹: polydecte: aglaus: damastoris: leocles: enopi. Amphinoma⁹: dēoptholem⁹: oēs pemit Vlyxes pter pconē: medōta & Cytharœdū euphemū dulichiū: Samos & zacynthos isulæ adiacēt epyrhodolichū: dulichiū hodie uocat. Samos altitudo & sūmitas iterptat: ut scri. Stra. Alii appellatā uolūt a Sāis antiquissimis thraciæ populis: q illā icoluerūt. Zacynthos nemorosa ē: nō ultra stadia. lx. illi⁹ ē ambitus. Vrbs in ea fuit eiusdē nois. ¶Turba luxu. pci: exprimit nois uiz ex Verri Flacci snia. Procos .n. dicius q in eādē libidinē nimia appetētia cōspirāt a pcā do dci. Est pcare: ut Verrus scri. Nimiū lasciue petere: uñ p caces molliū rerum petitores: & a petēdo nimiū petulci: seu petulātes: & nimia lasciuia petulātia. ¶Ruūt: ex oib⁹ isulis Echinadib⁹: in tuā regiā cōfluunt. ¶In me: meū cōcubitū petētes. ¶Luxuriosa tur. libidis plēa & petulās. ¶Viscera nra: qs nō min⁹ lacerari & absumi dolem⁹ quā si nra corpa dilaniaret. ¶Quid ti. pysan. aliquot noiat ad excitādū iuidiā. Erat pysander ut dixim⁹ Polyctoris fili⁹. ¶Medontaque: cytharedū. ¶Dirum: obscenū. ¶Man⁹ aui. ad tuas opes pdendas: pdigas. ¶Anthiōi & eury. hi duo erāt ex pcis priores. ¶Turpiter: sūmo tuo dedecore q domū negligere uideris. ¶Sāguie: tua idustria & labore. ¶Irus egēs: pathos ab hūilitate psonæ: irus itacēsis mēdic⁹: corpe uastus: sed nullis uirib⁹: ut Hōe. scri. A tne⁹ prio uocat⁹ ē ab Vlyxe pugno pcussus sub hitu mēdici fere extinctus cecidit. ¶Melāthi⁹ fuit Dorili fili⁹: magr ouiū cū pcis Vlyxis armēta deuorabat: sed phileti⁹ & Eumen⁹: post Vlyxis reditū fractū pedib⁹ & māibus in cubiculū ad trabē suspēderunt: pcusserat ulyxē calce ad fontē cū ageret i pcorum cœnā pinguissimos ouium greges: erat tūc ulyxes in hitu mēdici. ¶Tres su. imbel. pathos ab ætate & sexu. ¶Ille: teleāchus. ¶Per insidias: pci telemacho ad nestorem eunti insidias posuerunt: ut Home. refert & Stra. testat: qs āthinous molitus est: pauerat .n. nauim cū sociis uiginti: sed palladis numine euasit telemachus. ¶Pylon ad nestorem. ¶Oibus inuitis: tota domo abnuēte. nihil Penelope de filii discessu nouit: ut diximus.

ANTO. Dulichiū samos & zacinthos isulæ q & ubi sint q uñ dictæ Proci qui dicant & qd sit pcare uñ pca cea deriuantur Irus q fuerit: & q ipius interit⁹ Melanthios qui fuerit

Dulichii: samiique: & quos tulit alta zacinthos
Turba ruūt i me luxuriosa pci.
Inque tua regnāt: nullis phibentibus aula:
Viscera nostra tuæ dilacerantur opes.
Quid tibi pysādrum. polybū medōtaque dirum
Eurymachique: auidas: anthinoique man⁹
Atque alios referam: quos oēs turpiter abs̄s
Ipse tuo partis sanguine rebus alis.
Irus egēs: pecorisque melāthi⁹ autor edēdi
Vltimus accedūt in tua damna pudor.
Tres sum⁹ ibelles nūero sine uirib⁹ uxor
Laertesque senex: telemachusque puer.
Ille p isidias pene est mihi nup adeptus:
Dum parat inuitis omnibus ire pylon.

¶Dulichii: nūc penelope pcatores ex diuersis locis uēisse cōmēorat. Sūt āt pci siue pcatores: q pseuerāter & istāter aliq uxorē petūt. pcari .n. ē iportūæ & pseuerāter petere: ordo ē pci Dulichii & quos &c. ruūt i me Dulichiū āt ut scri. Stra. una ē ex echiadib⁹ isulis q iter Zacynthō & cephaleniā ad oriētē solē iacēt: ex ea duo de .l. pcos uēisse scri. Hōe. Cephaleniā āt teste Stra. qdā dulichiū appellare nō dubitauere: dcā āt ait a Cephalo hāc tetrapoli .i. quattuor ciuitates hñtē appellatē dicit. Same Cephalēiæ urbs ē: q & Samos dr. Nā p urbe teste Stra. utroque mō dr. p isula uero tm̄ mō samos ex ea quattuor &. xx. pci uenerūt. Zacithos paulo plus q Cephalēia i occasū uergit eāque magis attigit: ei⁹ āt ābit⁹ ultra .c. &. lx. stadia ē: abest a Cephalēia ad stadia. lx. nēorosa qdē: nerum fructifera ei⁹ nois urbis ē celebris: ũ Stra. ¶Et quos tu. quos pcreauit. ¶Alta: eminēs. Vir. iii. æne. lā medio appet fluctu nēorosa zacynthos: p hoc q dixit appet altā eē signauit. ¶Turba multitudo: qa ut supra ondim⁹: erāt quamplurimi. ¶Ruūt cōcursu: & qsi fcō ipetu uēiūt. Vir. ac uēti uelut agmie fcō q data porta ruūt. ¶Regnāt iuidiose dixit. q. d. nō satis ē illis uēire i domū: sed uolūt in ea eē dñi: & dissipāt res tuas: q sūt mihi charæ tāque uiscera mea. ¶Dilacerāt. dissipāt. s. ab ipis. ¶Quid ti. py. occupatio ē rhetorica exornatio: dicit .n. se nō eē dicturā: & tñ cōmēorat quosdā quos sibi ifestissimos eē dicit. ¶Auidas ma. auaras: & ad rapiēdū paratas. ¶Reb⁹ diuitiis. ¶Partis: acqsitis. ¶Tuo san. qa eas i bello & multis piculis acqsisti. ¶Turpiter: cū tua ifamia: nā turpe ē pati res suas dilabi. ¶Irus egēs: nōiat alios dissipatores bonorum ulyxi quos ondit eē hoies uilissimos: Irū: ut Stra. scri. Hōe. Arnæū appellat ab arne urbe boetiæ egeū āt fuisse Oui. & hic & in. iii. tristiū ondit: q ei⁹ nomē p paupe pōit. Nēpe dat: & qdcūque libet fortūa rapitque. Ir⁹ & ē subito q mō Cresus erat. Idē li. ii. de reme. Cur nulla ē hecatē: nulla ē q cepit Irū. Nēpe qd alter egēs altera paup erat. Melāthiū āt alii pastorē & caprariū ulyxis fuisse uolūt: sed laniū poti⁹ signat: hoc ē q pecora ad esū mactaret & lāiaret: & dcūs ē auctor pecoris edēdi ad uitupiū: qa erāt & auctores pecoris sacrificādi: & hi tā uiles ñ hēbant dicebantque mistri. ¶Vltim⁹ pu. ultimū dedec⁹ qa ipi sūt uilissimi: pudor āt iterdū p uerecūdia: hic p tiore ifamiæ accipit: ut Iuue. Ingēui uult⁹ puer igēuique pudoris: iterdū p dedecore ut hic: iterdū p pudicitia. Vir. iiii. æn. Añ pudor q te uiolē. ¶Tres su. occurrit obiectiōi: ordo ē nos sum⁹ tres nūero ibelles .i. ñ apti bello: & uirib⁹ debiles. s. ¶Ego uxor argm̄ a sexu: nā mulieres natura sūt ibelles. ¶Laertes: pr̄ tu⁹. Vulgo .n. ex laerte gēit⁹ a poetis dr: licet interdū Sisyphi fili⁹ appellet nā cū ei⁹ mr̄ Antidia ad laertē spōsa duceret: fert fuisse rapta a Sisypho latrōe & ex eo gēuisse ulyxē: qd ei ad ɔtūeliā aiax obiicit li. xiii. met. Quid sāguie cret⁹ sisyphio apd Vir. quoque li. vi. ɔtūeliæ cā sisyphi fili⁹ dr cū Deiphœb⁹ dicit hortator scelerum æolides: nā sisyph⁹ æoli fili⁹ fuit Oui. tñ nulla cōtūeliæ cā sisyphi filiū dixit li. iii. de ar. amā. His sua sisyphides auditis pœne resoluit: corpa: nā sociis illita cæra fuit: hæc dixi ut tollat dubitatio sicubi repiat ita appellat⁹. ¶Teleāch⁹ pu. uel fili⁹: uel ætatis puerilis & teneræ. ¶Ille: teleāch⁹. ¶Pene: fere. ¶Est adēptus: ē subrept⁹. ¶Per isidias: p dolos. ¶Oibus inuitis: cōtra uolūtatē oium.

VBER. Procaces seu pcatores de qb⁹ supra Dulichiū: samos & zacinthos de quibus supra Irus & melāthi⁹ de quibus supra Pudor quid significata habeat

ANTO. Ritus antiquorum. Vlyxis nutrix quæ fuerit. Eumach⁹ q fuerit & uñ dictus

¶Hoc faciāt:uotū meū ratū uelit.¶Eūtib⁹ or.fa.ut nō adat añ diē.¶Ille teleach⁹.¶Claudat me.ocu.& tuo q erāt gñe.ppinqores mortuoꝶ claudebāt oculos:licet ī lege mālia eēt:ut Var.tradit:ne filii pentib⁹ sigill oculos.¶Custos boū:phileti⁹cephalei⁹pastoꝶ magr̄ & Vlyxis uaccaꝶ custos.¶Faciūt hoc:idē uouēt.¶L gæua nutrix:Euryclia pisenoris filia nutrix ulyxis q̄ Laertes emerat.xxx.bubiis impuberem & castā fuauer ¶Cura fide.fidelissim⁹custos eume⁹.¶Haræ imūdæ:sordētiū porcoꝶ erat eumach⁹ethesii fili⁹custos porco ethesius ormenis fili⁹in sciria:q̄ est īsula ultra ortigiā in mari egeo:filiū genuit eumeū:quē nutriēdū dede phœnissæ mulieri aribātis filiæ hæc cū puero & trib⁹ pocu lis se phœnicib⁹mercatorib⁹addicit.Septimo die sagittis a diana cōfossam:mercatores ī mare illā,piiciūt eumeū puerū laertæ uēdūt:addit⁹ porcoꝶ custodiæ fecerat haras.xii. cōtiguas:ita ut singulæ.l.fœtas sues clauderēt.¶Sed neq̧ laer.porat:colligitq̧ qd in cōmodi ex abñtia oriaẗ:qdue utilitatis ex reditu ¶Hostib⁹in mediis:iter tot pcos.¶Tenere gubernare.¶Fortior:ad tractanda arma:& ad regna moderāda cōueniēs:nunc in adolescētia.¶Tuēda:sub tutela īstituēda ¶Tu ci.ue.ecce redit uñ icepat:dixerat.n.at tñ ipē uēi.¶Port⁹& au.metaphora a naufragis:solus inqt ī tātis piculis salutē feres.¶Nat⁹:teleachus.¶Molib⁹ iuuenilib⁹:nā pueri tāq̄ arbuscu!æ facile ad oīa trahunẗ:q pdifficile istitui pñt:si ætate durescāt.Impatrias ar.ad arma tractāda a iusto suasio est.¶Laertē prem tuū iuitet te inqt moritur⁹ pr̄.ppediē ad redeūdū ut illi claudas oculos & iusta psoluas.¶Discedēte:ad bellū troianū.pperante:patos ab ætate.¶Vt uenias:post annū uigesimū ex quo discessisti. ¶Videbor anus:tāto magis senescā si diuti⁹ imoraberis.

Dii p̄cor hoc iubeāt:ut euntib⁹ ordie fat
Ille meos oculos comprimat ille tuos.
Hoc faciūt custosq̧ boū:lōgæuaq̧ nutri
Tertius immundæ cura fidelis hara.
Sed neq̧ laertes:ut qui sit inutilis annis
Hostibus in mediis regna tenere pōt
Teleacho uēiet(uiuat mō)fortior ætas
Nunc erat auxiliis illa tuenda patris.
Nec mihi sūt uires inimicos pellere tectis
Tu citius uenias portus:& aura tuis
Est tibi:sitq̧ p̄cor natus:q mollibus annis
In patrias artes erudiendus erat.
Respice laertē:ut iā sua lumina condas
Extremum fati sustinet ille diem.
Certe ego:q̄ fueram te discedēte puella
Protin⁹ ut redeas:facta uidebor anus
Phyllis Demophoonti.

VBER. ¶Dii p̄cor:optat penelope:ut Telemach⁹sit supstes sibi & ulyxi:ordo ē p̄cor ut dii iubeāt.i.uelint:ut īfandū regia iubes rēouare dolorē.¶Vt ille telemach⁹.¶Cōprimat:claudat.¶Meos ocu.qa.ppinqores solebāt morietibus oculos claudere:q morte lare apiunẗ.¶Hoc faciūt.i.ñ idē p̄canẗ custos boū:bubulc⁹nr̄ ſi est boū custos:q ut theocrit⁹ edyllio.xvi.scri.phileti⁹appe labaẗ:hēbat.n.ulyxes:sicut plæriq̧ alii ea tēpestate:magnā pt̄e.puētuū ex armēt & greg b⁹.¶Lōgæua anus:lōgæ ætatis nutrix.s.tua hæc Euryclia dicebaẗ.¶Terti⁹cu.fide.i.fidelis custos.¶Ha ræ.i.porcoꝶ.i.subulcus is Eumæus uocabaẗ:fuit ali⁹Sybotes ¶Immūdæ:fœdæ:est.n.porcus aīal fœdi: ra haspiratū:& pria correpta sigñat porcoꝶ stabulū:prima lōga & sine aspiratiōe ē locus:ubi diis sacrific ¶Sed ne.la.pbauit qđ fili⁹puer nō possit defēdere ei⁹bōa aduersus raptores:nūc dicit de laerte.¶Vt.i.tāq̄ is.¶Qui sit iuti an.i.q p ætatē ñ sit apt⁹.¶Tenere:defēdere.¶Mō:uel tm̄ mō:uel dūmō.¶Illa:ætas pueri ¶Tuēda:adiuuāda.¶Auxiliis pa.i.tuis cū ipē p ætatē:nec cogitare:nec agere sciat:q̄ utilia sunt.¶Nec mi sūt uires:nūc Penelope dicit de se.¶Pellere.i.ad pellēdū.¶Inimicos:q tua bōa dilacerāt.¶Tu citi⁹:subaudi ē ergo:tu uēias citi⁹p cito.¶Port⁹& au.i.salus & reqes trāslatio sūpta a nauigātib⁹qb⁹nihil magis opta uēti scdi:& port⁹.¶Tuis:pr̄i filio & mihi.¶Est ti.qa sit desiderio filii prem maxīe moue.i:iō adhuc ei i mē riā ei reducit.¶Sit.i.diu uiuat.¶Molib⁹:teneris puerilib⁹.¶Erudiēdus:istituēdus.¶In ar.pa.i.pr̄nas:nā Ci.i.offi.iqt.Plæriq̧ pentū p̄ceptis ībuti:ad eoꝶ cōsuetudinē:moreq̧ deducūẗ.¶Respice laer.hoc est si mouet te fili⁹puer:moueat te pr̄ iāiā morti ppinquus:q expectat:ut ei mortuo oculos claudas:qđ offm̄ pie tis pr̄i a filio pstari decet.Respice uerbū ē misicordiæ luue.Solus.n.tristes hac tēpestate Camēas Respi ¶Vt iā.i.stati.¶Cōdas:claudas.Fati.i.mortis.¶Certe ego:nūc mouet misicordiā a psōa sua:dicit.n.eūte diu absuisse:ut q̄uis cito redeat:iuēiat tñ eā anū:q̄ puellā discedēs reliqrat.¶Protin⁹.i.cito:alias sigñat ¶Vt.i.q̄uis.¶Redeas reuertaris.Sicut Oui.exercēdi īgenii gr̄a hāc epistolā a penelope ad ulyxē scriptā xit:ita & rñsiuā ab ulyxe rēissā se scripsisse fateẗ in scđo amoꝶ ad Macꝶ:ubi cōmemorat:ut supradixim⁹ quot epistolas respōsiuas a se scriptas:q hodie nō extāt iter q̄s & hāc & respōsiuā ponit: ei⁹ carmia subdā eoꝶ ptinaciā refutē:q cōtendūt has epistolas ab Ouidi.nō fuisse scriptas : sed facile cōuincunẗ his uersibu Et qđ Penelopes uerbis reddaẗ ulyxi.Scribim⁹:& lachrīas phylli relicta tuas.Q đ paris & machare⁹:& qđ m le grat⁹iasō.Hyppolitiq̧ parēs:hyppolitusq̧ legat.Quodq̧ tenēs strictū dido m ꝑabilis ensē.Dictat:& aon lesbis amica lyræ.Q uā cito de toto rediit me⁹orbe sabin⁹.Scriptaq̧ diuersis rettulit ille locis.Cādida pene lope signū cognouit ulyxis.Legit ab hyppolito scripta nouerca suo.Iā pi⁹æneas miseꝛ rescripsit elisæ.Q đq̧ legat phylli si mō uiuit hēt.Tristis ad hysiphylē ab iasōe littera uēit.Dat uotā phœbo lesbis amica lyrā.H sex epi.nusq̄ i opib⁹Oui.repiūẗ:cū aliæ supradictæ missiuæ i hoc uolūine legāt:Vly.tñ post multos errore delat⁹ad alcinoū phæacū regē.ab eo:& uxoꝛ areta bēigne except⁹:& naue & sociis dōat⁹:tādē ī Itachā red ct⁹ē ī naui dormiēs:ubi excitat⁹dr̄ a pallade q̄ sp habuerat fautricē & p̄mōit⁹de his q̄ eēt actur⁹sub specie mēdici domū suā igress⁹ē:ubi multa.pcis penelopes pass⁹:tādē recognit⁹ab euryclia nutrice auxilio subulc rū & teleachi qb⁹se idicauerat iniuriā suā ultus ē:cū eos pugna iteremisset:aut:ut alii uolūt oculis tm̄ mō o basset:ita ut i triuiis stipē qrere cogereẗ.Postrēo a telegono filio quē ex circe susceperat:cū nō cognosceret ē pater:iterfect⁹ est:& sic q tot maris terræq̧ picula euaserat:manu filii cædē effugere nō ualuit. Hoc patric

Hara quo scribaẗ.& qd significet

Cicerōis p̄ceptum

Protinus quid significet

ulyxis exitus miserabilis

dio cõmisso Telegon⁹ ex Ithaca discedẽs in Italiã uenit:ubi Tusculũ oppidũ cõdidisse dicit. Telemach⁹ pr̃i successit:Penelope usq ad ultimũ spiritũ pudice uixisse dicit:unde pro exẽplo pudicitiæ a poetis ꝓponi solet.

¶In Secundam Epistolam argumentum.

AEge⁹ Neptũi & meropes filius ex æthra pythei theseũ filiũ tulit:these⁹ ex Perigõe scynidis me nalippũ:ex ariadna staphillũ & iopionẽ:ut chi⁹ iochi⁹ tradit:ex antiope quã dyndim⁹ hyppoli tẽ appellauit hyppolitũ: ex phedra acamãtũ & Demophoõtẽ:ut Diodo.scri.Pyndar⁹ uero ex antiope& theseo natũ Demophoõtẽ tradit.These⁹dispsos meati atheniẽses ĩ ciuitatẽ collegit auto.Plu deide sua lege p signa testaꝝ ab atheniẽsib⁹eiect⁹ĩ scyro ĩsula exulauit meneste⁹:hor neiereti ex tribu phytea fili⁹ uel pẽthei:ut Home.placuit:regnũ suscepit athẽiẽsiũ.thesidæ oẽs aut male mul tari sũt aut exularũt.phyllis lycurgi driãtis ex crustrumẽa filia Demophoõtẽ: post lõgos errores extorrẽ:& ĩdigũ hospitio:& ĩ regni ptẽ suscepit.data nuptiaꝝ spõsiõe:cũ mutua amoris cura tenerẽt.nũciat mnesteũ e bello troião redeũtẽ:ad qđ.xl.nauib⁹ierat ĩ melo ægei cõtra cretã ĩsulã decessisse.Demophoõ pollicit⁹ ĩfra mẽsẽ reditũ:a puella ĩpetrata uenia parata classe discedit.Atheniẽse ĩperiũ occupat.x.post exiliũ anno:ut au tor ẽ Trog⁹.iiii.iã exactis mẽsib⁹:cũ nõ reuerteret phyl.epistolã scribit.Suadet ut bñficioꝝ memor seruatis spõsionibus in fide psistat:quod si negligat stare sententiã : ut uiolatum pudorẽ lætho magnanimo penset.





HOSPITA Demophoõ:proponit a ꝓmissis legitimã ex postulationẽ. ¶Phyllis rhodopeia. Thracia: Rhodope mons est thraciæ:in quem uersam aiunt rhodopem:cum deos immortales contemneret.alii tradunt in eo sepultam esse rhodopem reginam. ¶Hospita: quæ te indignũ & errãtem hospitio exceptũ tot bñficiis affeci. ¶Queror. sũma q̃rela te accuso. ¶Abesse ul.ꝓmis. tps: qđ intra mẽsem ut ꝓmisisti non redieris. ANTO. Rhodope mõs q & ubi sit



PHYLLIS DEMOPHOONTI

HOspita Demophoon tua te rhodopeia Phyllis

Vltra ꝓmissũ tẽpus abesse queror.



HOspita: Quidã interp̃tes in hui⁹ epistolæ argumento falsa q̃dã sõniauerũt Demophoontẽ ex colchis cũ argonautis reuertẽtẽ ad phyllida thracũ reginã diuertisse:cũ demophoon eo tpe aut nõdũ eẽt natus : aut certe nõdũ ei⁹ ætatis:ut ad talẽ expeditionẽ pficisceret:u erũ ita res hẽt.Demophoõ thesei fili⁹ auxiliũ græcis: ut Iustinus li.ii.scri.aduersus Troianos tulit:q ab eo bello rediẽs tẽpestatib⁹ maris & lõgis errorib⁹ actus in Thraciã delatus est : ubi a Phyllide quæ p ea tpa regina Thracũ erat:portu:hospitioq exceptus:& ab ea ardẽter amatus in cõiugiũ rogatus est : q ei cõiugii fidẽ dedit:& ob bñficia accepta iurauit se nunq̃ eã derelictuꝝ uxorẽ:ueꝝ audita morte Mnestei:q post eiectũ ex urbe Thesea Demophoõtis patrẽ atheniẽsiũ impiũ occupauerat Demophoõ cupid⁹regnãdi: dissimulata cã:petiuit a Phyllide aliquãtũ tpis quo athenas res suas ordinatur⁹accederet: data fide se ĩtra mẽsem redituꝝ ad eã uerũ cũ ultra.iiii.mẽsem iã reditũ suũ distulisset.Phyllis amoris ĩpatiẽtia & doloris ĩpulsu:qđ se spretã crederet:& eius reditũ iã desparet zona sua gutturi circũligata laqueo uitã finiuit:& ut fabulæ ferũt in arborẽ Amigdalũ sine foliis mutata ẽ:postea reuersus Demophoon re cognita trũcũ ei⁹amplexus ẽ:q ueluti spõsi sentiret aduẽtũ folia emisit:uñ etiã teste Seruio:phylla græce folia dicta sũt a phyllide: ante igit hũc casum phyllidis:cũ Demophoõ reditũ suũ lõge ultra ꝓmissũ tardaret:phyllis ad eũ hãc epistolã scripsit:q̃ multis ex causis & rõnib⁹cũ reuocare nitit.cõmemorãs ei iusiurãdi Demophoõtis:& suoꝝ erga se bñficioꝝ obligationẽ:postremo conat eũ mouere referens:qđ nisi reuertat:aliquo crudelissimæ mortis gñe se iterimet: in quo dicit fore ut appareat ĩgratitudo:& crudelitas demophoõtis:uel p epitaphiũ ei⁹ inscriptũ. ¶Hospita: ordo est:o demophoon ego Phyllis rhodopeia. ¶Hospita tua. ¶Queror te abesse &c.hospita dr̃ fœminino genere:licet legat hospes cõis generis. Inhospita uero & fœminini generis repit:ut ĩhospita syrtis & neutri gñis:ut Oui.li.i.met.& ĩhospita tecta tyrãni ĩgredior. ¶Rhodopeia threicia:nã Rhodope mons est thraciæ ita dictus a rhodope muliere in eũ conuersa:sicut & hemus:ut scripsit Ouidi.lib.vi.met. Thraciã rhodopen habet angulus alter & hemum: Nunc gelidos montes mortalia corpora quondã. ¶Promissum.s.mihi a te.

VBER. Argumẽtũ epistolæ

Phylla græce qđ & unde dicta

Hospita & ĩ hospitis fœminino gener

Rhodope de qua supra

ANTO. Quot dierũ ſpatio lũa curſus ſuos peragit. Thratia & ſithō eadē eſt. Theſei interitus. Hebri fluui ubi nã ſit.

ANTO. ¶Cornua cũ lu.circũ ſcribit pacta tpa.¶Ancora pa.trãſlatio dura ē:ut Fa.monet:poetis cõceſſa: tribuit in/aĩatis:qđ aĩantũ ē.Pepegiſti ĩqt:ut ãcora thraciis littorib⁹ſiſteref:cũ ſemel coiſſēt lũæ cornua:uno lũæ decurſu:quē pagit.vii.&.xx.dieb⁹:&.viii.horis:ut Pli.ſcri.¶Luna q̃.la.agif iã.iiii.mēſis & tu nõ rediiſti.¶Actheas acthici demophoōtis naues:acthea dicta ē ab acthide cranei filia:ſiue ab acthone: q̃ uetuſto noie dicta ē acea qm̃ anguſta ſit:& ad mare porrecta:acti.n.litt⁹ſigñat:ut ĩ met.expoſuim⁹.¶Vnda ſithōis:mare thraciũ:thracia uetuſto noie ſithō nũcupata ē:ut ſcri.Gel.uñ ſithōis & ſithōi⁹:nec legas ſithois:ſed ſithōis.¶Nr̃a q̃re.nr̃a expoſtulatio citi⁹tarda ē q̃ pceps.¶Spes quoq; len. fu.qm̃ de tuo reditu ſpes fruſtra eſt hacthen⁹ habita: ſpes.n.lēta ē:q̃ lõga expectatiõe ſine re᷑ ſucceſſu cõſumif.¶Tarde q̃ credi.q̃ diuti⁹expectata nõ ueniũt.¶Lædũt expectātē torquēt.¶Credim⁹te uētu᷑ ſperam⁹.¶Nocēt q̃ credulitas me maxĩe ſollicitat:& ad q̃rēdũ excitat.¶Inuita nũc & amã.ñ libēs q̃ror: ſed amor cogit.Spes ĩqt diuti⁹fruſtra hĩta me ſollicitat: & ad q̃relas excitat:qđ ſi nõ libēs:facio amor tñ ĩpellit.¶Sepe fu.mē.multa mihi pſuaſi.¶Pro te:tutãdo tuos mores.¶Referre:ĩ priã reuocare.¶Theſea de.ĩ theſeũ ĩmpcata ſũ.nõ hoc poeta cõmēt⁹ ē:ſ; cũ lyco medes Scyriorũ rex clã theſea pemiſſet : & diu nihil certi obit⁹ferref:ut ſcrib.Plu. Id quoq; ueriſimile eſt phyllida latuiſſe.¶Hebri:fluminis thraciæ q̃ diſcurrit ĩterp̃tantes & dolõgos thraciæ populos: tãgit & cyconas.¶Sæpe deos ſup.ego diis ſæpi⁹p̃ces habui.¶Vt tu ſcelerate uale.ut te pfidũ hoſpitarenf abſũt duo carmina:quæ in hũc locũ falſo cõtulerũt.

Cornua cũ lunæ pleno ſemel orbe coiſſent
 Littoribus noſtris ancora pacta tua eſt.
Luna quater latuit:toto quater orbe recreuit:
 Nec uehit actheas ſithonis unda rates.
Tēpora ſi nũeres: bñ q̃ numeramus amãtes:
 Non uenit ante ſuam noſtra q̃rela diem.
Spes quoq; lēta fuit:tarde q̃ credita lædunt
 Credimus:inuita:nunc & amante nocent.
Sæpe fui mendax pro te:mihi ſæpe putaui
 Alba procelloſos uella referre notos.
Theſea deuoui:quia te dimittere nollet:
 Nec tenuit curſus forſitan ille tuos.
Interdum timui:ne dum uada tendis ad hebri
 Merſa foret cana naufraga puppis aqua.
Sæpe deos ſupplex:ut tu ſcelerate ualeres
 Cum prece thuriferis ſum uenerata focis.
Sæpe uidēs uentos redeo: pelagoq; ſecundos

VBER. Acthea q̃ regio & uñ dicta. Sithon mons ubi ſit. Acte q̃ & athica de qua ſupra. Dies proprie qđ ſignificet. Procella quid. Nota uēti qui ſint. Deuouef qđ pprie.

VBER. ¶Cornua:dicit ſpatiũ tpis ſibi pmiſſi.ſ.ſpaciũ unius mēſis:qđ p lunã ſignificauit.¶Cornua cũ lu.&c.i.cũ luna ſemel eēt facta plena : tũc.n.extremitates lunæ q̃ ob ſimilitudinē cornua dñr.¶Coeũt.i.cõiungũf: & ſe tãgũt:& iõ dixit.¶Pleno or.i.pleno circulo ipſius lunæ:poſſum⁹tñ fortaſſe meli⁹ĩtelligeř ſpaciũ medii mēſis:quo luna creſcit:& ĩplet orbē.Inde & Iuuena.dixit.Semeſtri uatũ digitos circũligat auro.i.ãnulo rotũdo q̃lis ē lũa ĩ medio mēſe. Licet Domi.Calde. aliter ĩterp̃taf illũ locũ Iuue.nõ ſatis uere.¶Ancora.i.nauis:ĩſtrumẽtũ nauis p ipa naui poſuit.¶Pacta:pmiſſa a te.¶Nr̃is:threiciis:ubi ego hito.¶Luna:ecce iuſta cã q̃relæ.¶Quater la.q̃.iiii.mēſe; exactũ ſignat.¶Recreuit:ite᷑ creuit:& plena fcã ē.Nec uehit.i.nec pmiſſũ tuũ pficif:qa nauis tua nõ uēit ad nos.¶Sithōis:hæc ē uera lectio & nõ ſithois:nã nuſq̃ legere mēini qđ ſithois fluui⁹ſit thraciæ:p̃terea nõ p fluuiũ erat uētur⁹:ſed p mare:Sithō uero mõs thraciæ ē:uñ & Maro:ſithõias niues dixit:hoc ãt loco ſithōis nõ ē gtũs caſ⁹ſed ntĩs: hñs forma p̃tonimici fœmini:ſicut pnaſis pnaſidos:nouim⁹ãt noie uni⁹mõtis uel fluuii uel loci totã regionē ĩtelligi plerũq;:ergo unda ſithōis p ſithõia.i.thracēſis.i.mare nr̃m thraciũ.¶Nõ ue na.act.i.tuas atheniēſes:nã attica regio ēt acte dicta ē:uel qđ ut Stra.ſcri.illa pars maxĩe ad mare ē extēta & ãguſta: nã acte græce litt⁹dr̃:uel certe dicta ē ab acteõe.¶Quæ nu.amã.ſũt oēs amãtes diligētiſſimi calculatores tpis.¶Querela: lamtatio de tua abſētia & mora.¶Añ ſu.diē.i.añ tp̃s debitũ:nã dies ē fœmini gñis : licet ēt p ſpatio.xii.uel.xxiiii.hora᷑:ĩterdũ accipiaf tñ pprie p tpe põif Iuue.lõga dies igr̃ qđ cõtulit.i.lõgũ tp̃s.¶Spes quoq;.lē.fui.i.ſicut q̃rela mea đ abſētia tua fuit ſera & lēta:ita ēt ſpes fuit lēta:qa tarde ſpaui ea mihi euētura:q̃ nũc cũ dãno meo mihi euenerũt:ē ãt Acyrologia.i.ĩproprietas ẜmõis uel uerbi:nã ſpes cũ bono᷑ expectatio ſit:p metu ħ accipif:ſicut apđ Vir.li.iiii.æneï.Hũc ego ſi tm̃ potui ſpař dolorē:ergo ſpes.i.timor ne redires.¶Fuit lē.i.ſera.qa ſi citi⁹timuiſſē:potui nõ decipi.¶Tardæ q̃ cre.ſēſus ē:ego credo nũc ea q̃ nocēt mihi:qa ſero credidi.ſ.te nũq̃ reuerſu᷑.¶Crædim⁹:pluralis numer⁹p ſingulari:ea q̃ credita tarde.¶Lædũt me:&.¶Nocēt me amãte ĩuita.i.mihi amãti ĩuitæ:& erit caſ⁹p caſu poſit⁹ut apđ Iuue.Porrectura uiro miſcet ſitiēte rubetã:uel ſubaudi nocēt mihi:me ĩuita.i.cũ nõ poſſim reſiſtere aut puidere.¶Fui mēdax p te.i.tui cã ſæpe multis mētita ſũ te breui reuerſu᷑.¶Putaui:credidi.¶Procelloſos:ĩpetuoſos:& uiolētos.Eſt.n.ut dicit Serui⁹.Procella uis uēto᷑ cũ pluuia dicta qđ oĩa pcellat.i.cõcutiat.¶Notos:ſpeciē p gñe po ſuit.i.notos uētos meridionales:q & auſtri dñr p oĩbus uētis:aut qa ex Athenis in thraciã nauigãtibus noti ſint maxĩe fœlices.¶Referre:reportare:& mihi tanq̃ debita reducere.¶Vela alba.nõ aliã ob cãm dixit alba: niſi qa utplurimũ alba fiunt.¶Deuoui:execrata ſum:& male dixi:Nã deuouere ē malis uotis:& ĩprecatiõibus aliquē deteſtari.Ouidi.in Ibin.Illũ ego deuoueo quē mēs ĩtellit Ibin.¶Theſea patrē tuũ tanquã tuæ more & abſentiæ cauſam.¶Tenuit:impediuit.¶Tuos curſus:tuũ iter tuã nauigationē:ut Virgilius.Hunc curſus fuit.¶Interdum alia ſuſpitio de eius mora:ne fortaſſis periclitatus eſſet in aquis & merſus.¶Ad uada : ad aquas.¶Hebri : fluuii Thraciæ.Puppis.i.nauis:pars pro toto:ſynecdoche.¶Naufraga periclitata:paſſa naufragium.¶Foret:fuiſſet.¶Cana:alba propter ſpumam:quæ fit:cum aqua a uentis maxime mouetur.¶Sæpe deis ſupplex:ſi legimus deos ſubaudiendum eſt rogans:ſed melius legitur deis:& ita ordinatur:ego ſupplex deis:ut tu ualeres.

¶Amor fidus:ego te sũma fide amo.¶ Quidqd obstat pericula oĩa quæ te remorari potuissent.¶ At tũ len tus ab es:recriminatur demophonta ut eliciat pleniores ad querendum locos.¶ Numina iurata:dii quos iu reiurando in testimonium citasti.¶ Demophoon:stomachationẽ habet hæc denominatio.¶ Dic mihi qd feci:instat rogãdo:ut suggerat fraudati amoris cã.¶ Nõ sapiẽter:imo dices & incaute:hoc est nimiũ amo ri indulsi.¶ Crimine:amoris simplicitatẽ per ironiam crimen appellat.¶ Demeruisse:conciliasse illa amoris simplicitas debuit te mihi cõciliare.¶ Vnũ sce.ꝑsistit in ironia.¶ Scelus hoc:qđ te recepi.¶ Habet põ.& instat:debuisset magni muneris momẽtũ & similitudinẽ hr̃e.¶ Iura fi.fides tot iuramẽtis firmata post ironiã pateticæ sequũtur interrogatiunculæ & breues.¶ Deus cupido.¶ Hymenæ⁹:bacchi & ueneris fili⁹ nuptiarũ de⁹.¶ Sponsor:qui nomẽ ꝑ te dedit ut ratũ eẽt cõiugiũ:ẽ.n.spõsor:q suũ nomẽ ꝑ alieno dat: uñ spõsiões:q alieno noĩe fiũt.¶ Et obses:pignus & fides dati noĩs id ex publicis monumẽtis tractũ est: nõ erat spõsio nisi darẽtur obsides.Distat tñ a fœdere.Spõsio eni per cõsules: aut magistratus alios fieri poterat populo ẽt nõ iubẽte.Fœdus uero nõ erat nisi fœciales iteruenissent:q ioui porcã ferirent:referẽte senatu:& iubente populo: in quo Liuius Claudiũ nõ recte sẽsisse scri.¶ Per ma.iusiurãdũ recẽset & pathos est a repetitione.¶ Per tuum auum neptunum.¶ Arcus & faces:tela sunt cupidinis.¶ Facientia mihi nimium quæ me maxime infestant.

ANTO.

Ipsa mihi dixi:si ualet:ipse uenit.
Deniq; fidus amor.qcqd ꝓperãtibus obstat
Finxit:& ad causas ingeniosa fui.
At tu lentus abes:nec te iurata reducunt
Numina:nec nostro motus amore redis.
Demophoon uẽtis & uerba:& uela dedisti:
Vela queror reditu:uerba carere fide.
Dic mihi quid feci:nisi non sapienter amaui:
Crimine te potui demeruisse meo.
Vnũ in me scelus est:qđ te scelerate recepi:
Sed scelus hoc meriti põdus:& istar hẽt.
Iura fides ubi nũc:cõmissaq; dextera dextre:
Quiq; erat in falso plurimis ore deus.
Promissus socios ubi nũc hymenæ⁹ in annos:
Qui mihi coniugii sponsor & obses erat
Per mare quod totũ uẽtis agitatur & undis:
Per quod sæpe ieras:per qđ iturus eras.
Perq; tuum mihi iurasti:nisi fictus & ille est
Concita qui uentis æquora mulcet auum.
Per uenerem:nimiumq; mihi facientia tela:
Altera tela arcus:altera tela faces.

Hymene⁹ qui fuerit

Spõsor a quo spon sio qui & uñ dict⁹ & ĩ quo spõsio distet a federe

¶Ipsa dixi mihi &c.¶ Ille uenit:idest Demophoon meus non decipit me:sed nauigat ad me.¶ Si ualet: si est incolumis.¶ Amor fidus finxit: ego quæ fideliter te amo:finxi omnes causas posse te ipedire: quæ impedire solent omnes paratos igredi aliquod iter.¶ Quicquid:obstat properãtibus: idest omne quod impedit paratos : & iam accinctos ad aliquod iter.¶ Ad causas:ad excusationes tuæ moræ.¶ At tu lentos abes.Adducit ei Phyllis iura iuranda quibus ille se ei astrinxerat:ut eum moueat ad reditum.¶ Iurata a te:est eni3 passiuæ significatiõis.¶ Nostro amore:uel meo erga te:uel tuo erga me.¶ Dare uela uẽtis:est uerba in uanũ fũdere Vir.Sed auræ oĩa discerpunt.¶ Dic mihi:ne uideatur sua culpa esse relicta a demophoonte.¶ Quid feci:quid peccaui : unde facinus.¶ Nisi non amaui sapienter:quia nimis cito properaui ad amorem tuum quod non est sapientis:ergo in hoc solo peccaui.¶ Sed hoc meum crimen habet pondus:idest momentum & ualorem.¶ Et instar:similitudinem:idest dent tibi esse loco meriti & maximi beneficii.¶ Crimine te potui: sensus est meum crimen potuit te uehementer obligasse.¶ Demeruisse : idest ualde meruisse : nam de hoc loco auget.¶ Iura fides: commemorat iura iuranda ipsius demophoontis:dicens iura fides:sunt qui iungunt & exponunt.Iura:idest iurata:sed melius dicemus distinguendo.Iura:ubi sunt : ubi fides &cætera.& intelligimus iura : scilicet coniugii:quæ inuiolabiliter sunt seruanda. Sic Hysiphyle ad Iasonem. Heu ubi pacta fides ubi connubialia iura:Fides a fio dicitur:ꝙ fiat quod dictum est: est enim dictorum conuentorumque executio.¶ Commissa: coniuncta:dextre enim coniunctio ad fidei confirmationem fiebat: erat enim ut Seruius dicit fidei dicata: sicut genua misericordiæ.¶ Deus qui erat plurimus : idest dei qui ei erant plurimi .¶ In ore tuo : falso falIaci.¶ Hymenæus deus quem in nuptiis græci inuocabant : sicut Romani Thalassionem .¶ Promissus a te.¶ In annos socios : idest in uitam nostram semper coniunctam & socialem : qualis debet esse uita coniugalis.¶ Qui erat sponsor: translatio ab hominibus sumpta. sicut enim sponsor : idest uas : qui pro alio promittit:& obses qui datur in tutelam fidei confirmant contractum:ita Hymenæus inuocabatur : ut coniugalis societatis perpetuæ certus esset quasi sponsor & obses.¶ Per mare : ordo est:tu iurasti mihi per mare &c.¶ Agitat:cõmouet:turbat.¶ Ventis:uẽti flatus uiolentiores:auræ uero mitiores dicunt.¶ Per auũ tuũ: aut auũ ꝑ pauo posuit:& intelligimus Neptunũ:ut Iuuenalis.Perq; tuũ pater ægei neptune tridẽtẽ:aut certe Aegeum dicit patrẽ Thesei:qui naue filii a Minotauro reuertentis cũ uelis nigris procul uisa : cum crederet eum mortuum fuisse:in mare se præcipitauit:& in deum marinum mutatus dicitur:& ideo dixit nisi fictus: & ille est.¶ Mulcet:placat:ut Vir.Et mulcere dedit fluctus: & tollere uento.¶ Concita:commota.¶ Tela: amoris arma:nam cupido:non solum sagittis ferire:sed etiam face incendere dicitur. Ouidius libro primo metamor.Tu face nescio quos esto contentus amores:Irritare tua:eadem tamen tela interdum etiam uene ris dicuntur Iuue. Nec pharetris ueneris:macer est:aut lampade feruet.¶ Altera tela:telum generaliter dicit de oĩbus:q mitti aut iaci pñt:licet etiam interdũ ꝑ gladio ponat:ut inferius in epistola hypmestræ appebit.

UBER.

Vẽtis uela dare qd significet

Fides qd & unde dicta

Thalassiõ apđ romanus quis fuerit

Vẽtus ab aura ĩ quo differat

Aegei interitus

Arma cupidinis q̃

Telũ quid proprie

ANTO. Iuno q̃ & pnuba & lucina eadem est

Toris ma. nuptiis: iuno nubētib⁹ pēst: uñ pnuba dr̃: iterdū lucia q̃ ifantē i lucē pdat. Per sa. my. nocturna & occulta. Cereris tæ. noctu sacra cereris fiebāt: ut i aulularia Plauti ē i qb⁹ sacerdotes faces deferebāt imitati cererē: q̃ cū psephonē q̃reret icēsis tædis tædifera nūcupata ē: uñ & sacerdotes teducos .i. faces ferētes appel larūt. De tot læ. quos tua pfidia læsisti. Vix sa. un. er. nō sufficiēs ad pœnas. At la. pu. cōmiſationē mouet ex cā lōge aliter euēire demōstrat quā oportuerit. Laceras pu. cōquassatā classē. Perfeci: repaui. Fugitur⁹: iuidiose ptulit: nō iqt discess⁹ fuit. sed fuga. Vulnera: metaphora ē: patior calamitates: q̃s meo errore mihi pepi. Credidim⁹: reiicit credulitatis culpā i puellarē simplicitatē & uirorꝝ pfidiā: credidim⁹ tuis blādiciis: & facūde dictis. Generi no. tu. neptun⁹ ad fidē adibēdā me ipulit a quo te gen⁹ ducere iactabas. Artes: fallacias. Eūt: fluūt. Qua iu. in q̃cūq̃ uis ptē. Diis quo. p quos iurasti. Tot pi. tui redit⁹ testimonia & affirmatiōes. Capi: decipi. Qualibet parte uno ex his pignorib⁹ me decipe potuisses: ut te reditu credidissē. Nec mo. ne uideat obiectare bñficia d primit p rōcinationē aliq̃ ut āplificādo reliq̃ maiora uideāt. Te iu. cū eēs idigēs & extorris. Portu: i quo cōquassata classis recepta ē. Loco: i regno. Sūma: finis & termin⁹ ferēdi officii. Pœnitet: molestū & graue est. Cumulasse: p amorꝝ lasciuiā hospitalitatē auxisse. Ante illā noctē: q̃ tecū fui. Fuisset suprema: extincta fuissem. Honesta: pudica.

> Iunonemq̃ toris quæ præsidet alma maritis:
> Et per tædiferæ mystica sacra deæ.
> Si de tot læsis sua numina quisq̃ deorum
> Vindicet: in pœnas non satis unus eris.
> At laceras etiam puppes furiosa refeci:
> Vt qua desererer firma carina foret.
> Remigiumq̃ dedi: quo me fugiturus abires:
> Heu patior telis uulnera facta meis.
> Credidimus blandis: quorū tibi copia: uerbis:
> Credidimus generi: numinibusq̃ tuis.
> Credidimus lachris: an & hæ simulare docēt:
> Hæ quoq̃ hn̄t artes: quaq̃ iubent eunt.
> Diis quoq̃ credidim⁹: qd iā tot pignora nobis
> Parte satis potui qualibet inde capi.
> Nec moueor: quod te iuui: portuq̃: locoq̃:
> Debuit hæc meriti summa fuisse mei.
> Turpiter hospitium lecto cumulasse iugali
> Pœnitet: & lateri conseruisse latus.
> Quæ fuit ante illam. mallē suppræma fuisset
> Nox mihi. dū potui phillis honesta mori.

VBER. Mystica q̃ & unde dicta

Iunonē: sub per iunonē. Præsidet: pēst. Toris ma. lectis cōiugalib⁹. Per sa. my. i. archana: nā myo græce sigñat claudo: ide mystica & mysteria dn̄r: q̃ sūt clausa & secreta: q̃lia sacra cereris: q̃ nō nisi sacerdotib⁹ patebāt Iuue. archana q̃lē cereris uult eē sacer dos Oui. i. ii. de arte. Quis cereris rit⁹ audet uulgare p fan⁹. Magnaq̃ Threicia sacra repta lyra. Deæ tæ. i. cereris ferētis tædas. i. faces: nā cū pserpinā filiā a Pluto. raptā nōdū sciret: ut eā nō solū die: sed ēt nocte q̃reret. In etna mōte siciliæ pineas faces accēdit: q̃ sibi lumē nocte pberēt Oui. li. v. met. Illa duab⁹ flāiferas pin⁹ māib⁹ succēdit ab etna. Perq̃ pruinosas tulit irrequieta tenebras: uñ postea ei⁹ statuæ & pictur cū facib⁹ sūt: qd oñdit Cice. i uerrē li. vi. his uerbis. Qui accessistis etnā uidistis simulachꝝ cereris ex marmore & i altero tēplo liberæ. Sūt ea p āpla atq̃ pclara: sed nō ita ātiq̃. Ex ære fuit q̃dā modica āplitudie ac singulari ope cū faucib⁹ pantiquū. De tot læ. uel de tot offēsis: & erit substātiuū: uel certe: de tot læsis subaudi deis. Vn⁹ I. tu un⁹ & sol⁹. Nō er. sa. i pœnas: q̃a cū inūerabiles deos læseris: te tot corpa ad pœnas hr̄e oporteret. At la. cōq̃rit qd sceleri dēophoōtis ipsa auxiliū pbuerit. Furiosa: isana. Refeci: istauraui. Lacertas: uētis & undis cōuulsas. Vt q̃ de. q. d. ut tibi pstarē opē cōtra me. Carina. s. tua. Foret fir. eēt ualida cōtra ipetū uētorꝝ & fluctuū. Remigiū. i. remiges hoc ē nautas. Fugitur⁹: iniuriose dixit fugitur⁹. sic dido ad æneā. quo fugis: obstat hyēs & eadē apd Vir. Mene fugis. Heu pa. trāslatio ab eo q inimicū suis armis istruit: q̃ iterdū illis pcutit ab inimico. Credidim⁹ ut maiorē captet cōmiserationē: & fraudē dēophoōtis magis āplificet: multa cōmemorat i dēophoōte: quorꝝ singula: ne dū oia simul potuerūt eā decipe: & iducere ad ei credēdū

Proserpinæ fabula

Facundia quæ sit

Credidim⁹ blā. uer. nā facūda q̃ ē q̃dā nō arte cōparata: sed naturalis dicēdi grā: multū ualet ad amorē cōmouēdū: uñ Oui. in. i. de arte. Nō formos⁹ erat: sed erat facūd⁹ ulyxes. Et tñ æquoreas torsit amore deas. Idē pbat Vir. iiii. ænei. hærēt ifixi pectore uult⁹: uerbaq̃. Generi nobilitati tuæ dom⁹: ex q̃ nō potui mihi psuadere uirꝝ pfidū posse nasci: gñis. n. cōditio plurimū: ualet ad fidē faciēdā. Numinibusq̃ tuis: meli⁹ legēdū dixeri noib⁹: ut recte cōiūgat: credidim⁹ gñi: & noib⁹ tuis: nā se diis credidisse dicet iferi⁹. Diis quo. cre. eēt ergo iteratio supflua. Lachrymis: q̃ etiā ut ostendit Quintilianus uim maximā hn̄t cōmouēdi: & fere persuadendi. Hæ. s. lachrymæ. Et. i. ēt sicut tu. Docētur simulare. i. discūt ostēdere exteri⁹ falsos aī affect⁹: sicut uerbis simulasti qd nō hēbas in pectore. Artes: dolos. Eunt: qua iubētur: i. q̃tenus illis iubes: & uis eas ire: quod Iuue. attribuit mulieribus fraudē paratibus: sic dicens: uberib⁹ semper lachrymis: semperq̃ paratis in statione sua: atq̃ ipsis spectātibus illam: quo iubeat manare modo. Diis quoq̃ per quos iurasti mihi. Tot pignora. Quid nobis. s. opus erant. Capi: decipi. Inde ex his supradictis. Nec moueor: nec irascor: aut pœnitet me. Loco hospitio urbis: & dom⁹ meæ. Sūma finis. Meriti: bñficii: idest nō debui facere mai⁹ beneficiū: q̃ recipere te portu & hospitio: sed plus feci: & iō subiungit. Turpiter hospitiū: sensus ē pœnitet me post datū tibi hospitiū: addidisse ēt lecti mei societatē & tecū me copulatam fuisse: & cōcubuisse quod quā honestissimis uerbis pōt exprimi: dicens. Et cōseruisse: idest cōiūxisse lat⁹ lateri. Tumulasse hospitiū. i. addidisse hospitio lectū cōnubialē. Quæ fuit optat se fuisse mortuam una nocte anteq̃ cum Demophoonte coniuncta foret: q̃a sine infamia mortua esset. Mallē: optarē poti⁹ uellē. Suprema: ultima.

Speraui me.pathos a locotq dr̃ p̃ter sp̃e. Te me.meo merito obstrinxisse. Venit æq̃ ex snia simplicita. tẽ excusat:recta.n.spes ẽ quã pariũt merita. Gloria opo.pta p difficultates & labores: hoc ẽ:nõ ẽ difficile. Fallere pu.cõmiseratio ab ætate & sexu. Credẽtẽ:simplicẽ. Siplicitas simplex puella. Fauor:gr̃a & tutela. Dii fa.imp̃catiõe utit̃ ubi alia nõ dat̃ ultio. Sit sũ.termin⁹ & finis:hoc ẽ nunq̃ maiorẽ laudẽ asseq̃ris. Statuaris:erigat̃ tibi statua. Media ur.mediis athenis thesei ædes i umbilico urbis fuerũt:ut aristides scri. iuxta fo⁊ in loco:q appellat⁹ est piphrastos. Inter & ægi.iter fr̃es tuos & patrẽ:q ab ægeo ducũt gen⁹. Pater:theseus. Stet:in statuã erectus sit. Suis titulis: suis gestis:quæ in uertice capitis statuarũ scribebantur.Plin.primas statuas scri.athenis erectas armodio & Aristogitoni tyrannicidis qui fuerũt multo post Theseum. Cũ fuerit lectus scyron:auget thesei gesta:ut tanto magis insimulet̃ demophoon: q ab illius uirtute degenerarit: Scyron filius fuit canethi & enioschepithoi locũ in mergara habitauit:quẽ dixerũt petras Scyronides uiatores spoliatos præcipites agebat:alii tradũt hospitibus ieiunare coactis: panẽ pedibus offerre cõsueuisse:apprehendẽtes calcib⁹ in mare de præcipitio deturbare.Megarẽses scribũt uirũ bonũ fuisse:& ei⁹ filiã Euclidã Eaco Iouis filio nupsisse:& ex his natos eẽ Peleũ & thelamonẽ: ut Plutar.auctor ẽ.Scyronẽ theseus pemit: cũ athenas iret. Procustes curdalum acticæ locum habitabat uiatores lectum conscendere cogebat.Longiores amputabat:distrahebat breuiores donec cum lecto æquaren tur:quem Theseus trucidauit:ut Diodorus auctor est. Scynis:latro sæuissimus in Isthmo corinthiaco alligatos arboribus hoĩes discerpebat in frustra.Plutar.scribit in uarias formas se uertere consueuisse. Forma mixtaq̃ uiri & tau.Minotaurũ circũscribit:quẽ labyrintho clausum substulit Theseus.Alii scribũt taurũ Minois ducẽ bello nauali a Theseo superatũ.philocorus athletã fuisse tradit:& a Theseo in certamine superatũ.

Speraui melius quia me meruisse putaui.
Quæcũq̃ ex merito spes uenit æq̃ uenit.
Fallere credentem non est operosa puellam
Gloria simplicitas digna fauore fuit.
Sũ decepta tuis.& amans & fœmina uerbis.
Dii faciant laudis summa sit ista tuæ.
Inter & ægidas media statuaris in urbe.
Magnificus titulis stet pater ante suis.
Cũ fuerit scyron lectus:toruusq̃ procrustes:
Et scynis & tauri mixtaq̃ forma uiri.

Speraui melius:idest bene. Quia me meruisse putaui:me legendũ est nõ aũt te:ut & sensus exigit:& codex meus uetustissimus hẽt. Quæcũq̃:snia ẽ exornatio:& ẽ sensus:æquũ est eũ bñ sperare: q de aliquo bñ meruit. Fallere:ẽt snia est. Operosa:magna:aut difficilis:ab opa.i.a labore dicitur:iterdũ ab opere:ut Ouidius primo meta.& mundi moles operosa laboret:idest magni operis. Simplicitas: facilis credulitas mea: Fuit digna fauore:meruit potius laudem:quã fraudẽ:aut rephensionẽ. Et amãs & fœmina: duo posuit: quæ facile decipi solent:amãs s.ego:nã ut ipse Ouidius inquit.Credula res amor est:& fœmina quæ etiã facile credit unde & poeta:una dolo diuũ si fœmina uicta duo⁊ est. Ista sit sũma tuæ laudis.i.si hoc tibi laudi ducis:utinã nihil aliud unq̃ facias:quod sit laude dignum. Inter & ægidas:subaudi:dii faciant. Vt statuaris.idest colloceris. In media urbe athenarum. Inter ægidas:idest iter maiores tuos:qui ab ægeo fuerunt.Nam statuæ clarorum in publico proponebantur:cum titulis rerum gestarum:ut infra ostendet. Pater tuus.Theseus. Magnificus:splendidus. Suis titulis:rerum clararum quas gessit.ex quibus aliquod numerat. Cum fuerit:corrigendus est hic textus:non enim legendum est Chiron:sed scyrõ & procustes.Scyron autem latro fuit.quem uiatores spoliantem uersus Megaram Theseus interfecit: & saxo præcipitauit: quod adhuc:ut historici perhibent Scyronium dicitur Ouidi.in metamor.Scopulo nomen scyronis inhæret.Quidam autem ferunt hospitibus per iniuriam cibum porrigere solitum:ieiunare coegisse:deinde calce percussos in mare præcipitasse:quo genere mortis eum Theseus affecit. Toruus crudelis. Procrustes: dicitur a procruo uerbo græco.i.impello.Is Polyphæmonis cuiusdam filius: hoc genere supplicii hospites afficiebat:eorum corpora lecto imponebat:quæ si erant longiora lecto mutilabat:si breuiora ui trahebat:& extendebat in parem longitudinem lecti:hunc Theseus domuit. Et Scynis:ita legendum est:is crudelissimus hospitum corpora curuatis arboribus alligabat:deinde arbores in altum dimittebat:ita q̃ corpora lacerabantur:quem Theseus etiam interfecit:de quo Ouidi.in Ibin.Quiq̃ trabes pressas ab humo mittebat in auras.æquoris aspicias huius & huius aquas & de hoc puto Ouidium sensisse met.lib.vii.Cum dixit occidit ille senex magnis male uiribus usus.Qui poterat curuare trabes:& agebat ab alto.Ad terram late sparsuras corpora pinus: item Glaudianus supradictos inter crudelissimos numerat: libro primo in Ruffinum. Quid tale immanes unq̃ gessisse feruntur:uel Scynis Isthmiaca pinu:uel rupe profunda Scyron: uel phalaris tauro:uel carcere Silla. Et tauri mixtaq̃ forma uiri.i.minotaurus:quem poetæ fabulantur fuisse semihominem:& semibouem:ferunt.n.ut scri.Diodo.Minoẽ Cretensiũ regẽ de more solitum neptuno sacrificare tau⁊ speciosissimũ:cũ ei taurus esset p̃stantior.sacrificasse deteriorẽ. Qua ex re neptunus Minoi iratus eius Tauri:quẽ ille sacrificare noluerat.Pasiphæ eius filiæ turpẽ amorẽ iniecit:cui ante dædali signum pulcherrimæ uaccæ quã taurus amabat:factum est:quo pasiphæ supposita cum tauro concubuit ex quo fabulis decãtatum Minotaurum genuisse fert̃ duplici:ut dictũ est:natura: qui usq̃ ad humeros taurus cætera hõ fuit:ad hoc mõstrũ nutriẽdũ aiũt dædalũ labyrinthũ fabricasse difficiles hñtẽ egressus.& isciis penit⁹ irremeabiles i quo iclusõ minotauro.vii.atheniẽsiũ pueri:totidẽq̃ puellæ singulis ãnis:ex decreto miois q atheniẽses obsidiõe:q eos circũdabat:ea lege liberauerãt mittebant̃.Missus igit̃ these⁹ cũ ariadne filia miois ei⁹ amore depi ret:accepto ab ea filo:quo posset ex labyrintho egredi:minotau⁊ iterfecit:reliq̃ de Ariadne dicet̃ loco suo.

ANTO. Recta spes quæ sit

Thesei ædes ubi

Scyron a quo scyronides qui fuerit

Procustes qui & ubi habitauerit

Scynis q fuerit & quã incoluerit regionẽ

Minotaurus qui

VBER.

Scyrõ de quo supra

Procrustes d quo supra

Scynis de quo supra

Minotaur⁹ de quo supra

ANTO. Thebas qs cōdiderit Cētaurorū ĩteritus Proserpiæ fabula Dis qui fuerit

Et domitæ bello thebæ:fusiq́ bimembres:
Et pulsata nigri regia cæca dei.
Hoc tua post illos titulo signetur imago:
Hic ē cuius amās hospita capta dolo est.
De tanta rerum turba factisq́ parentis
Sedet in ingenio cressa relicta tuo.
Quod solum excusat solum miraris in illo:
Hæredem patriæ perfide fraudis agis.
Illa nec inuideo fruitur meliore marito:

¶ Thebæ domitæ:thebas cadmus phœnix cōdidit in boetia. Creōtē thebarꝫ regē theseus ĩteremit:qm̄ argi uis sepulturā negasset:ut scribit Papinius. Bimēbres:cētauros:centauri Iunonis & ixionis filii in nuptiis pirithoi:quæ gestæ sunt in monte pelio Hyppodamiam Atracis filiam: pirithoi uxorem rapere uoluerunt:orta pugna.alii trucidati:alii in fugam acti sunt. Rem gesserunt Theseus:Nestor:peleus: & alii heroes. ¶ Pulsata regia ditis: Theseus ad inferos:ut proserpinam raperet descendit perithoi amici gratia. Cerberus perithoum assumpsit Theseum Hercules liberauit: Philochorus tradit Aedoneum Melosiorum regem ex proserpina habuisse filiam eurin & canem cerberum nomine:ꝑ posuisseq́ certamen ut qui cerberum superasset filiā uxorem duceret: & cum animaduertisset Theseum perithoumq́ non ut procos accesisse: sed ut puellaꝫ raperent:utrunq́ cœpisse perithoum cerbero deuorādum obiecisse:theseumq́ in custodiam adactum ĩ gratiam Herculis liberasse. Dis:est diuitiarum & inferorum deus:ut Straboni placet. ¶ Imago tua: statua tibi erecta. ¶ Signetur:hoc titulo: hunc titulū in uertice contineat. ¶ Hic est: Demophoon qui amantem & hospitam puellā decepit. ¶ Cressa relicta: Ariadna cretensis Minois filia. ¶ Relicta:in naxo insula dormiēs siue ꝑ dolos:siue quod ita Bacchꝰ in sōniis moueritut Dio. maluit. ¶ In tu.in.ut imitareris obseruasti. ¶ Excusat:p̄ris exēplo te purgarꝭ potes. ¶ Agis hæ.suscepisti ꝑfidiæ hæreditatē:nō uirtutis. ¶ Illa:ariadna licet destituta sit a theseo:tn̄ fruiꝭ marito meliore hoc est Baccho. ¶ Capistratis tygribus:uehitur curru bacchi:quē tygres trahunt. ¶ Nec inuideo:si tu redieris.

VBER. Bellū thebanum

¶ Et do.bel.thæ.lōga eēt historiæ narratio si ab laio p̄re oedipi exordiremur:satis igr̄ sit breuiter diceꝛ:q̄ ad húc locū ꝑtinēt.cū Etheocles & polynices filii oedipi de regno ĩter se dissidētes mutuis uulnerībꝰ cōcidissēt: & p̄terea multi duces:aliiq́ plurimi mortales q ad bellū thesanū uenerāt:occubuissēt thebāiq́ sepeliēdi facultatē denegarēt.adrastꝰ q solꝰ ex ducibꝰ supfuerat:illis ĩsepultis relictis rediit argos. Cū nulꝰ auderet hos tumulis cōdere soli atheniēses:q aliis uirtute p̄stabāt oēs sepeliueꝛ. Theseꝰ āt p̄cipue adrasti p̄cibꝰ hoc fecisse ferꝛ:postea cū filii eoꝝ q ĩ bello ĩterierāt parētū mortē uulturi ex oraculo Alcmeonē amphiarai filiū ducē elegissēt: cōtra thebāos bella mouerūt:Eo.n.duce expugnatio urbis ab oraculo ꝓmittebaꝛ. Acerrima igr̄ cōmissa pugna thebāi attritis uiribꝰ multisq́ amissis ciuibꝰ uicti sūt.thebæ captæ ac dirutæ sūt:hoc ĩ bello uirtꝰ thesei maxie emicuit:uñ ei tota ħ ascribiꝛ uictoria:cū tñ alii nō sic scribāt:& multi herculi attribuāt. ¶ Fusiq́ bi.cētauros dicit:ex Isiōe & nubea iunōe quā ille de cōcubitu ĩterpellauerat obiecta:gēitos p̄te anteriore hoīes:posteriore equos. Cū pirithoꝰ hyppodamiā despōdisset:& cētauros & theseū sibi cōiūctissimū ad nuptias uocasset & illi uino ebrii:tū hyppodāiæ:tū cæteris fœminis q̄ nuptiis aderāt ui ĩferre tēptarēt:hac iniuria: tū theseꝰ tū laphitæ qbꝰ pithoꝰ ĩperabat:cōmoti multos ex cētauris pemerūt:reliquos ciuitate eiecerūt: elegit igiꝛ poeta uerbū utriq́ rei aptū Nā fusos:& cæsos ĩtelligimꝰ & fugatos.nō ignoramꝰ tñ hāc historiā uarie scribi:& quosdā sētire herculē huic pugnæ ĩterfuisse. Sed q̄ diximꝰ & huic loco cōueniūt:& a Diodo.referūꝛ. ¶ Et pul.ni. ex historia locꝰ fabulæ factꝰ ē. Scribiꝛ.n.a græcis ĩ uita thesei.ædoneū molosioꝝ regē uxorē ꝓserpinā noīe habuisse:filiā uero euri canē cerbeꝝ:iussisseq́:ut q eiꝰ filiā optaret uxorē:cū cerbero pugnaret:qđ si illū supasset: eā assumeret uxorē multi ad hāc ut ꝓci cōuenerāt:ueꝝ cū rex aiaduertisset theseū & pithoū nō ut ꝓcos ueisse:sed ut eā furto auferrē:eos cōphēdi iussit:& pithoo a cane ĩtercepto:theseū in carcere huādū tradidit:hoc hēt historiā. Dio.tñ magis fabulā secutꝰ refert pithoū cupiēs ꝓserpinā uxorē hr̄e rē cū theseo cōmūicasse:ue rū cū pp rei ĩpietatē a ꝓposito theseꝰ eū auertere conareꝛ:ubi illū ꝑseuerātē:& se ab illo ĩ iusiurādū ad ꝓserpinæ ui & raptū adigi uideret se sociū & adiutorē p̄buit.cūq́ ad iferos:ut eā raperēt ambo descēdissēt : uterq́ ibi captꝰ. Sed postmodū ĩ gratiā Herculis liberatꝰ ē theseꝰ pithoꝰ apud ĩferos detētꝰ luit sēpiternas suæ ĩpietatis pœnas.qdā scriptores utrūq́ tradūt ab ĩferis rediisse:hāc igiꝛ fabulā nūc tāgit. ¶ Et re.cæ.i.aula obscura. ¶ Nigri dei.i.Plutōis. ¶ Pulsata.i.ꝑ uī quādā ĩtrata & occupata a theseo. Notādū ē:qđ ubi legiꝛ ditis:legēdū est dei. Nā ditis primā naturaliter hēt lōgā:& sic nō staret hic uersus:qđ autē sit lōga ex multis exēplis:hoc Virg in.vi.ænei.sit satis. Noctes atq́ dies patet atri ianua ditis:nusquā aūt legiꝛ p̄ria breui. ¶ Tua ima.tua statua. ¶ Hoc ti.hac ĩscriptiōe. ¶ Post il.i.titulos p̄ris tui quos supra dixius. ¶ Hic ē.ecce titulꝰ quē uult dēophoonti ĩscribi q ad ĩfamiā ꝑtinet:qđ & amātē & hospitā decepit:ordo ē:hic ē.s.ille dēophoō. ¶ Cuiꝰ do.am.hospita.s.phillis:& duo posuit q̄ eiꝰ dolū & crimē aggrauāt:ut dcm̄ ē supra. ¶ Capta:decepta. ¶ De tā.sēsus ē:de tot factis tui p̄ris:remāsit tibi tm̄mō mēoria fraudis:q̄ ille usꝰ ĩ ariadnē: nō āt alicuiꝰ ex supradictis ꝓbitatibꝰ parētis. ¶ Patris tui:thesei. ¶ Sedit:stetit. ¶ In ige.tuo.i.in aīo tuo. ¶ Cressa.i.ariadne cretēsis:Cressa aūt nō a masculino cressꝰ uēit:sed a cres:cuiꝰ gtūs ē cretis. ¶ Relicta:deserta a patre tuo. Vt pleniꝰ diceꝛ in epistola ariadnes ad Theseū. ¶ Miraris:imitaris. Lucanus. Miratoremq́ catonis.i.imitatorē. Virgilius. Primis & te mireꝛ ab annis. Nā p̄clara ingenia quæ mirātur ea facile imitanꝛ. Vnde antecedēs pro cōsequēti poniꝛ.i.mirari ꝓ imitari. ¶ Hæredē agis.i.es hæres. Ornatus est.n.dicēdi modus hic agit legatū:idest legatus est:hic agit heredē gratū.i.gratus est hæres. ¶ Fraudis patriæ.i.paternæ:nō autem uirtutis. ¶ Illa nec inuideo:cōparat fortunā suam cū fortūa Ariadnes & illi ex fraude bene successisse:sibi uero pessime ostēdit. ¶ Illa:ariadne. ¶ Fruitur:gaudet. ¶ Meliore:quam patre tuo:quia ille erat mortalis, Bacchus uero deus. ¶ Nec inuideo:nec doleo.

Cētauri ꝺ qbꝰ supra

Proserpia de qua supra

Dis hēt primā lōgam

Cressa uñ formetur Modꝰ pulcherrimꝰ dicendi

ANTO

¶At despecti thraces: quos tua causa contempsi commiseratio est a comparatione: confert.n.incommoda commodis. ¶Atq; aliqs ait: irrisionem thracū ponit. ¶Doctas athenas: omnium bonarum artium inuētrices: ut scri.Cice. ¶Thracē armi.bellicosam thraciā: thracē græce pnunciauit: latine thraciā dicim⁹. ¶Exitus acta pbat.p Ironiam thracum uerba repetit: q Phyllidis consilia a fine damnabant. ¶Careat successibus: purgat se a fortūa. ¶Success.ib⁹: fœlicitate. ¶Ab euētu: a casu nō a fine. ¶Notanda iudicanda & probanda. ¶At si nostra tuo: confirmat purgationem a successu: si detur qualis speratur exitus: si inquit redeas. ¶Dicar consuluisse: probabuntur nostra consilia. ¶Sed neque consului: fatetur simplicitatem reiiciens in aduersarium culpā: mea consilia non sunt probanda: quoniam non redibis. ¶Lauabis membra uetusti moris est: ut peregre uenientes: cum primū lares attingunt se lauēt. ¶Bistonia: Bistoni⁹ lacus in thracia est. ¶Illa meis oculis: amplificatione utitur cū demonstratione sui officii & Demophoontis pfidia. ¶Species: imago tui discedētis uersat ante oculos meos. ¶Cum premeret portus: cum nondū hora soluisses.

Thracia græce qūo pronuncietur

Inq; capistratis tygribus alta sedet.
At mea despecti fugiūt cōnubia thraces:
Q d' feror externū præposuisse meis.
Atq; aliqs doctas iā nūc eat inqt athenas:
Armiferam thracem: q regat: alter erit.
Exitus acta pbat: careat successib⁹ opto
Q uisqs ab euentu facta notāda putat.
At si nr̄a tuo spumescant æquora remo:
Iam mihi: iā dicar: cōsuluisse meis:
Sed neq; cōsului: nec te mea regia tangit:
Fessaq; bistōia membra lauabis aqua.
Illa meis oculis species abeuntis inhæret:
Cum p̄meret portus classis itura meos.

Bistonius lacus ubi locorum sit

VBER.

¶Sedet alta.i.cælsa: & læta. ¶In tygribus capistratis.i.frænatis: hoc ē in curru Bacchi: quē a tygrib⁹ trahi dicūt. Vir. lib.vi.æneі. Nec q pāpineis uictor iuga flectit habænis Liber agens cælso nisæ de uertice tygres. Hāc sniam: qd' meliorem adepta sit maritum. Ipse lib.iii.Fasto.ostendit. Iam bene piuro mutarat coniuge bacchū: Quæ dedit ingrato fila regenda uiro. Sorte thori gaudēs: qd flebam rustica dixit: Vtiliter nobis pditus ille fuit. ¶At cōiunctio aduersatiua hoc loco.q.d.nō ita mihi euenit sicut ariadnæ. ¶Despecti: cōtēpti a me: & ut inqt Dido. Quos ego sum totiēs iā dedignata maritos. ¶Q d'.i.quia. ¶Feror: dicor. ¶Præposuisse.i.connubio. ¶Extremum.i.pegrinum & ignotum.

at quæ cōiunctio sit

¶Meis.s.thracibus: hæc.n.solet esse cā acerbissimi doloris & īdignatiōis his: q spernunt: uñ & hyarbas apud Virgilium maxime hoc quæritur de Didone: quod sibi Aeneam externum proposuerit: Fœmina quæ nostris errans in finibus exul. Cuiq; loci leges dedimus connubia nostra. Reppulit: ac domum æneā in regna recepit. ¶Atq; aliquis deridens me. ¶Inquit eat: scilicet Phyllis. Athenas: quasi dicat quas plus amauit: quā thraciam cum maluit maritum atheniensem: quam thracem. ¶Doctas: quoniam illic omnium liberalium artium florebant studia: unde & pallas dicitur ei urbi nomen dedisse. ¶Alter: idest alius præter ipsam Phyllida. ¶Thracem: accusatiuus est a nominatiuo Thrace: nam regio ipsa dicitur Thrace: & latine Thraca. Horatius Thraca ne uos: ebrusq; niuali compede uinctus. Item dicitur thracia. ¶Armiferam: bellicosam. ¶Exitus acta probat: sensus est: a fine demonstrantur hominum facta: & est sententia exornatio. ¶Careat successibus & cætera. Sensus est male illi eueniat: qui non a fine rerum: sed ab euentu facta hominum denominat: & notat: multa enim solent euenire ante finem: quæ uidentur esse mala: quæ postea ex fine cognoscuntur esse bona: ut exempli gratia: aliqua puella mediocris conditionis nupsit amatori diuiti clam: & nescientibus parentibus suis repræhenditur hoc factum ab his: qui hoc sciunt: at si ducatur uxor ab eo: omnes dicūt eam sapienter egisse: ita hic est intelligendum: sunt autem uerba Phyllidis dicentis: finis ostendit qualia sint facta. quasi dicat potes adhuc prouidere ne uidear malefecisse: cum te recepi in hospitio & coniugio: ideo male illis eueniat: qui ante finem iudicant de his quæ feci per ea: quæ euenerunt: quia nondum rediuisti: nam adhuc redire potes. ¶Opto: Deum precor ut ille. ¶Careat successibus: idest prosperitatibus. ¶Notanda: iudicanda. ¶Ab euentu: idest a casu: non a fine: qui potest uenire mihi melior uel certe a fine: quem ego respexit: & propter quem feci: nam finis mei facti fuit: prodesse mihi & meis accipiendo te maritum: ergo ab hoc fine intentionis meæ: & non ab eo quod euenit iudicandum est id quod feci. nam finis meæ intentionis fuit bonus: licet euentus fuerit malus: & hic sensus uidetur esse melior & uerior: quā superior: licet uterq; possit accommodari. ¶At si: sensus est reprehendor: & dicor male egisse: sed si ad nos reuersus fueris: omnes dicunt me prudenter egisse. & ita exitus probabit acta mea non fuisse mala. ¶At si nostra tuo spumescant æquora remo: periphrasis est. idest circumlocutio: hoc enim uoluit dicere si ad nos nauigaueris: nam nauigando & mouendo remos æquora spumam mouent. Virgilius. Et spumas salis ære ruebant. ¶Iam: idest tandem. ¶Consuluisse: sapienter prouidisse: mihi accipiendo te maritum. ¶Meis: accipiendo te qui eos regeres. ¶Sed neq; consului: ut magis eum moueat: ostendit se desperare eius reditum: neq; consului: quia non reuerteris. ¶Mea regia: quam tibi tradideram. ¶Tangit: mouet. ¶Fessa bistonia: subaudiēda est negatio: neq; lauabis membra & cætera. idest non uenies in thraciam: neque lauabis aliquando membra tua fatigata a qua Threicia. Nam Bistonium Thraciæ stagnum est. Illa meis oculis magnam uim habet recordatio præteritæ consuetudinis: & beniuolentiæ. ideo Phyllis nunc reducit in memoriam Demophoonti eius discessum: in quo ostendit eum sibi significasse amorem: ut ea commemoratione eum moueat. ¶Illa species: illa figura. ¶Abeuntis: scilicet tui a me discedentis. ¶Inhæret: infixa est. ¶Oculis meis: hoc est uideor nunc habere ante oculos: quomodo a me discesisti. Cum classis itura: idest abitura. ¶Premeret meos portus: idest esset in portu meo.

Thracia de qua supra

Bistoniū de quo supra

ANTO. ¶ Ausus es amplecti:simulatas blādicias arguit.¶ Expecte:acclamatiō est cū geminatiōe uerbi ad cōmouē, dā cōmiſatione nō inqt mihi expectādū est:qm̄ iuisti nō reditur⁹.¶ Solo tpe:nō ſcō.¶ Lapſa:fluxa:ut uana. ¶ Quid pcor:ſeipſam corripit qđ uana & diis nō exaudiéda pcet.¶ Altera cōiūx:uī alluderead laodicē uirginē:quā Plutar.tradit clam cognitā ex Demophoōte Tinthiū filium genuiſſe:alii calliopē fuiſſe ſcribunt. ¶ Alter amor:alteri⁹puellæ beniuolētia.¶ Tibi excidi.ex tuo aīo deletæ ſum⁹.poſtq̄ ueni tibi in obliuionē. ¶ Hei mi.dolēdū eſt.pfecto mihi deſtitutæ.¶ Si rogas:tāq̄ me nunq̄ cognouiſſes.¶ Quæ tibi:cōmēorat ſua officia in Demophoōtē:qđ cōmēta ē ex cā:quæ eā ut oñderet q̄lis fuerit īpellere uidebaf.¶ Acto:ad nr̄as oras īpulſo poſt lōga exilia.¶ Opes:exiguas facultatū reliqas.¶ Lycurgi pr̄is mei:hic.n.lycurgus eſt q cū Bacchi mūera cōtēpſiſſet:crura ſibi falce amputauit:quē alii Dryātis:alii Boreæ filiū dicūt.¶ Noīe fœmineo:q̄ ſua amplitudine nō poterāt puellæ ſimplicitate gubernari.¶ Qua pa.regni ſui amplitudinē deſcribit:cōplectif inqt Rhodopē mōtē:deīdeī hemū montē aliū diffundif uſq̄ ad mare pōticū:in qđ hebrus fluui⁹īmergif.Hemus:ſiluoſus eſt:& ſex mi.paſ.arduus.¶ Hebrus odryſiaȝ: ſolū fundit:diſcurrit iter priātas & dolōgos thinos corthi los:alioſq̄ barbaros tāgit:& Cironas:oēs ſub lycurgi potētatu fuiſſe tradunf.¶ Exigit: aq̄s in mare ponticū emittit.¶ Sacrū dixit hebrum pp orpheum.q ad illū accoluit.Nā Bacchus cū Lycurgo regnū ſub ſtuliſſet:terapi dedit orphei auo paterno

Lycurgus qui fuerit

Hem⁹q ſit

> Auſus es amplecti:colloq̄ īfuſus amātis
> Oſcula p longas iungere preſſa moras
> Cūq̄ tuis lachris lachrīas cōfūdere nr̄as:
> Quodq̄ foret uelis aura ſecūda querī.
> Et mihi diſcedens ſuprema dicere uoce
> Phylli fac expectes demophoōta tuū.
> Expectem:qui me nunq̄ uiſurus abiſti:
> Expectem pelago uela negata meo.
> Et tñ expecto:redeas mō ſerus amanti:
> Vt tua ſit ſolo tempore lapſa fides.
> Quid pcor iſelix:iā te tenet altera cōiūx:
> Forſitā & nob̄ q male fauit amor.
> Vtq̄ tibi excidiuſ:nullā puto phillida no
> Hei mihi ſi q̄ ſim phyllis:& uñ rogas.
> Quæ tibi dēophoō lōgis erroribus acto
> Threicios portus:hoſpitiumq̄ dedi.
> Cuius opes auxere meæ:cui diues egēti
> Mūera multa dedi:multa datura fui.
> Quę tibi ſubieci latiſſima regna lycurgi:
> Noīe fœmīeo uix ſatis apta regi:
> Qua pȝ ūbroſū rhodope glacialis ad hemū
> Et ſacer amiſſas:exigit hebrus aquas:

VBER. ¶ Auſus es:cōmemorat blādicias qb⁹ Demophoon erga eā uſus eſt:auſus es.q.d.cū diſcederes nō reuerſurus auſus es tñ me amplecti.¶ Infuſus:impoſitus:circūdatus.¶ Collo amā.mei phyllidis.¶ Oſcula pſſa:pſſe infixa.qualia ſolēt eē oſcula amātiū:quæ nō mō pſſis labiis in faciē danf uerūēt plærūq̄ ex nimio affectu dētib⁹& morſu inferunf: amatoria oſcula dētibus impſſa ſignāt Ouidi.in.i.amoȝ. Alterius uideat toto ueſtigia lecto. Factaq̄ laſciuis liuida colla notis:& Hora.in.i.carminū.Siue puer furēs: impſſit mēorē dēte labris notā.¶ Cunq̄ tuis:ſubaudi & auſus es. ¶ Cōfundere.i.cōmiſcere.¶ Quodq̄ foret.i.auſus es q̄ri: qđ hēres uētū ſcdm:& tibi fauētē:qa potius uoluiſſes hēre aduerſum ut eēt tibi iuſta cā remanēdi.¶ Et mihi:ordo ē: & tu diſcedēs auſus es dicere.¶ Supma uoce.i.ultimis uerbis tuis:qa poſtea nō dixiſti aliud uerbū.¶ Phylli fac ex.h ſunt illa ultima uerba:qbus Demophoon uſus eſt ad Phillida.¶ Expectē:nūc ſūt uerba Phyllidis.q.d.ita dixiſti mihi:ut te expectē:ſed qđ expectē te:q abiiſti nunq̄ uiſur⁹me.i.nunq̄ reuerſur⁹āpli⁹:ut me uideas.¶ Negata.ſ.a te.i.quæ uela tua nunq̄ uis ampli⁹redire in meū mare:& tñ artificiū eſt in ſūma cā diffidētiæ:tñ nō oñdere diffidētiā:dicit igif:qđ licet iā nō debeat eū expectare:tñ expectat.¶ Mō:tñ mō.¶ Serus.q.d.ēt ſerus.i.tardus:qa ut eſt in.puerbio:melius eſt ſero quā nunquā. ¶ Vt tua.i.ut uidearis defeciſſe in fide per aliqđ tpſ:&non p oē:ut tua fides quā mihi dediſti de reditu tuo. ¶ Sit lapſa.i.defecerit.¶ Solo tpe.& nō uolūtate tua aut etiā ope.¶ Quid pcor ifœlix:diximus in prima epiſtola:muliebre eē de maritis abñtib⁹alienum amorē ſuſpicari &c.qđ pcor.q.d.fruſtra precor.¶ Qui male fauit nobis.i.q fuit nobis aduerſus.¶ Vtq̄ tibi:ut.i.poſtq̄.¶ Excidimus.i.ex memoria tua elapſæ ſum⁹.¶ Nullam:Phyllida.i.nullam ſimilem phyllidis.¶ Hei mihi:non ſine gemitu potuit cōmēorare ſe & ſua erga Demophoōtem bñficia.¶ Hei:iteriectio dolentis.¶ Si rogas:ſi quæris & interrogas.¶ Vnde:ex quo loco:cuius filia.¶ Quæ tibi:nunc dicit quæ ſit ordo eſt.O Demophoō ego ſum illa phyllis quæ dedi tibi acto.i.agitato.Erroribus.i.uagationibus p mare.¶ Regna lycurgi.i.in qbus lycurgus.Sic etiam Vir.de Thracia.Acti quondam regnata lycurgo.Hic.n.fuit rex Thraciæ.Alter Lacedæmonius qui ſuis ciuibus leges ſaluberrimas tulit.¶ Cuius.ſ.Demophoontis.¶ Opes facultates diuitias.¶ Meæ.ſ.opes.¶ Auxere:fecerunt maiores. ¶ Cui egenti.ſ.tibi Demophoonti.Sic Dido obiicit Aeneæ:eiectum in littore egentē:Excepi.¶ Quæ ſubieci.i.ſuppoſui:& in poteſtatem tuam dedi.¶ Vix ſatis apta regi nomine fœmineo:quia hæc regna habent uiros belliccſos:& feroces:qui uix poſſunt ferre muliebre imperium.¶ Qua patet:deſcribit ambitum regnorum Thraciæ:quæ ſubiecit:& eſt ordo quæ ſubiecit regna Lycurgi.¶ Qua.ſ.parte.¶ Rhodope patet ad hemum glacialem.¶ Et hebrus ſacer & cæte.Rhodope & Hemus:ut diximus montes ſunt Thraciæ. Sed Rhodope magis in orientem porrigitur:deinde in ſeptentrionem reflectitur.Hemus ad Macedoniam eſt : unde & interdum mons Macedoniæ dicitur.¶ Qua patet:ideſt extēditur.¶ Vmbroſum altum:uel arboribus plenum.¶ Et ſacer:ſignificat oſtium hebri fluuii:ſacer:quia omnes fluuii ſacri dicebantur. ¶ Exigit:emittit:ſcilicet in mare.¶ Aquas amiſſas:ideſt celeres:ut diximus in prima epiſtola:non autem legendum eſt admiſſas:neq̄ etiam dicendum amiſſas:ideſt perditas.

Oſcula amātum q̄lia eſſe debeant

Prouerbium pulcherrimū

Lycurgus lacedemonius

Hemi & Rhodopes reflexio

¶Libata primũ uiolata:cui meæ uirgitatis primitias dicaui.¶ Sinistris auibus:aduersis auspiciis. Vere tes ni hil iauspicato faciebãt.¶ Zona:cingulo ꝙ ex lana ouis fiebat:pcingi nouã nuptã scri. Verri⁹ qd uir i lecto sol uebat.¶ Casta:qm̃ ex eo cingulo nõ nisi uirgies p̃cingebant.¶ Tysiphõe:una furiaꝝ q̃ tres sũt:Allecto:Ty. siphõe:& Megera:filiæ noctis.Hæ tebi.¶ Pronuba:loco Iunõis nr̃is i nuptiis p̃fuit.¶ Vlulauit:nõ cecinit:sed feralẽ uocẽ hymenæi loco ptulit.¶ Deuia auis.Styx bubo q in trãsuersum uolãs aufert.& iõ deuiã bubonẽ: ut Pli.scri.maxie abhoiant i auspiciis pci.¶ Cecinit mœ.car.nõ lætũ epithalamiũ:sed carmẽ exitiale auspica. t⁹ ẽ.¶ Torquata:cui⁹ torq̃s ẽ ex s̃pẽtib⁹.¶ Lumia mo.addi.

ANTO. Quo cingulo noua nupta p̃cigebat fune quot sint.

Cui mea uirginitas auib⁹ libata sinistris:
Castaq; fallaci zona recincta manu.
Pronuba tysiphõe thalaïs ululauit i illis:
Et cecinit mœstum de uia carmẽ auis.
Affuit allecto breuib⁹ torquata colubris:
Suntq; sepulchrali lumina mota face.
Mœsta tñ scopulos fruticosaq; littora cal
co
Q uaq; patẽt oculis litora lata meis.
Siue dic laxat' humus:seu frigida lucent
Sidera:p̃spicio quis freta uentus agat.
Et quæcunq; procul uenietia lintea uidũ
Protinus illa meos auguror esse deos.
In freta pcurro:uix me retinentib⁹ undis
Mobile q̃ prias porrigit æquor aq̃s
asto
Q uo magis accedũt min⁹ & min⁹ utilis

ta in nr̃as nuptias:scri.Plutar.Quiq; faces nuptiis adhiber cõsueuisse:q̃s gestarẽt pueri p̃rimi & m̃rimi:ut Ver. tradit.¶ Face sepul.nõ i facib⁹ ignis ẽ adhibit⁹:sed furialib⁹ sepulchrales dñr faces q̃ accedunt i funere:aut maniũ sacris: uñ & aras sepulchrales dicim⁹ sunt faces nuptiaꝝ:aut deoꝝ superꝝ fũalia uero mortuoꝝ & deoꝝ maniũ.¶ Mœsta tñ:cõcludit p cõmis̃ationẽ:oñdit.n.in qb⁹ uerset incõmodis: si suo uoto destituat subiicit quoq; seipsam & salutẽ suã i demophoõtis ptãtẽ:a quo materiã captare enitit.lʒ oia sint aduersa:spo tñ te redituꝝ:peto.n.littora:ut te si redeas obseruẽ.¶ Laxat.arescit.¶ Die solis ardor.¶ Frigida: nocturna alludit ad lunã.¶ Prospicio:obs̃uo.¶ Agat maria ipellat:& spiret.¶ Auguror:suspicor:aio coniicio.¶ Meos de numia maris mihi ppicia q̃ te i Thraciã reducãt.¶ Procurro i fre.ad maritias oras ppo.¶ Prias aq̃s:usq; ad unũ litt⁹.¶ Accedũt:appropiquãt obs̃uata nauigia.¶ Min⁹ & min⁹ uti.asto:sensim deficio:qa te esse nõ noui.

Quot faces nuptiis adhiberi consueuerant

Faces que sint & que funalia.

¶Cui mea:nõ ẽ subaudiẽdũ:ergo phyllis:sed cui refert ilIud pnomẽ supradictũ.s.tibi.¶ Cui.s.dẽophoõti: p a. quo Dẽophoõte dtũs p abltõ.¶ Mea uirgi.amplificat b̃nficia: qa pl⁹ ẽ dedisse uirginitatẽ q̃ res.¶ Est liba.desũpta.¶ Auibus sinistris.i.ifœlici omiẽ:nã antiq oia auspicato faciebãt:& p̃cipue m̃rimonia. Vir.Cui pr̃ intactã dederat primisq; iugarat Ominib⁹.Luca.Cõtẽtiq; auspice Bruto.Iuue. Veniet cũ signatorib⁹ auspex.Capi.el.sat ãt auguriũ a uolatu auiũ:q̃s appellabãt p̃petes:uel a uoce & has appellabãt oscines:qd ore canerẽt.Vñ & aues sæpe p auguriis ponunt.Hora.mala ducis aui:ide & auspices ab aspiciẽdis uolucrib⁹:& augures a garritu auiũ dci sũt.¶ Et mea zona:subaudi:& cui.i.a quo.¶ Mea zona est recincta.i.districta.¶ Casta.i.mei castæ:nã adiectiua psonaꝝ sæpe attribuunt reb⁹:ut supra.Sed bñ cõsuluit casto de⁹ æquus amori.¶ Manu fal.i.tui fallacis. Erat.n.mos q ẽt hodie in aliqb⁹ locis s̃uat:ut uir discingeret zonã mulieris sibi nubẽtis.¶ Pronuba:loco iunonis:q̃ cõiugis p̃esse solet:affuerũt furiæ:pnuba dr̃:quæ nubẽtib⁹ p̃est:nu aũt syllaba q̃ in pri mitiuo natura liter lõga est in pnuba sp breuiat:in cõnubio iterdũ s̃uat naturã:ut p cõnubia nr̃a:p iceptos hymeneos:iterdũ p sistolẽ breuiat:ut cõnubio iũgã:ut stabili.¶ Tysiphõe una ex furiis dcã a Tisis qd græce signat ultionẽ: & phoni:qd signat cædẽ.¶ Vlulauit:ululat⁹.n.attribuit furiis.Dido ad ænea iferi⁹.Audierã uoces nymphas ululasse putaui.Eũenides fatis signa dedere meis.¶ Deuia auis.i.bubo:cui⁹ q̃rula uox malũ omẽ signat.Vir. iiii.æn.Solaq; culminib⁹ færali carmie bubo: Visa q̃ri & lõgas in fletũ ducere uoces:deuiã ãt appellauit:qa a cœtu aliaꝝ uolucꝝ solet fugere.¶ Mœstũ:triste:q̃rulũ.¶ Allecto:alia ex furiis dcã q̃si irreqeta & nũq̃ cessãs. ¶ Torquata circũdata:& q̃si p torque cincta.¶ Colubris:uipis breuib⁹:iõ sæuiorib⁹:nã breuiores serpẽtes sũt sæuiores.¶ Sũtq; sepulchrali:in nuptiis malũ omẽ hẽbat:si aut faces:q̃ p mortuis erãt accensæ:deferebant p nuptialib⁹:aut si ipsæ faces nuptiales fuissent accẽsæ ex facib⁹:aut ex flãmis alicui⁹ rogi:hãc rẽ oñdit ip̃e Oui. li.vi.met.in fab.Terei.Eumenides tenuere faces de funere raptas.idẽ fa.li.ii.Cõde tuas hymenæe faces:& ab ignibus atris.Auferthñt alias mœsta sepulchra faces:dicit ergo nũc phyllis.¶ Lumina.i.ignes meaꝝ thedaꝝ nuptialiũ.¶ Sũt mota face sepul.i.face q̃ p mortuo erat accẽsa.¶ Mœsta tñ:dicit qd licet oia supra dicta signi ficẽt ifœlix cõiugiũ:tñ sæpe cõscẽdit locũ altũ ex quo pspiciat in mare:si forte uideat nauẽ demophoontis. ¶ Mœsta:tristis.¶ Calco:p̃mo corpe meo.¶ Fruticosa:dumosa plena fructib⁹:sæpe:nam nouies iuisse dr̃:ut Oui.in.i.de remedio.Et p qd nouies sæpius isset iter:& in eodẽ libro.Nona terebat miseræ uia.¶ Quaq; patent oculis:licet raro a uersu penthametro ad seqũtes uersus incipiat sentẽtia præcipue apud Ouidi.tamen iterdum sic ut hic uidemus:& supradiximus in epistola Bri.s.est.n.ordo est:& ego prospicio quis uẽtus agat freta.¶ Qua.i.qua parte.¶ Littora patent:nostris oculis.idest aspiciunt a nobis.¶ Siue humus laxatur.i.aperitur.nã terra die ppter tẽperiem:uel calorẽ magis laxat.¶ Seu frigida sidera:aut generaliter frigida dicitur Virgi.in Bucco.Frigida nix cœlo noctis discesserat umbra:aut certe lunã intellexit q̃ frigidã esse cõstat.¶ Et quæcũq;.i.quãcunq; uideo nauẽ ueniẽtem statim existimo illã esse.¶ Tua lintea.i.uela dicta a lino:qd ex eo fiant.¶ Procul longe.¶ Protinus statim.i.existimo ꝙ quasi certo augurio credo.¶ Esse meos deos:nõ dicamus.i.te quẽ colo tanq̃ deos:sed auguror illa esse meos deos.i.exauditionẽ deoꝝ:quos ego p̃cata sum.i.statim arbitror me exauditam esse a deis meis.¶ Procurro:uado pcedo:quãdo uideo uela quæ credo esse tua. ¶ Vix retinentibus me:ppter nimiũ desideriũ tui uidẽdi.¶ Primas aquas.i.magis propinquas terræ:nã sunt primæ ex terra euntibus in ipsas.¶ Quo magis:q̃ro magis.¶ Accedunt.s.ad me.i.sũt ppinquiores.¶ Asto.i.sto.& sum.¶ Minus & minus utilis.i.quasi defecta spiritu:& languida.

VBER. Qũo auguria captarentur

Pronuba quæ sit

Tysiphõe uñ dicta

Allecto unde cognoiat

Sidera pp qd frigida appellant

ANTO. Thraciæ cherõeſſi ſinus qui

¶Linquor:ulgore deſtituor.¶Excipienda:ut nonunq̃ ſic me ancillæ ſuſcipiant.¶Eſt ſinus:p ſcribit locũ un de ſibi p̃cipitiũ cogitauit ad augendã cõmiſeratiõem.¶Falcatus:curuatus uidet thraciæ cheroneſſi ſinũ ab iſthmo circunſcribere:in q̃ ex græcia nauigantes deferunt.¶Modice ſenſim.¶In arcus:ad inſtar tenſi arcus. ¶Vltia cornua:extremæ ptes.¶Rigent:ſalebroſæ ſunt & altæ.¶Mole præruptа:uaſta rupe.¶Hinc: ex hac mole.¶Mittere præcipitare.¶Erit:me præcipitabo.¶Proiectam in mare p̃cipitatã.¶Tua:atheniẽſia in pyrrhũ portum athenaꝝ.¶Intumulata abſq; ſepulturæ honore.¶Sup.du.ſis durior.¶Adamãta:q nulla materia uinci põt niſi hyrcino ſanguĩe:ut ſcri.Pli.¶Et te:q nulla cã moueris:q es inexorabilis & oĩ materia durior.¶Sic mortua & undis iactata me ſe q nõ meruiſti.¶Sitis ue.appeto uenenũ.¶Traiectã gladio:ĩterdũ me gladio traiicer̃ cogito.¶Lacer.inſidis:q̃ tu pfidus cõplexus es.¶Impli.la.fune oſtringere ĩter tot lethi gña fluctuãs:demũ ſe ex amigdala ſuſpẽdit:exaruit arbor q̃ in aduẽtũ demophoontis reuiruiſſe tradit.¶Stat:ẽ mihi ppoſitũ.¶Pẽſare : emẽdare & luere ¶Pudorẽ:uiolatam pudicitiã.¶Ma.ne.decoro & magnãimo letho.¶Par.mo.cõfeſtĩ mihi ex tot lethi gñibꝰ unũ deligã.¶Cã:auctor.¶Inuidioſa.nõ ſine legẽtium odio.¶Eris no.dabis tuæ pfidiæ noticiã.¶Carmĩe: epitaphio.¶Demophoon hoſpes:in hoc maxime uitupari demophoontem exiſtimat:quod uiolato hoſpitii iure & hoſpitem & amantem ad mortem coegerit.

Liquor:et ãcillis excipiẽda cado
Eſt ſinꝰ adductos modice falcatꝰ in arcꝰ:
Vltima prærupta cornua mole rigẽt.
Hic mihi ſuppoſitas ĩmitter̃ corpꝰ ĩ ũdas
Mens fuit:& qm̃ fallere pergis erit.
Ad tua me fluctus pіectam littora portẽt
Occurramq; oculis intumulata tuis.
Duritia ferrũ ut ſupes:adamantaq;:teq;
Nõ tibi ſic dices phylli ſequendus erã.
Sæpe uenenorũ ſitis ẽ mihi: ſæpe cruẽta
Traiectam gladio morte perire iuuat.
Colla quoq; ĩſidis:q̃ ſe nectenda lacertis
Præbuerant:laqueis implicuiſſe iuuat.
Stat nece matura tenerũ pẽſare pudorẽ:
In necis electu parua futura mora eſt.
Inſcriber̃ meo cauſa ĩuidioſa ſepulchro:
Aut hoc aut ſimili carmine notus eris.
Phyllida dẽophoõ letho ddit hoſpeſ amã(tẽ:
Ille necis cãm p̃buit ĩpa manũ.

VBER. ¶Linquor . i.deficio & cado in terram propter dolorem qa ex appropinq̃tiõe cognoſco nõ eẽ nauẽ tuã.¶Excipiẽda:erigẽda ab ãcillis qa p me nõ poſſũ:aut ſtare:aut ſurgere:ſũ.n.ſemimortua.¶Eſt ſinꝰ deſcribit locũ uñ dicit cõſtituiſſe ſe p̃cipitare.enũerat uaria gña mortis:p q̃ dicit ſe cogitare finire uitã.¶Sinꝰ:flexꝰ maris ¶Falcatꝰ curuatꝰ tractũ a falce q̃ ẽ curua.¶In ar.ad.i.ĩ ſimilitudinẽ arcuũ adductorũ.i.cõtractoꝝ:nã adducere ſigñat cõtrahere.¶Vltia cor.extrẽa illiꝰ ſinꝰ q̃ ſũt in ſimilitudinẽ cornuũ.¶Rigẽt: ſunt aſpa.¶Prærupta mo.i.igẽti ſaxo.¶Hic ex illa mole alta. ¶Fuit mẽs:uolũtas & diſpõ.¶Et erit.ſ.h ut ĩmitã corpus meũ.¶Qm̃ pgis.i.pſeueras.¶Ad tua:optatiuꝰ ſuum corpus mari ſubmerſũ deferat ad littus atticũ: ut ita mortuũ uideat ab ipſo dẽophoõte.¶Portẽt.ñ põit p portabũt:ut qdã putãt:ſed mõi ẽ optatiui.i.utinã fluctꝰ portẽt. ¶Me pie.ſiẽ cadauera piiciũt a mari.¶Occurrãq;.i.& utinã appeã.¶Intumulata:ĩſepulta.¶Duricia:dic̃ qđ quis ſit duriſſimꝰ oĩum reꝝ duriſſimaꝝ tñ ñ poterit facer̃:qn cõmoueat:cũ uidebit eã mortuã ad littꝰ ſuũ delatã.¶Vt.i.q̃uis.¶Ferrũ:metallũ nimiæ duritiæ.Oui.i.met.đ duro ẽ ultia ferro.¶Adamãta:lapidẽ tãtæ duritiæ:ut nulla re frãgi poſſit niſi ſãguĩe hyrcio:ſi ĩ eo diutiꝰ fuerit:ñ tñ aliter q̃ calido uel recẽti:atq; cũ q̃tuor ſint ſpẽs adamãtũ:ut Soli.refert:q naſcit ĩ cypro frãgi p̃t.¶Teq;:mõus ẽ dicẽdi:q uř eqpollere ſuplatio:ut ſi dicã Cice.uiſꝰ ẽ ſupare ſeip̃m eloq̃ntia.i.fuit eloq̃ntiſſimꝰ:utũt h gñe dicẽdi ñ ſolũ poetæ:ſed ĩterdũ ẽt oratores.¶Dices uiſo cadauere meo.¶Nõ erã ſeq.ti.p a te.¶Sic.ſ.morte tua.¶Phylli utũs ẽ græcꝰ:quo ſolo ita libꝰ dictõibꝰ utiur.¶Sæpe:alid' genꝰ mortis dic̃.¶Sitis appetitꝰ.¶Sæ.cru.alid genꝰ.¶Iuuat:libз:ẽ mihi ĩpetꝰ. ¶Me traie.i.trãſfoſſã:dr̃ ãt meliꝰ traiecta:q̃ trãſiecta:qa trãs cũ dictõibꝰ ĩcipiẽtibꝰ ab.i.ab.n.&.a.d.corrũpit:ut traiicio trão.traduco.¶Mor.cru.ſãguiolẽta.¶Collaq;:alid' genꝰ mortis.ſ.ſuſpẽdẽdi ſe.qđ qdẽ executa ẽ:ot do ẽ.¶Iuuat ẽt ĩplicuiſſe:p ĩplicare.i.ĩuoluere & ligare.¶Laq.aliquo nodo fũis uel alteriꝰ rei:nã zõa ſe ſuſpẽdit:ut ip̃e oñdit ĩ remedio amoꝝ.Nõa terebat miſ̃æ uia:uiderit ĩqt:& ſpectat zonã pallida fcã ſuã. ¶Nectẽ.ãplectẽda.¶Lacer.ĩſi.ſ.tuis.uolo igit ut quẽadmodũ meũ collũ peccauit patiẽdo ſe circundari tuis brachiis:ita ferat pœnã patiẽdo laqueũ.¶Stat.i.certũ ẽ:placet ut ſtat cãus rẽouare oẽs.¶Pẽſare:cõpẽſare & emẽdare. ¶Pudorẽ:caſtitatẽ:quã mihi eripuiſti.¶Nece ma.ſubita morte:qa nõ poſſũ recõpẽſare eũ:niſi p mortẽ.¶In necis:ſenſus ẽ:ĩ electiõe tot geneꝝ mortis nõ erit mihi lõgũ tp̃s:qa cito deliberabo.¶Parua mo. breue ſpaciũ tpis.¶In ele.i electiõe.¶Inſcribere:palã ſcriberis & ĩtitulaberis.¶Inuidioſa.i.odioſa:qa oẽs deteſtabunt fcm̃ tuũ.¶Eris no.erit cognitũ fcm̃ tuũ.¶Aut hoc.ſ.qđ ego nũc ſubdo.¶Aut ſi.eiuſdẽ ſñiæ.¶Carmĩe: notãdũ qđ carmẽ ĩterdũ ſigñat opꝰ totũ:ut carmẽ æneidos:ĩterdũ ſigñat epigrãma:& q̃libet inſcriptionẽ : licet pluribꝰ uerſibꝰ cõſtet:ut Vir.& tumulo ſupaddite carmẽ.& idẽ:haud ẽ ignobile carmẽ cũ poſtea ſubdat multos uerſus:& h p ĩſcriptõe & epigrãmate:ſiue epitaphio ſuo poſuit carmẽ.¶Phyllida:ecce carmẽ:qđ paucis uerbis amplã cõplectit materiã uidelicet bñficia phyllidis ĩ demophoontẽ:& eiꝰ ĩgratitudinẽ de his bñficiis & morte phyllidis ex cã demophõtis:hũt ãt oĩa uerba h poſita emphaſim.i.uehemẽtiã ſigñatiõis:ordo eſt. ¶Demophoõ hoſpes:ecce obligatio ex bñficio hoſpitii.¶Dedit letho.i.coegit mori loco remũeratõis:hoſpes aũt hoc loco paſſiuæ accipitur pro eo:q exceptus eſt:cũ etiã actiuæ ponat:interdum pro eo:qui accipit. ¶Phyllida'amãtẽ:ecce alia obligatio:nõ ſolũ ab hoſpitiũ:ſed ẽt ob amorẽ:& hæc oĩa ſunt ad amplificandũ crimẽ Demophoõtis.¶Ille:Demophoon.¶Cauſam necis:qa decepit eã:& dereliqt.¶Ipſa:phyllis.¶Præbuit ma.ad necẽ ſuã:qa ſe ĩterficere ab eo coacta eſt.Finẽ ipſius phyllidis diximus in argu.epiſtole.

Adamãtũ ſpec.es

Trãs cum qbꝰ dictiõibus componatur

Carmẽ q̃ modis capiatur

Hoſpes qũo paſſiuæ & actiuæ poteſt capi

¶In Tertiam Epistolam Argumentum.



CVM græci ad Troianã obsidionẽ maturarent: finitimaq; popularẽtur oppida: Achilles utrãq; ciliciam & Thebaicã & Lyrnesiã inuasit. Thebaicã Tetion Andromaches pr. Lyrnesiã Minetes regebat. his trucidatis ex Thebe Astimonem chryseis: ex Lyrneso Hyppodamiã Brysei filiã: expugnatis: oppidis abduxit: q̃q̃ Eustachi⁹ ex pedaso hyppodamiã abreptã tradit. Agamẽnõ græco⁊ ĩpator ex oĩ p̃da sibi delegit astimonẽ: Achilli Nestore & idõeo ptiẽdæ p̃dæ autoribus hyppodamia sorte obtigit: interea chryses apollis Smynthei sacerdos in templo: q̃d erat in Chryseo: multis oblatis mũerib⁹ repetit. Minabũdus senẽ a se abigit Agamẽnõ apollo sui ãtistitis cõtũelia pcit⁹ nouẽ dieb⁹: ut Hõe. scri. & iumẽta & hoĩes sagittis confodit: cadebat hac peste quotidie miſanda multitudo: palladis mõitu uocata cõtiõe Achilles de placãda deo⁊ ira deliberat. Calchas thestoris fili⁹: q cum Mopso de uaticinio certauit: nisi Astimõe p̃ri redderet placari Apollinẽ nõ posse in mediũ ptulit. Acclamãtib⁹ uniuersis agamẽnõ p ulyxẽ ad p̃rem puellã remittit. Achilli uero quẽ reddẽdæ Astimões autorẽ credebat: appitoribus Talthybio & eurybate missis hippodamiã abstulit. Achilles ĩdignatus pugna abstinet: quotidie græci supant: id. n. in gratiã Thetidis fecerat Iuppiter: ut Achillis uirtus cognosceret: cõsultãte Nestore mittit Agamẽnon: ad placandũ Achillem: Phœnicẽ Aiacẽ & Vlyxẽ: & q̃uis dona ingẽtia: & Bryseida ultro obtulerunt: non tñ reconciliari potuit: donec Patroclũ trucidasset Hector: quod cõditionẽ nõ suscepit hyppodamia hac epistola quærit: quæ tota est ex Home. Ilia: querimonias non habet acres: sed apparata orationes quales captiuam decent præmunitas.



BRYSEIS ACHILLI

Vam legis a rapta bryſei de lr̃a uenit
Vix bene barbarica græca notata manu.

¶Bryseis Achilli.



Vam legis a rapta: prima cõmiseratio est a fortũa. Hyppodamia bis rapta est: primum ex Lyrneso: ut diximus: ab Achille deinde ab agamemnone per præcones. ¶ Bryseide: Hyppodãia Brysei filia sacerdotis chrysæ frater fuit Bryseis. ¶ Manu barbarica: Cilicis puellæ: quæ cum sit barbara: græcas litteras non recte nouerit: purgat se ne: aut scripto: aut sermõe inepta uideret.



Vã legis. Regio: q̃ Troia ẽ appellata in nouẽ pricipat⁹ diuisa sub priamo tota fuit tpe belli troiãi: ut auctor ẽ Stra. Cũ igit Iliẽses nõ mõ p eos q erãt in urbe: uerũetiã p oẽs sibi subditos populos bellũ initio aduersus græcos gererent. Achilles & ei⁹ socii urbiũ debellatores loca Ilio circũuicina sũt aggressi: euerterũtq; multas: iter q̃s uastata sũt p̃cipue q̃ leso erãt opposita, ut Theba urbs Eetiõis p̃ris Andromaches: q̃ & singulariter & pluraliter pfert: & Pedasus q̃ eurypili filii Thelephi regio erat: & Lyrnesus q̃ subiecta erat Mineti: ex Lirneso accepit Achilles puellã Brisæ filiã q Hippodamia noĩe pprio dicebat: & hãc sibi hr̃e statuit. Chrisæ uero Apollinis sacerdotis filiã noĩe Astinomẽ quã poetæ sicut supiorẽ a noĩe p̃ris Chriseida appellauerũt. Agamẽnõ hr̃e uoluit, uerũ cũ p̃cib⁹ sacerdotis Chrisæ q sæpe filiã suã sibi restitui ab agamẽnõe frustra petiuerat. Apollo pestẽ maximã ĩ exercitũ græco⁊ ĩmisisset: itelligeretq; Agamẽnõ ex calchãte uate pestẽ nõ cessaturã: nisi restitueret sacerdoti apollinis filiã: coact⁹ ẽ cõem utilitatẽ libidini suæ p̃ferre. Restituta igit Chriseide: misit postea Agamẽnon ad Achillẽ: q Bryseida ab eo ad se ducerẽt: quã qdẽ Achilles mĩme recusauit tradere: Sed tãta ira pp Bryseida a se abductã icẽsus ẽ: ut & Agamẽnonẽ cõtũeliis corã afficeret: & eũ iterficere uoluerit: nisi pallas phibuisset: & deniq; pugnare desisteret: hãc irã achillis opẽ græcis negãtis cũ uideret Agamẽnõ sibi & suis pniciosã statuit eũ placare: & restituere Bryseida multaq; mũera ĩsup addere: ue⁊ Achilles & Bryseida & mũera recusabat. Quare Bryseis ad eũ hãc scribit epistolã, in q̃ conq̃rit de ei⁹ nimia ira: & rogat: ut eã ab Agamẽnõe oblatam recipiat: cũ ẽt si Agamẽnõ nõ offerret: eã ip̃e repetere deberet: cõmẽoratq; multas cãs: qb⁹ oñdat achillẽ moueri debere: & ut eã recipiat: & tãdẽ arma ad pugnãdũ capiat: oratq; eũ: ut siue sit remãsur⁹ ĩ castris: siue discessur⁹ ĩ p̃riã: eã secũ ducat: q̃ amisso marito: & frib⁹: & p̃ria sua euersa nullũ alid hẽt pfugiũ: nisi solũ achillẽ. ¶ Lr̃a. i. epistola: ita. n. l3 poetis uti nũero singulari: cũ in psa p epistola utãur tm̃ plurali nũero. ¶ A bri. i. ab Hippodãia filia Brisæ: ẽ. n. ut supra dixim⁹ p̃ronimicũ a p̃re: ut oñdit ditis Cretẽsis in historia Troiana. ¶ Rapta. s. oli a te ex Lirneso. ¶ Vix bñ notata græca. i. uix lr̃is græcis scripta. ¶ Mãu bar. i. mei Bryseidis barbaræ.

VBER. Argumẽtũ epistolæ de quo supra

ANTO. ¶ Quascūq; lituras: q̄cq̄d in epistola deletū ē cōmiseratiō a signis. ¶ Lachrymæ: q̄ mihi fluūt pennes. ¶ Pon dera uo. elocutiōis uim licet lr̄as legere nō possis. ¶ Si mihi fas est: iure Ƀuitii nulla dabat q̄rela: nā sūma græcis erat in Ƀuos ptās: ut in lib. de legib⁹ scri. Plato: Ƀuū q trucidasset q̄ti illū emisset multa erat: honeste oronē p̄muniit. ¶ Nō ego poscēti: pria q̄rela: nō qđ sit tradita: sed qđ citi⁹ q̄ par erat. ¶ Nō ē culpa tua: sed totius exercitus: p cui⁹ salute data sū. ¶ Quāuis hæc quoq; qm̄ cā ei⁹ id fieri potuit. ¶ Nā si. Euribates: ecce facilitatē talthibius & Eurybates agamēnōis mīstri: qb⁹ achillis p patroclū: ut Home. scri. Hippodamiā tradidit abigendā ipse in littore cū mr̄e q̄stus est. ¶ Alter in alte. iustā facit q̄relā ex alioꝝ snīa Talthibi⁹ eurybatesq; tā facilē ad tradēdā Hippodamiā Achillē admirabant. ¶ Iactātes lu. se mutuo respiciētes cū admiratione. ¶ Differri po. tardi⁹ tradi: si oīno retinere nō potuissem. ¶ Pœnæ meo dolori. ¶ At lachrymas: patos ab hītu corpis. ¶ Sæpe ego dece. energia utit: nā suas meditatiōes expōit: ut añ oculos pōere uideat ut achillis negligētiā oñdat. ¶ Sed data sum agamēnoni. ¶ Quia dā. fui: p græcoꝝ salute absoluit achillē a necessitate: deīde recurrit in aliud uñ culpa ī illū reiiciat. ¶ Cessas: ī amore lent⁹ es. ¶ Lēta: q̄ ultionē differt. ¶ Menœciades patroclus menœcii fili⁹ tradidit p̄conib⁹ Hyppodamiā. ¶ Nō repetisse paꝝ ē in patroclo pfidiā: ī Achille ignauiā notat. ¶ Ī nūc irōia ē nolis amātis solertissimi tibi nomē uēdicare. ¶ Venerūt ad te: amplificatiōe utit. ¶ Telamōe: aiax telamōis filius: Phœnix Amyntoris: & Vlyxes laertæ legati mittunt ad Achillē: ut cū Agamēnōe recōciliarēt: cū multa apud illū disseruissent narratis munerib⁹: q̄ Agamēnon cū Hyppodamia pollicebat te infecta rediere. ¶ Ille aiax: ¶ Gradu sangui. Nā pelei fr̄ erat Telamō aiacis pr̄. ¶ Ille comes: & ormen⁹ cercasi fili⁹: duos hūit natos: Amyntorē & Euemonē: ex Amyntore phœnix nascit: q cū cōcubuisset cū pr̄is aīca post multas pentis imp̄catiōes ab Hyllade: ut ipse apđ Home. disserit: ad Peleū fugit: quē filio Achilli comitē & moꝝ & reꝝ gerēdaꝝ institutorē dedit.

Potestas græcorū in seruos

Agamemnonis ministri qui fuerint

Aiax: phenix & ulyxes legati

Q uascūq; aspicies lachriꝫ fecere lituras:
Sꝫ tñ hæ lachrymę pōdera uocis hñt.
Si mihi pauca q̄ri de te dominoq; uiroq;
Fas est: de domino pauca uiroq; q̄rar.
Non ego poscēti q sum cito tradita regi
Culpa tua ē: q̄uis hęc quoq; culpa tua ē.
Nā simul euribates me talthibiusq; uocarūt
Eurybati data sum, talthybioq; comes.
Alter in alterius iactantes lumina uultū:
Q uærebāt taciti: noster ubi eēt amor.
Differri potui: pœnæ mora grata fuisset.
Hei mihi discedens oscula nulla dedi.
At lachrias sine fine dedi: rupiq; capillos:
Infœlix iterum sum mihi uisa rapi.
Sæpe ego decepto uolui custode reuerti.
Sed me q timidā p̄hēderet: hostis erat.
Si p̄gressa forem: caper ne nocte timebā
Q uālibet ad priami mun⁹ itura nurū.
Sed data sū: qa dāda fui: tot noctib⁹ abstū
Nec repetor: cessas. iraq; lenta tua est.
Ipse meneciades tūc cū tradebar in aure
Q uid fles: hic paruo tēpore dixit eris.
Nō r̄petisse paꝝ ē: pugnas ne r̄ddar achil
I nūc & cupidi nomē amātis habe. (le.
Venerūt ad te telamōe & amyntore nati
Ille gradu p̄pior sanguinis: ille comes.

VBER. ¶ Quascūq; ad cōmouēdū aīum achillis dicit ipaꝫ epistolā nō alia re quā lachrymis eē oblitā & fœdatā. ¶ Lituras: maculas: a linēdo dcās. ¶ Hæ lachrymæ: qb⁹ fœdatā aspicies epistolā meā. ¶ Hēnt pō. uo. i. hñt effectū uocis. i. debēt significare aīum meū q̄si uerbis exprimerē. ¶ Si mihi: iā q̄si Iniam q̄relæ sibi esse dicit. ¶ Dño: qa iure belli sum captiua & serua tua. ¶ Viro: qa me semel uxorē hr̄e decreuisti. ¶ Fas est. i. licet. ¶ Nō ego: ecce pria q̄rela & occulta īcusatio licet uideat eū excusare: ordo est. ¶ Nō ē tua culpa: qđ ego sū tradita cito regi Agamēnoni poscēti postulāti me: ut ei traderer. ¶ Quāuis: qa uisa fuerat excusare: iō apte accusat nō ī eo qđ tradiderit: qa nō potuisset cōtradicere: sed in eo qđ cito tradidit: & hoc ē qđ dicit: differri potui. ¶ Nā simul oñdit: qūo cito eam tradidit. ¶ Simul postq̄. ¶ Eurybates & Talthibius: hi p̄cones fuerūt quos Agamēnon ad Achillē misit. Vt ab eo ad se Bryseida adducerēt: uocarūt me: ut traderet Agamēnoni. ¶ Data comes: ut cū eis irem ad Agamēnona. ¶ Alter in alterius: ordo Eurybates & Talthibius iactātes lumia alter in uultū alteri⁹: plesis implicita. ¶ Quærebāt &c. i. aspiciētes se uicissim: nihil dicebāt: sed admirātes: qđ tā cito eēm a te tradita: iter se nutu q̄rebāt. ¶ Vbi eēt nr̄ amor. q. d. uidebāt esse nullū: qa si me uere amasses nō tā didisses tam cito. ¶ Mora dilatio tpis: quo fuissem apud te. ¶ Pœnæ. s. meæ. ¶ Hei mihi nulla dedi: pp breue spaciū discedēdi. ¶ Sine fine: assiduas & infinitas. ¶ Rupi laniaui. ¶ Iteꝝ scđo. i. ita dolui discedēs a te. sicut cū fui rapta a patria mea. ¶ Sæpe ego: occurrit obiectiōibus. ¶ Hostis: p hostes. i. troiani. ¶ Progressa: pcul egressa e tentoriis Agamēnonis. ¶ Munus: serua dono data. ¶ Quālibet: quis ēt indignā quæ me accipet munus. ¶ Sed data: hipophora: ex psona. n. sua dicit: qđ Achilles posset opponere: qa fui dāda qa necesse fuit ut darer. ¶ Tot noctibus r̄nsio ad hanc obiectiōnē. q. d. qđ dederis nō penitus culpo: sed qđ nō repetas: & diutius pmaneas in ira. ¶ Ipse menœciades. i. patroclus tibi cōiūctissim⁹. ¶ In aure: submissa uoce. ¶ Quid fles patrocli uerba ad Bryseida. ¶ Hic apud Achillem. ¶ Nō repetisse paꝝ est sensus: nō sufficit tibi: qđ non repetiuisti me: sed etiā resistis & oībus uiribus conaris: ne tibi reddar. ¶ I nunc irrisio cupidi amātis: qui oī uia quærit hēre amicam suā: cum tu eā recuses. ¶ Venerūt. pbat quod eā recuset: quia cū misisset Agamēnon ad Achillem magnæ auctoritatis uiros: qui ei suaderent: ut Bryseida reciperet: & multa munera simul non potuerūt tamen ei persuadere. ¶ Natus telamone: pro ex telamone itelligit Aiacē. ¶ Natus amyntore: idest phœnix. ¶ Ille aiax. ¶ Propior gradu sanguinis: quia est patruelis tuus: quia telamon fuit frater pelei patris Achillis. ¶ Ille comes: scilicet phœnix: qui Achillis & comes & monitor fuit.

Euribates & talthibius

¶Grādia dona: Agamemnō apud Homerū libro nono: hæc dona Achilli pollicet᷑.vii.nouos tripodas.xx. lebetes rutilo fulgore radiātes.x.auri talēta: equos.xii.pnicissimos. Præterea.vii.puellas lesbias forma insi gnes:& quas sibi e omni pda delegerat cū lesbō Achilles euertisset:& cū his Bryseida intactā:& post captā Troiā auri tātū:ut nauim impleret:& puellas.xx.Helena nō inferiores:& si nuptias cupiat: quā uellet ex tri bus filiab⁹ uxorē:chrysisteni Iphianassa & laodice.¶ Operoso.magna opa & labore fabrefacto.¶ Talēta:ta lētū paruū & magnū:sed talētū magnū Atheniense est pondo.lxxxiii.ut Martianus scribit:paruum uero.lx.

ANTO. Dona q̄ agamēnō achilli pollicit⁹ fuit

Talēta q̄ sint

Laertæq; satus per quos comitata redirē:
Auxerunt blanda grandia dona pce.
Viginti fuluos operoso ex ære lebetes:
Et tripodas septē pōdere & arte pares.
Addita sunt illis auri bis quinq; talenta:
Bisseni assueti uincere semper equi.
Q dq; supuacuū est)forma pstāte puellæ
Lesbides euersa corpora capta domo.
Cūq; tot his.sed nō op⁹ ē tibi cōiuge:cō
Ex agamēnōiis una puella trib⁹ (iūx
Si tibi ab atrida precio redimenda fuissē:
Quæ dare debueras:accipe illa negas.
Qua merui culpa fieri tibi uilis achille.
Quo leuis a nobis tā cito fugit amor.
An miseros tristis fortūa tenaciter urget:
Nec uenit inceptis mollior aura meis.
Diruta marte tuo lyrnesia mœnia uidi.
Et fuerā patriæ pars ego magna meæ.

¶ Bisseni: nō bis septē legat᷑.xii.n.equos pollicitus tradit᷑ agamēnon.¶ Vincere assueti: id ex Homero est carmen: qui tradit.xii.hos equos semper palmā ex certaminib⁹ re portasse:nec fore pauperē:qui ea bona possideret: quæ illi fuerant ex uictoriis adepti.¶ Capta corpora:quia captiuæ sunt.¶ Euersa:domo:postquā tu lesbon euertisti.¶ Non est opus:uel quia Deydamiam habebas: uel si me repetas. ¶ Agamemnoniis.Seneca quartam adiicit nomine cleo patram.¶ Si tibi ab atrida:locus est ab eo quod nō idē ab eisdem semper eligitur:sed ut Aristo.tradit oppositū pri us:aut posterius: ut illud est in exilio reduces fieri pugna bamus.Reduces uero sponte exiliū petimus. Redemisses inquit me grandi pecunia:nunc cū agamēnō & me & mu nera ultro offerat tu negas recipe.¶ An mi.tri.for.cōmi seratio est a calamitatis cōmemoratione:& ex Home.sum ptum est:apud quē Bryseis q̄rit.¶ Mollior au.metaphora a nauigantibus in procelosis.¶ Lyrnesia: lyrnesium cili ciæ oppidum achil.expugnauit.¶ Pars ego magna: quo niam parentes & uirum extinctos uidi.

Sint

Lyrnesiu; ubi sit

¶Laertæq; satus:idest ulyxes.¶ Satus:genitus: ut sole sa tus phætō¶ Laertæ:pro ex laerte:deest præpositio.¶ Re direm:ad te.¶ Auxerunt:quidam legunt: blandas preces: sed placet melius:ut legatur:auxerunt blanda grandia do na prece:ut sit sensus:isti addiderunt muneribus tibi obla tis blandam precē: enumerat autem ipsa munera:scilicet. ¶ Viginti fuluos lebetes.i.xx.uasa.¶ Ex ære operoso:id. est magno opere & artificio fabricato.Est autē lebes uas æneū īterdū coquinariū:sed ut dicit Seruius apud Homerū:ubi scribit lebetes missos esse Achilli.Iliados lib. primo accipitur pro uase in quo aqua cadit dum manus abluuntur.in quo significato accipitur etiā hoc in loco.¶ Et tripodas:mensas a tribus pedibus:quibus sustentabantur.¶ Pares pondere & arte:uel eiusdem pō deris & eiusdem artificii:uel quorum ars tantum ualet:quantum pondus ipsius metalli.idest quantum uale bat materia.¶ Illis:idest lebetibus & tripodibus.¶ Talenta:auri & argenti.Talentum nomen est ponderis: sed ut Seruius scribit in.v.æneid.secundum uarias gentes uarium est:dicitq; apud Romanos talentum esse. lxx.libras:sicut Plau.ostendit in Mustellaria qui ait duo talenta esse.C.xl.libras:fuit etiam talētum Atticum Euboicū:& ægyptiū.Atticū dicunt esse magnum & paruum:magnum dicunt habere libras.lxxxiii.& unci as.iiii.& deniq; ualere.vi.milia denariorū ro.Talentum atticum paruum.lx.continebat libras. Euboicus nō multominus erat attico paruo ægyptiū pondo.lxxx.patere.Varro tradit apud Homerū ut testatur Seruius pro minimo quodā premio accipitur in ludis Patrocli.Hic uero apud Ouidiū p magno pōdere accipimus. ¶ Assueti semp uincere.s.certamie & cursu nō dixit eos fuisse pulchros:sed ueloces.Nā in eqs uelocitas ma xime laudat᷑.Ideo Virg.depingēs equos pciosissimos nō satis putauit dicere.Qui cādore niues anteirēt:sed addidit:cursib⁹auras:& Iuue.Nēpe uolucrē sic laudam⁹ equū.Facili cui plurima palma feruet: & exultat rau co uictoria circo.¶ Quodq; supuacuū:ordo ē:& puellæ lesbides.i.ex lesbo īsula.¶ Forma pstāte.i.excellētis pulchritudinis ablatiu⁹pro genitiuo.¶ Corpora capta domo euersa:subaudi sūt additæ supradictis muneri b⁹.¶ Quod ē supuacuū.i.q̄ puellæ sunt tibi supuacuæ:& nō necessariæ.¶ Cūq; tot his.i.supradictis puellis: quas uoluerūt tibi noīe Agamēnonis dare.¶ Vna puella:una filia: ex trib⁹ agamēnoniis.s.filiab⁹.sub.ē addi ta:qa agamēnō obtulit ei unā ex filiab⁹suis uxorē.¶ Sed nō ē op⁹:hæc p parēthesim dn̄r:sed o cōiunx nō est tibi op⁹cōiuge:qa habes cōiugē me.¶ Si tibi:sensus ē:tu recusans accipere illa munera.q̄ tu ipēmet debue ras dare agamēnōi:si noluisset reddere me tibi nisi ei dares pciū.¶ Ab atrida:ab agamēnone: quē filiū atrei existimauerūt.¶ Precio:pecūia:uel aliis mūerib⁹.¶ Redimēda:recupāda.¶ Qua cul.quo crimie meo.¶ Fie ri uilis.i.a te cōtēni:ut tāta mūera spnas:ne me recipias.¶ Leuis:celer:& ē epithetō amoris.¶ An mi.sensus ē an cū fortūa cepit aliquē pmere īsequtur ipm assidue & usq; ad finē.¶ Tristis:mala:qa ē etiā bona.¶ Tenaci ter pseuerāter.¶ Vrget:psequr.¶ Miseros:ifœlices.¶ Mollior aura:si aura:erit trāslatio sūpta a nauigātib⁹ quibus post tempestatem mitior uentus mutatur.Sed codex meus uetustus habet: ora quod non displicet. ¶ Diruta:incipit commemorare miserias suas.¶ Lyrnesia mœnia: urbem lyrnesum:quod: ut dixi supra in ora Troiæ contra lesbon erat.¶ Et fueram magna pars meæ patriæ:quia non eram ex minimis: & amisi ex meos multos.Sic Aeneas apud Virgi.Et quorum pars magna fui.

VBER.

Lebes qd sit

Talētū de quo supra

Lyrnesiū de quo su pra

Vidi consortes pariter generisq; necisq;
Tres cecidisse:tribꝰ q̄ mihi mater erat.
Vidi quātus erat:fusū tellure cruenta
Pectora iactātē sanguinolenta uirum.
Tot tamē amissis te cōpensauimus unū:
Tu dominꝰ:tu uir:tu mihi frater eras.
Tu mihi iuratus p numina matris aquosæ
Vtile dicebas ipse fuisse capi.
Scilicet ut quāuis ueniā dotata repellar:
Et mecum fugias quæ tibi dātur opes.
Quinēt fama ē cū crastina fulserit hora
Te dare nubiferis linea uela notis.
Qđ scelꝰ ut pauidas miseræ mihi cōtigit
Sāguis atq; aī pectꝰ iane fuit. (aures:
Ibis:& o miserā cui me uiolēte relinquis:
Quis mihi desertæ mite leuamen erit.
Deuorer ante p̄cor subito telluris hiatu:
Aut rutilo missi fulminis igne cremer.
Quā sine me phthiis canescāt ęquora re
Et uideā puppes ire relicta tuas. (mis:
Si tibi iā redituſq; placēt:patriiq; penates
Nō ego sum classi sarcina magna tuæ.
Victorē captiua seq̄r: nō nupta maritū:
Est mihi quę lanas molliat apta manꝰ.
Inter achaiadas lōge pulcherrima matres
In thalamos coniunx ibit eatq; tuos.
Digna nurꝰ socero iouis æginæq; nepote
Cuiq; senex nereus prosocer esse uelit.

ANTO. ¶Vidi cō.tres fratres trucidauit hyppodāiæ achilles:ex qbꝰepistrophū noiat Stra.pr̄ Bryses suspēdio uitā finiuit.⁋ Viꝝ:minetē:quē lyrnesiā ciliciā regere diximꝰ.⁋ Per nu.ma.aquo.p thetidē mr̄eȝ:repetit achillis pollicita ut pfidiā simulet.⁋ Capi:q; essē apđ te captiua spē dabas:de cōiugio:qđ p̄roclū nō achillē id fecisse tradit.⁋ Dotata:ironia ē.⁋ Opes:agamēnōis mūera.⁋ Quinēt fa.est:achilles gesta sua legatis narrat apđ Hōe. Cōstituisse:se quoq; breui ī p̄riā abituꝝ minat̄:qm̄ anceps illi īmineat fatū:neq; dōis aīa pēsari posse:neq; cū semel egressa reuocari.⁋ Notis nu.ēt si ꝓcellæ ihorreāt in p̄riā nauigare.⁋ Qđ sce.ut añ captā troiā & sine me discedas.⁋ Ibis:ī p̄riā nauigabis.⁋ Violēte: uiolētū appellat qđ nō rōnē sequat̄:sed uolūtatē.⁋ Desertæ:si me defueris.⁋ Leuamē:nulla erit delectatio.⁋ Deuorer an.p̄.patos ab iprecatiōe idē locꝰē apđ Vir.cū Dido ad sororē anna loqt̄ in.iiii.ænei.⁋ Subito hia.telluris aptiōe ut quōdā amphiarao ī bello thebāo cōtigisse fert̄.⁋ Phthiis achilleis:phthia incertū ē apđ Home.regio sit an urbs:alii tradūt phthiā eā eē:quā græciā dn̄t:alii achaiā: ut Stra.plȝ phthii fuerūt achillis subditi:ē & alia phthia ī phocide:de hac meminit Ptolemæꝰ.⁋ Ire ī p̄riā nauigare.⁋ Magna sa.suadet a facilitsi redituꝰes me tecū facile uehere poteris:nō.n.graue pōdꝰ tuis ero nauigiis.⁋ Inter acha.ab extēuatiōe fortunæ patos ē:& achaiadas legas nō acheidas:ut alii putauer̄t erat ut dixi achaia achillis p̄ria.Sumas inqt uxorē:q̄uis ex græcis puellis ego illi fuiā.⁋ Socero peleo:iupiter ex ægina asopi filia eacū filiū gēuit.Eacꝰ peleū phocū & thelamonē.Peleꝰex thetide chironis filia achillē.⁋ Prosocer: socrꝰ pater chironē significat thetidis patrē q in nuptiis filiæ in peleo mōte Nereus est uocatus:ut Septumius scribit.

Phthia a quo phthii q̄& quotuplex

Prosapia achillis

VBER. ¶Vidi enumerat:quos amisit de suis: ordo ē:uidi tres cōsortes gn̄is & necis cecidisse.i.tres fratres meos consortes gn̄is & necis:qa ut erāt cōiūcti gn̄e:ita fuerūt cōiūcti nece:qa simul iterfecti sūt.⁋ Tribꝰq̄ mi.ordo:illa q̄ erat mr̄ mihi:erat mr̄ illis tribꝰ.⁋ Vidi q̄n.er.ordo uidi uiꝝ.i.maritū meū subaudi tm̄ q̄tū erat.i.q̄tuscūq; erat.⁋ Fusū.i.stratū & iacētē.⁋ Iactātē:mouētē.⁋ Sāguinolēta:cruētata tuo gladio trāsfossa.⁋ Cōpēsauimꝰ te.i.loco ipoꝝ te cōputauimꝰ ⁋ Tot ami.s.p̄te fratribꝰ& marito.⁋ Tu iu.participiū signatiōis actiue:nā apđ antiquos:iuror.sicut pūior:& populor: in actiua signatiōe pōebat̄.⁋ Matris aquo.i.Thetidis mr̄is tuæ nymphæ maris filiæ nerei.⁋ Vtile ca.qa dicebas qđ esse in meliore cōditiōe apđ te:q̄ si staret p̄ria:& essē apđ meos.⁋ Scilicet certe subaudi utile ē & hirōice ꝓferēdū ē: ut ego repellar:hæc ē utilitas ut ego repellar a te: q̄uis tradar tibi cū magna dote:q̄ agamēnō mihi facit.⁋ Fugias opes me.i.& opes q̄ tibi iferūt & me simul.⁋ Quinēt:īsup:p̄terea.⁋ Fama ē:fert̄.⁋ Te dare:p datuꝝ eē:tp̄s p̄sens p futuro.⁋ Linea ue.legēdū ē linea nō āt lintea: ne sint duo substātiua.⁋ Qđ sce.i.qđ factū sceleratū.s.qđ cras sis discessurꝰ ⁋ Vt.i.postq̄.⁋ Cōtigit au.i.auditū ē a me.⁋ Pectꝰfu.iane i.uacuū.⁋ Sāguis atq; aī.i.fugit sāguis & aīus ex nimio.n.dolore siue metu:ita deficiūt hoies:ut uideāt̄ mortui:& sāguis dr̄ fugere nō qa discedat a corpe.sȝ qđ fugiat ad cor.⁋ Cui re.me:iterrogatiue legēdū ē.q.d.nō iā relinqs me p̄ri aut marito:aut fratribꝰquos oēs iterfecisti.⁋ Quis.q.d.nullꝰ.⁋ Mite.i.molle:& suaue.⁋ Leuamē:solatiū:recreatio meoꝝ maloꝝ.⁋ Deuorer absorbear.⁋ Añ.i.potiꝰ.⁋ Hiatu:aptiōe.⁋ Rutilo:rubro.⁋ Quā si.me:phthiis cāescāt.i.spūescāt & nauigēt:spuma.n.cana ē.⁋ Remis phthi.i.achilleis.Phthia.n.urbs ē thessaliæ:a q̄ achilles īterdū dr̄ phthiꝰ:īterdū a larissa larissæꝰpp uicinitatē:sicut dido:iterdū tyria:iterdū sidōia dr̄.⁋ Et ui.subaudi & añq̄ ego relicta uideā &c.⁋ Si tibi:occurrit obiectiōi:qa posset dicere achilles qđ uult redire domū:dicit ip̄a qđ facile pōt eā ducere secū:qa nō erit onerosa naui.⁋ Pēates:hic ꝓ domo ponūt̄.⁋ Sarcia:onꝰipedimētū.⁋ Captiua.i.ut captiua & serua.⁋ Nō nu.nō ut uxor.⁋ Est mi.q.d.ero ēt utilis tibi ī aliquo ope.⁋ Inter acha.male qdā legūt iter & achaiadas qa rō carmis nullo pacto patit̄:nā p̄ria naturaliter breuis ē:scđa uero lōga:remouēdū ē igit̄ & legēdū q; iter achaiadas:ut i q̄ p̄cedit sit uocalis.⁋ Matres:mulieres:ut Vir.vi.matres atq; uiri.⁋ Lōge:ualde.⁋ Coniūx s.alia quā tu uolueris p̄ter me.⁋ Eatq;.q.d.nihil curabo:dūmō me tecū ducas.⁋ Digna nu.s.coniūx tua nurꝰ digna socero.s.patre tuo peleo nepote Iouis & æginæ:nā ut supra dSximꝰ.Peleꝰpater achillis: ex æaco natꝰē: Aeacꝰ ex Ioue & ægina filia Asopi ergo peleꝰerit nepos Iouis & æginæ.⁋ Cui cōiugii tuæ.⁋ Nereꝰ:deꝰmaris auus tuus maternus.⁋ Velit:idest nō dedignetur.⁋ Prosocer:sicut ꝓauus dicit̄ qui est ante auū:ita prosocer.

Iuratꝰ participiū uñ ueniat

Effectꝰ naturalis

Phthia de quo supra

genꝰ achillis de quo supra

Prosocer q dicatur

qui est añ socerũ uel socrũ. Socrus igit̃ uxoris achillis est Thetis. Prosocer uero Nereus pater Thetidis. ¶ Data pẽ. tra. ꝟuile opꝰ exercebimꝰ. ꝍ Nõ er. æq̃: me uexabit. ꝍ Nescio quo: uehemẽtiꝰ ẽ: q̃ si expꝑssisset: plꝰ. n. ĩ suspitiõe reliqt. ꝍ Hæc quo. no. fu. hãc olĩ ĩ deliciis sũmis habui. ꝍ Vel patia. corrigit depcationẽ. ꝍ Hic me. ne a te destituar. ꝍ Quid tñ ex. obstiationẽ ĩ achille q̃rit̃: agamẽnõ iqt irã deposuit: tu adhuc ĩ tua obstinatꝰ duras. ꝍ Græcia mœ. græcoꝝ exercitꝰ: q̃ maximã cladẽ patit̃. ꝍ Impiger he. ad cõcitãdã ĩuidiã hostẽ obiecit ꝍ Aeacide: achillẽ æaci nepotẽ exprimit. ꝍ Viros: troiãos. ꝍ Turbatos: faciles ad fugã: idẽ apđ Vir. Submer ANTO.

Nos hũiles famuleq; tuę data pẽsa trahe/
Et minuẽt pleas stãina nr̃a colos. (mꝰ
Exagitet ne me tantũ tua deprecor uxor:
Quæ mihi nescio quo non erit æq̃ mõ.
Neue meos corã scindi patiare capillos:
Et leuiter dicas hæc quoq; nostra fuit.
Vel patiare licet: dũ ne cõtẽpta relinquar:
Hic mihi ue miseræ cõcutit ossa metꝰ.
Quid tñ expectas: agamẽnõa pẽitet iræ:
Et iacet ante tuos græcia mœsta pedes.
Vince aĩos: irãq; tuã: qui cætera uincis:
quid lacerat danaas ĩpiger hector opes
Arma cape æacide: sed me tñ añ recepta:
Et preme turbatos marte fauẽte uiros.
Propter me mora ẽ: ꝓpter me desinat ira:
Simq; ego tristitię causa: modusq; tuę.
Nec tibi turpe puta ꝑcibꝰ succũberẽ nr̃is:

sasq; obrue puppes. ꝍ Propter me mo. ẽ: enthimẽa nõ ẽ: sʒ uidet̃ ex eo loco: q licet diuersa sint cõiũgere uidet̃: ueluti locꝰ ex seiũctiõe: ut ẽ ĩ Oreste theodoti cũ dicit iustũ eẽ eã: q̃ maritũ occidit: ĩteremit & filiũ & patrẽ ulcisci par uideri. ꝍ Tristitiæ: iracũdiæ: iustũ ĩqt ẽ: qđ q̃ excitauit iracũdiã tibi: eadẽ ĩponat finẽ: idq; exẽplo firmat meleagri & cleopatræ cõiugis: q locꝰ ex Home. est: cũ phœnix ut ab ira discedat achilli persuadet.

¶ Humiles: abiectæ & uiles: ẽ aũt singularis nũerꝰ ꝓ plurali. ꝍ Trahemꝰ: ex colo deducemꝰ. ꝍ Pẽsa a pẽdẽdo dcã: dabãt̃. n. lanæ ad põdꝰ: ĩde ancilla q̃ huic offõ ꝑerat: libraria dicebat̃. Iuue. piit libraria. ꝍ Stãina: fila q̃ nebimꝰ. ꝍ Minuente: euacuabũt. ꝍ Tm̃ de. hoc unũ ꝑcibꝰ a te peto. ꝍ Exagitet: uexet: male tractet. ꝍ Nõ erit æq̃: liptote. i. erit iniq: nescio quo. q. d. plꝰ nimio & ultra q̃ deat. ꝍ Neue me. subaudi: depcor. ꝍ Corã. s. te. ꝍ Scidi: lacerari ab uxore tua. ꝍ Leuiter: sine turbatõe & ira. ꝍ Hæc bryseis: quã ita uis uerbera re. ꝍ Quoq; sicut tu: hæc ãt oĩa dcã sũt ad cõmouẽdũ aĩuʒ achillis. ꝍ Vel. i. ẽt. ꝍ Licet pmitto tibi: & ut dicã cõtenta sũ. ꝍ Dũ. i. dũmõ. ꝍ Cõtẽpta: neglecta a te. ꝍ Hic me. s. ne relinq̃r a te. ꝍ Cõcutit: tremefacit. ꝍ Ve ĩteriectio ẽ dolẽtis: ut Mãtua ue miseræ. ꝍ Quid tñ hortat̃ ut deponat irã: q̃ñq; dẽ ãgamẽnõ iã deposuit: & oẽs græci supplices orãt ip̃m achillẽ: ut recepta bryseide depõat irã: pp q̃ abductã iratus fuerat. ꝍ Añ pe. supplicũ. n. ẽ ad gẽua: uel ad pedes eoꝝ q̃bꝰ supplicãt ꝓcũbere. Cic. epi. li. vi. ad ligariũ cũ fratres & ꝓpinq tui iacerẽt ad pedes &c. ꝍ Vice aĩ. ir. tu. q. d. tũc. n. eris uere uictor. Cic. ĩ orõne p. M. marcello: ueꝝ aium uincere: iracũdiã cohibere: uictoriã tpare aduersariũ nobilitate ĩgẽio uirtute ꝑstãtẽ nõ mõ extollere iacẽtẽ: ueꝝ ẽt ãplificare eiꝰ pristinã dignitatẽ: hæc q faciat nõ eũ ego sũmis uiris cõparo: sed simillimũ deo iudico. ꝍ Quid: cur. ꝍ Lacerat: destruit. q. d. cur tu q solꝰ potes nõ obstas ei. ꝍ Impiger: fortis æacide uctũs est. ꝍ Sed me tñ añ recepta: dupliciter põt hic locꝰ expõi: ut recepta sit mõi ĩpatiui freq̃ntatiui: uel meliꝰ ut dicãus cape arma: sed subaudi cape arma me recepta añ. i. postq̃ recepis. ꝍ Cõprime: coerce. ꝍ Viros tur. i. troiãos territos ꝍ Desinat: finiat̃. ꝍ Cã: origo. ꝍ Modꝰ. i. finis. Iuue. Nãq; oblita mõi millesima pagĩa surgit. ꝍ Ne ti. occurrit obiectiõi. ꝍ Succũbere no. ꝑci. i. uinci ꝑcibꝰ meis & eis flecti ad accipiẽdũ arma. ꝍ Cõiugis œni. hũc locũ iter ꝑtes male ĩtellexerũt: trãsferẽtes ad tydeũ quẽ dñt ꝑcibꝰ deiphyles uxoris suæ adductũ: ut polynicẽ maritũ argiæ sororis deiphyles a fratre Etheocle regno exclusũ cũ ãnuis uicibꝰ regnare deberẽt: in regnũ reduceret: & bellũ ꝓ eo susciperet: sed hic sensꝰ nõ cõuenit huic loco: nã qđ dicit: & p̃riæ rigida mẽte negauit opẽ: nõ cõuenit tydeo: nã thebæ nõ erat eiꝰ p̃ria: nec ip̃e negauerat opẽ p̃riæ. Sed re uera ad meleagꝝ refert̃: qđ faciliꝰ ĩtelligat̃: breuiter tãgẽda ẽ fabula. Sed ut ĩ plærisq; aliis fabulis ita ĩ hac ẽ aliq̃ uarietas ĩter poetas: scri. n. Oui. lib. viii. met. qđ cũ oeneꝰ parthaõis filiꝰ rex calidõis q̃ urbs ẽ ætholiæ solitꝰ sacrificare cereri & palladi primitias fructuũ: ꝑterisset dianã ĩhonoratã: illa ĩdignata ĩmisit aprũ q regionẽ uniuersã uastabat: at meleager pricipibꝰ græciæ: ad huiꝰ apri iternitionẽ cõuocatis: ip̃e quoq; uẽationẽ ĩgressꝰ ẽ: ad quã ẽt uẽit athalãta scœnei filia: uirgo formosissima arcadica: hãc ut uidit meleager eiꝰ pulchritudĩe captꝰ ẽ: deĩde cũ p̃ria apꝝ sub aure uulnerasset: nõ tm̃ formã: ueꝝ ẽt uirtutẽ eiꝰ admiratꝰ: cũ ip̃e apꝝ ĩtereĩsset: exuuias: & ꝑdæ honorẽ ei cõcessit: qđ cũ plexippꝰ & toxeꝰ testii filii & meleagri auũculi ægre ferrẽt: & exuuias illĩ eripe cõati eẽnt a meleagro sũt iterfecti. mater noĩe althea testii filia cũ audisset fratres suos a filio ĩterẽptos domũ ferri: nimio dolore cõcita stipitẽ ĩ quo uita meleagri cõsistebat q̃diu ip̃e stipes ꝟuaret̃: ĩ ignẽ cõiecisse fert̃: & uitã meleagri simul cũ stipite cõsũpsisse: ita scri. Oui. At ex græcis sũt q aliter sentiãt: dñt. n. altheã: execratiõibꝰ tm̃mõ: & detestatiõibꝰ de uouisse uitã filii: ita quo fratres sui ĩterfecti fuissẽt: imꝑcatãq; assidue ĩfœlicẽ exitũ: qđ cũ intelligeret meleager adeo moleste tulit: ut cũ hostes ad muros: uallũq; calidõis uẽirẽt: ip̃e ĩdignatꝰ: nullo pacto arma sumere uellet. Sed cũ cleopatra eueni fluuii & marpessæ filia uxore sua latẽs se oblectaret: & oium ꝑces sperneret tãdẽ cũ cleopatra eiꝰ uxor piculũ uidẽs eũ orasset: ut ꝓ defẽsiõe patriæ arma sumeret: adductꝰ ẽ ut id faceret ꝑcibꝰ uxoris: & hic ẽ uerꝰ sensꝰ: quẽ ẽt Hõe. ĩ iliade uĩ approbare. Inducit. n. phœnicẽ uolẽtẽ achilli ꝑsuadere: ut Briseida recipiat: multa de meleagro dicẽtẽ & ĩ p̃ris qđ ĩdignatꝰ execratões mr̃is de hõicidio auũculoꝝ suoꝝ pateret hostes usq; ad muros uẽire: dũ uxori ĩdulget. Stra. li. x. dicit bellũ a thestiapis aduersꝰ oeneũ obsuis caput & spoliũ ꝟm fabulã: sed ꝓbabiliꝰ ꝓ regiõis pte susceptũ fuisse: ergo ab uxore ad arma capiẽda flexũ ĩtelligimꝰ iõ nũc hi exẽpliũ ad ꝓpositũ suũ bryseis adducit: ut achilles eiꝰ ꝑcibꝰ flecti ñ dedignet̃.

VBER.

Pẽsa uñ dicta libraria q̃ sit

Pulchꝝ ciceronis dictum

Meleagri fabula

Cōiugis œnides uersus in arma p̃ce ẽ,
Res audita mihi: nota ẽ tibi fratrib9 orba
Deuouit nati ſpemq́ꝫ: caputq́ꝫ parens,
Bello erat ille ferox: poſitis ſeceſſit ab ar,
Et p̃riæ rigida mẽte negauit opẽ. (mis
Sola uirum flexit coniunx: fœlicior illa:
At mea ꝑ nullo pōdere uerba cadunt.
Nec tñ indignor: nec me ꝑ coniuge geſſi
Sępius in domini ſerua uocata torum,
Me q̃dã memini dōinã captiua uocabat:
Seruitio dixi nois addis on9. (chro
Per tñ oſſa uiri ſubito male tecta ſepul,
Semper iudiciis oſſa uerenda meis,
Perq́ꝫ triũ fortes aĩas: mea numia: fratrũ:
Q ui bene ꝑ patria: cũ patriaq́ꝫ iacent,
Perq́ꝫ tuũ noſtrũq́ꝫ caput: qd' iũxim9 una
Perq́ꝫ tuos enſes cognita tela meis.
Nulla mycæneũ ſociaſſe cubilia mecum
Iuro: fallentem deſeruiſſe uelis.
Si tibi nunc dicã fortiſſime tu quoq́ꝫ iura:
Nulla tibi ſine me gaudia facta neges:
At danai merer̃ putãt: tibi plectra mouẽt
Te tenet i tepido mollis aĩca ſinu:

ANTO. Cleopatra q̃ fuerit. Pugna iter ætholos & curetes

❡ Oenides meleager Oenei fili9. ❡ Verſus ĩ ar. bellũ iniit cõtra curetas. ❡ Cōiugis: cleopatræ: q̃ idei ex marpiſſa filia fuit. Ide9 cũ apolline ob marpiſſã arcu certauit. marpiſſa poſtea alcinoe cognomiata ẽ qm̃ mr̃ domi deflẽs ſortita ſit mir̃ ab le alciões fatũ. ❡ Parẽs althea: teſtii filia & meleagri mr̃. ❡ Orba fra. troxeũ & pleuxippũ ĩtelligit: quos alii ꝓthũ & cometẽ appellãt: hos meleager ĩteremit: cũ apri caput atalãtæ ſubripe uoluiſſet uñ exortũ ẽ bellũ ĩter ætholos & curetes: dũ meleager pugnauit. ſupiores fuerũt ætholi: ſed cũ althea ob ĩteremptos fratres ĩ meleagꝝ imp̃catiões habuiſſet: ille a pugna ceſſauit. ſupiores curetes ætholos urgẽt: calidõa oppugnare ĩcipiũt: meleager cũ cleopatra cõiuge oblectabar̃. oene9 pr̃: altea gẽitrix: ciues meleagrũ: ut arma ſumat: tuter̃ p̃riã p̃car̃: nõ tñ pri9 ad ſumẽda arma cõcitat9 ẽ: quã cleopatra cõiũx urbẽ hoſtib9 fero & igni uaſtari nũciaret: rogaretq́ꝫ: ut ſe ſuoſq́ꝫ tutaret̃ ſũptis demũ armis hoſter̃ repulit. ❡ Deuouit: ĩprecata ẽ. ❡ Rigida mẽte: obſtinata ira. ❡ Fœlicior illa: cleopatra: q̃ uiꝝ flexit. ❡ Pro nul. pō. caduca ſũt & ſine efficacia. ❡ Nec in. ſi te nõ moueo. ❡ Nec me ꝑ cõ. geſ. nõ tñ mihi arrogaui ut me tibi uxorẽ crederi3: ueꝝ ſeruæ partes ĩpleui. ❡ Dominã: a noĩe loc9 ẽ: quo oñdit ſibi id nomẽ nõ cõuenire: cũ eẽt ꝑua: eurypides ſec9 in uenerẽ hoc utir̃ in hecuba: cũ ait. Recte tibi nomẽ ĩdutũ ẽ cũ dea ſis amẽtiæ p̃fecta. ❡ Per tñ oſ. ui. adiuratiõe ĩpudicitiæ ſuſpitionẽ delet. ❡ Viri: minetæ. ❡ Male te. ſe. nã in excidio Lyrneſi ſepeliẽdi uiri nõ data ẽ opportũitas. ❡ Perq́ꝫ tri. for. aĩ. fratres tris ĩtelligit: quos trucidaſſe Achillẽ diximꝰ. ❡ Cognita tela: qm̃ illis ceciderũt. ❡ Mycæneũ: agamẽnonẽ ſignat: q apud Home. Mactato uerre cũ cõciliaret̃ cũ

Agamẽnõis iuramẽtum. Diõeda q̃ fuerit

Achille iurat ſe ĩtactã hyppodamiã reddere. Talthybi9 in fluctũ uerrẽ ꝓiecit. ❡ Fallẽtẽ: ſi te in hoc decipio me relinquas. ❡ Si ti. nũc di. hac ſciſcitatiõe demõſtrat utile ñ ꝑponi deteriori: nec ira: nec amor̃ ab illo ceſſare. ſed ut uitẽt̃ picula. ❡ Fortiſſime: nõ ſine ĩuidia hoc adiecit. ❡ Gaudia fa. ne. nõ negabis te uoluptatib9 poſt meũ diſceſſu3 ĩcubuiſſe. ❡ Mollis ami. diõedã: phorbãtis filiã ſignare ur̃: q̃ cũ ſe delectare cõſueuiſſe Achillẽ ablata hyppodãia ſcrib. Home.

VBER. Deuouere a quo deuotiões quid

❡ Oenides. i. meleager fili9 œnei. ❡ Verſus ĩmutat9 & ĩductꝰ cõtra ꝓpoſitũ ſuũ. ❡ Ad ar. q̃ pp ĩdignationẽ accipe recuſabat. ❡ Res. i. caſus meleagri. ❡ Nota eſt ti. qa ĩ græciæ partib9 geſta ẽ. ❡ Parẽs: althea mr̃ meleagri. ❡ Orba: priuata. ❡ Fratrib9. ſ. plexippo & toxeo interfectis a meleagro filio ſuo. ❡ Deuouit: ecce poeta oñdit qd' ſupra dixim9. Altheã nõ dediſſe mortẽ filio p torrẽ igni cõſumptũ: ſed eũ execratã fuiſſe: nã deuouere ẽ execrari: ut ſupra dixim9 illo loco theſea deuoui qa te &c. uñ deuotiões appellabãr̃ execrationes: ergo. ❡ Deuouit. i. execrata ẽ & imp̃cata: ut male accideret filio meleagro: & cito morerer̃: nã hoc ſignat deuouere ſpẽ & uitã. ❡ Ille meleager. ❡ Ferox: forti. ❡ Seceſſit ab ar. ut ſupra dixius ĩdignat9 pp execratiões mr̃is. ❡ Poſitis. i. depoſitis: aphæreſis ẽ. ❡ P̃riæ calidõi q̃ ab hoſtib9 oppugnabar̃. ❡ Rigida dura & ptinaci. ❡ Sola cõ. ſ. cleopatra ei9 uxor ut dixim9. ❡ Flexit: mutauit eũ a ꝓpoſito: & ĩpulit ut arma accipet p defẽdẽda p̃ria. ❡ Illa uxor: meleagri. ❡ Fœlicior q̃ ego. ❡ Cadũt: ĩ uanũ effũdũt. ❡ Pro nul. pon. i. ſine effectu. ❡ Nec ge. me ꝑ cõ. nõ fui apd' te ut cõiũx. ❡ Pro cõiuge. i. loco cõiugis: nã ꝑ iterdũ ſignat ꝑm ut nũc te marmoreũ ꝑ tpe fecim9 iterdũ ſignat loco: ut hic iterdũ ad fauorẽ refert̃ ut egi cã m ꝑ te. i. in fauorẽ tui. Mar incipiẽt oẽs ꝑ Cic. loq. i. ĩ fauorẽ Cic. licet poſſit ẽt accipi loco Cic. quẽ Anto. ĩterfecerat. ❡ Sæpi9 uo. ſer. ĩ totũ dñi. i. q̃ ſæpe noĩe ꝑuæ uocata ſũ: ut ĩ torũ tuũ uẽirẽ. ❡ Dixi illi captiuæ: q̃ uocabat me dña3. ❡ Addis on9 ſer. i. ꝑuitutẽ meã magis aggrauas: cũ uocas me honorifico noĩe dñæ cũ ꝑua ſim. ❡ Per tñ: ne fortaſſe achilles eã reſpueret: qa interea dũ fuit cũ agamẽnõe cũ eo cõcubuiſſet: affirmat multis iuramtis ſe nũq̃ tactã fuiſſe ab agamnõe: ordo ẽ. ❡ Tñ iuro p oſ. ma. te. ſẽi ſepulta: qa ut ſupra dixim9 ĩ euerſiõib9 urbiũ: ñ poſſũt corpa cõmode ſepeliri. ❡ Subito: effoſa: tm̃mõ terra. ❡ Verẽda: honorãda: & ita cõmẽdat ſe ab amore cõiugali. ❡ Perq́ꝫ tri. ſub. iuro. triũ fratꝝ: quos ſupra dixius. ❡ Vidi ꝯſortes pariter gñiſq́ꝫ &c. bñ: nã hõeſtũ & laudabile ẽ p p̃ria mori. ❡ Cũ p̃ria: qa & ĩpa euerſa ẽ: ut ſupra. diruta. marte tuo &c. ❡ Per tu. ca. mos græcoꝝ iurare p alienũ caput. Iuue. Nõdũ græcis iurare paratis p caput alteri9. ❡ Vna. i. ſimul aduerbiũ ẽ. ❡ Tela co. me. qa his ẽſib9 tuis: & fratres & uirũ meũ occidiſti. ❡ Mycæneũ. i. agamẽnõa: ſic dcm̃ a mycænis urbe cui ĩpabat: ſic Vir. de eo. Ipe mycæneus magnoꝝ ductor achiuũ: &c. ❡ Sociaſſe me. nul. cu. i. nũq̃ mecũ cõcubuiſſe. ❡ Fallẽtẽ. ſ. me. ❡ Deſeruiſſe ue. i. me deſeras: & nũq̃ recipias ſi te fallo. ❡ Si ti. hoc dicit bryſeis: ego qdẽ poſtq̃ a te abducta ſũ: fui ĩtacta & a nullo uiro cognita. ❡ Sed tu ſi iurare: cogaris: ſine me nulla fuiſſe tibi gaudia: & uoluptates libidis cũ alia muliere. ❡ Neges. i. negabis. q. d. nõ. ❡ Mœrere: ãgi dolor̃ pp me a te abductã. ❡ Tibi ple. mo. i. tu cytharæ ĩdulges nã plectꝝ ẽ quo chorda tãgit̃: iterdũ p tota cythara põit̃. ❡ Mollis: tenera: & blãda. ❡ Sinu grẽio. i. ĩ ãplexu.

Pro qñq́ꝫ qd' ſignat

Iuramẽtũ græcis peculiare

¶ Cytharæ:qb⁹a chirōe īstruct⁹ ē. ¶ Vox:cāt⁹. ¶ Tenuisse pu.cū diomeda oblectari. ¶ Threiciā ly.q̄lē ī thracia orpheū psonasse tradūt:q̄ a Mercurio ī cyllene mōte arcadiæ iuētā:illi musas tradidisse scri.Eratostenes. ¶ Sed ti.p tu.a tpe auget āplificationē. ¶ Pro tu.p piculoꝶ euitatōe. ¶ Gloria dul.nihil putabas gloriosi⁹:q̄ bello uicere. ¶ Iacet ui.extīcta ē. ¶ Dii me.cōsulāt.s.q̄ meū omē exciderit. ¶ Pelias ha.peculiaris achilleæ hastæ ad ectio ē apđ Home.q̄ tāta magnitudīe fuit:ut patrocl⁹cū cætera arma sumeret: hastā suo pōdere reliqt. ¶ Pele⁹achillis pater hasta ualuit:q apđ caiū balbū cū cæteris īstrui achillē apđ chironē cupit.tū nostrā īqt sestinet ad hastā. ¶ Me ad achillē legatā. ¶ Teucri fra.aiacē intelligit:q nn⁹fuit ex legatis ad achillē. ¶ Agā mea orōne faciā. ¶ Immitis:difficilior. ¶ Vndis ma.marinis fluctib⁹:q nulla audiūt uota.thetis achillis mater ē maris nympha. ¶ Cōmīuere:ferociā depōes mitigabis austeritatē. ¶ Nūc quoq; sic oēs:colligit ab āplificatiōe:primūq; cōmiseratiōnē mouet ab obsecratiōe:q̄ plurimū ualere ad mouēdos eos apđquos dicim⁹scri.Fabi. ¶ Impleat ānos:nisi matura morte nō extīguat. ¶ Pyrr⁹ fili⁹achillis ex deidamia lycomedis regis scyrioꝶ filia. ¶ Tuis auspi.tuo ductu & īperio. ¶ Respice:sollicitā moueat te mea sollicitudo. ¶ In tæ.no.si me occidisti:quā amaueras. ¶ Coge mo.iterimas me añ q̄ a te sepes. ¶ Vtq; fa.loc⁹ ē quo demōstrat̄ qd futuꝶ sit si neglecta fuerit. ¶ Coges:ad interitū. ¶ Corpusq; colorq;: corporis habitudo. ¶ Hoc aīæ:uitā meā sola spes fouet.

Et si quis quærat quare pugnare recuses:
pugna nocet cithar̄ uoxq; uēusq; iuuāt
Tucius ē iacuisse toro:tenuisse puellam:
Threiciam digitis increpuisse lyram.
Q uā māib⁹ clypeos:& acutę cuspidis hastā:
Et galeā pressa sustinuisse coma.
Sed tibi pro tutis insignia facta placebāt:
Partaq; bellando gloria dulcis erat.
An tm̄:dū me caperes:fera bella pbabas:
Cūq; mea patria laus tua uicta iacet.
Dii melius ualidoq; p̄cor uibrata lacerto
Transeat hectoreū pelias hasta latus.
Mittite me danai dominū legata rogabo:
Mixtaq; mādatis oscula multa feram.
Pl⁹ego quā phœnix:plus q̄ facūd⁹ulyxes
Pl⁹ ego quā teucri(credite)frater agā
Est aliquid solitis collum tetigisse lacertis:
Præsentesq; oculos admonuisse sinu.
Sis licet immitis matrisq; ferocior undis:
Vt taceā:lachrymis cōminuere meis
Nūc quoq; sic oēs pele⁹pater ipleat ānos
Sic eat auspiciis pyrrus ad arma tuis.
Respice sollicitam bryseida fortis achille:
Nec miseram lenta ferreus ure mora.
At si uersus amor tu⁹ est in tædia nostri:
Q uam sine te cogis uiuere coge mori:
Vtq; facis coges:abiit corpusq; colorq;:
Sustinet hoc animi spes tamē una tui.
Q ua si destituar:repetā fratresq; uirūq;:

¶ Et qsquā q̄rit.i.& aliqs dubitat. ¶ Q uare re.pu.cū iā satis cōstet: quod nō recusas pugnā ob irā: ut oñdis qa ego fuerim tibi rapta:sed qa idulges ueneri. ¶ Pugna nocet:ecce cā. ¶ Cytharæ.i.cātus citharæ:qua delectaris: nā Achilles optimus citharædus fuit a Chirone cētauro canēdi artē edoctus. ¶ Nox qes:nocturna. ¶ Venus cōcubitus:hæc enī adolescentiā maxime iuuant. Plautus in bacchidibus. Isto illecebrosius fieri nihil potest nox:mulier:uinū:homini adolescētulo. ¶ Increpuisse insonuisse. ¶ Lyrā threiciā.i.orphei q thrax fuit & lyra optime cecinit. ¶ Galeā:cassidē:m̄unimētū capitis. ¶ Pressa:pōdere grauata. ¶ Si tibi: est quasi quædā obiectio ad ea quæ Achilles dicere posset quod magis splendore reꝶ gestaꝶ delectatus sit:quā ocio & tuta uita:dicit ergo Bryseis. ¶ Si facta īsignia.i.splēdida.s.in bello. ¶ Pro tutis.i.loco tutorum:& ocii. ¶ Et si gloria parta.i.quesita. ¶ Bellādo.pugnādo & te periculis obiiciēdo. ¶ Erat dulcis.i.erat tibi iucunda. ¶ An probabas.i.an laudabas. ¶ Dum raperes me.i.dum patriā meā euertebas & me rapiebas. ¶ Cumq; mea patria.i.an uoluisti laudē tuam iacere:& sepultā eē:postq̄ p̄riā meā euertisti. ¶ Dii me.s.uelit.q.d.ita nō sit. ¶ Validoq; p̄.i.utinā poti⁹hasta tua interficias hectorē. ¶ Pelias.i.thessalica a pelio mōte thesaliæ nō āt a peleo p̄re achillis ē deductū deriuatiuū:nā ī eo mōte icisa dicit̄.Ipe in.i.de reme. Vuln⁹achilleo q̄ quōdā fecerat hosti.Vulneris auxiliū pelias hasta tulit. Notandū āt ē hastā achillis ex fraxīo fuisse:ut testa.Pli.li.xvi.& Sta.li.x. quā Home.teste sol⁹achilles cōcutere & tractare nouerat.

¶ Mittite me:cōuertit f̄monē ad græcos:oñdēs qđ si īpa missa fuerit ad achillē: magis poterit cū sua p̄sētia & mēoria solitæ cōsuetudīs mouere:q̄ oēs alii magna eloqntia. ¶ Oscula mix.mā.i.p̄ter pces:ēt osculabor eū. ¶ Pl⁹agā.s.i psuadēdo achilli osculādo eū. ¶ Q uā phœ.eloqnter dicēdo:et. ¶ Quā uly.& plusq̄. ¶ Frater teu.i.q̄ aiax telamōi⁹:patruelis achillis:ut supra dcm̄ ē. ¶ Est ali.q.d.plurimū pōt. ¶ Solitis:assuetis. ¶ Admonuisse.i.reducere ī mēoriā. ¶ Oculos:achillis. ¶ Sinu.i.pectore meo ei patefacto. ¶ Sis li.nūc loqt̄ ad achillē. ¶ Licet:quis. ¶ Sis im.i.imāsuet⁹. ¶ Vndis ma.i.aqs maris nā thetis mr̄ achillis dea ē maris. ¶ Vt.i.quis. ¶ Taceā.i.nihil tibi dicā. ¶ Cōminuer̄.i.frāgeris:& flecteris. ¶ Lachry.me.i.meo fletu. ¶ Nūc quo.adiurat ad ip̄m achillē bryseis ut sui misereat̄:ordo ē. ¶ O for.achil.nūc quoq; respice &c.reliq̄ dcā sūt p pēthesi3. ¶ Nūc quo.s.cū n̄ sū ad te missa:sic adiurātis ē pticula:Vir.ī buc.sic tibi cū fluct⁹subterlaber̄ sicāos doris amara suā nō itermisceat undā. ¶ Oēs an.s.a natura sibi debitos. ¶ Tuis au.tua fœlicitate. ¶ Et uictoris ic tu spsuisti. ¶ Respice: uerbū misericordiæ ut supra dcm̄ ē. ¶ Solicitā:āxiā plēāz curaꝶ. ¶ Ferre⁹.s.tu. ¶ Vre.i.crucia. ¶ Lēta mo.s.reci piēdi me:at si legit̄ ēt:aut & meli⁹uers⁹mutat⁹:q̄ subaudi me:ut facis qa pgis oīa facere:q̄me ad morte possint adducere. ¶ Corp⁹abiit.i.hītudo corpis:qa tota fcā sū macilēta. ¶ Color abi.qa effecta sū pallida. ¶ Vna.i.sola:spes aī tui:quā hēo de aīo tuo:ut mutet̄. ¶ Hoc.s.corpus. ¶ Q ua.s.spe. ¶ Repetā.q.d.nō qa a te occisi sunt.

ANTO. Orphe⁹a quo lyrā accepit

Pyrrh⁹ cuius fili⁹fuerit

VBER.

Quæ iuuet adolescentes

Pele⁹mōs ubi locoꝶ fuerit

Qua materia achillis hasta fuerit

Aiax telamonius q̄ fuerit

Sic q̄ particula sit

Respice qđ uerb sit

ANTO. Achillis ĩ agaméno ne ultio Agamñõ qre attri des dict⁹ ẽ

¶Nec erit ma.sed nephariũ & crudele.¶Cur au.iu.cõsultat qd ĩ magnis malis sibi tolerabili⁹ uideaẽ cũ meã inqt necẽ differs.¶Pete pe.tuo ense me truda.¶Si dea pas.paladẽ signat:q̃ achilli obstitit ut Hõe.scri.cũ stricto ense ĩ agamnonẽ ferreẽ.¶In pe.atridæ:agamnõis:q cũ plistẽis fili⁹ fuerit ab atreo patruo denoĩaẽ:a quo educat⁹ ẽ.Plistene mortuo.¶At po.no.suasio a meliori.¶Qđ de.ho.dũ eẽs mihi hostis uitã cõcessisti:eãdẽ amica exigo:& a cõseqntib⁹ arguit.¶Neptũia:q̃ neptun⁹ fabricauit.¶Materiã cæ.si cupis hr̃e quos pdas ĩ troianos arma sumas.¶Me mõ:nõ differas:sed nũc iubeas me ueluti suã:nõ uxorẽ uenire:& ad te deduci.¶Si ue ma.in castris græcoꝝ.¶Siue pa.ipellere classes remige: siue in patriam nauigare constituisti.

VBER. ¶Iussa:coacta.¶Nec ma.i.res maguifica.s.ẽ.¶Cur au.iu. cũ.s.tu hoc efficere possis.¶Pete:feri:pcute.¶Corpora.i. corp⁹ meũ.¶Ferro:ẽse:meto nymia.¶Stricto nudo:& ali bi strictũ tenet altera ferꝝ.¶Fosso:pcusso:psorato.¶Me petat.i.feriat.ẽ ãt cõcessio q̃ nõ mõ magis phibet: ueꝝ ẽt misericordiã cõpat:ordo ẽ:ille tu⁹ensis q erat itur⁹ in pect⁹ atridæ si dea fuisset passa petat me.Tãgit ãt qđ scri.Home. in.i.Iliados:achillẽ iratũ agamẽnõi post multa ĩ eũ effusa cõuicia uoluisse eũ ĩterimere:sed cũ ensẽ nudaret pallas su pueniẽs manũ ei⁹ cõtinuit eũq̃ corripiẽs: facin⁹ phibuit. ¶In pect⁹atri.i.agamẽnõis.¶Si dea.s.pallas.¶Fuisset pas. i.pmisisset.¶At po.post hironicã cõcessionẽ petit bryseis apte ab achille:ut ei uitã cõseruet:q̃ ei dederat.¶Tua mũera:q̃ mihi dedisti:& ẽ appositio.¶Qđ de.ordo ẽ.¶Ego amico.s.tua.¶Rogo.s.id qđ tu uictor: euersa patria mea. ¶Dederas ho.s.mihi:q̃ erã hostis tua añq̃ me capes.¶Perdeẽ:hoc dicit si delectaris cæde alicui⁹ multo iusti⁹ potes iterficere troiãos hostes tuos:q̃ me nũc amicã tuã.¶Pergama ne.i.troiã q̃ Neptun⁹ simul cũ phœbo ædi ficauit.¶Meli⁹.i.iusti⁹.¶Perdere iterficere.¶Pete.i.accipe.¶Cædis:occisiõis.¶Ab ho.& nõ ab amica. ¶Mõ:tm̃mõ.¶Impellere:mouere.¶Remige.i.nautis:posuit ãt singularem p plurali.¶Siue ma.s.in castris. ¶More do.tãq̃ ego sim sua tua:& tu dñs me⁹.

Achillis furor in agamnonem

De troiæ cõditione fabula

Nec tibi magnificũ fœmia iussa mori.
Cur ãt iubeas:stricto pete corpora ferro:
Est mihi qui fosso pectore sanguis eat.
Me petat ille tuus: qui si dea passa fuisset
Ensis in atridæ pectus iturus erat.
At potius serues nostrã tua munera uitã:
Qđ dederas hosti uictor amica rogo.
Perdere quos meli⁹ possis neptunia pbẽt
Pergama:materiã cædis ab hoste pete.
Me mõ:siue paras ipellere remige classẽ:
Siue manes:domini more uenire iube.

ANTO. ¶In quartam Epistolam argumentum.



Vppiter ex europa agenoris ĩ cretã aduecta minoẽ rhadamãtũ & sarpedonẽ gẽuit deide asteri⁹thetami fili⁹:q ĩsulæ ĩpauit europã uxorẽ duxit:& cũ liberis careret illos adoptauit minos ĩ regnũ succedẽs ex Itõe lictii filia lycastũ sustulit.lycast⁹ex Ida corybãti filiũ:quẽ minoẽ appellauit.Hũc alii ob nõis similitudinẽ Iouis filiũ extimarũt. Is ex pasiphæ solis cretesq̃ filia deucalionẽ:creteũ:androgeũ:ariadnã:& phædrã q̃q̃ alii deucaliõis filiã phædrã tradiderit: deucaliõ siue pr̃ siue fr̃ fuerit:icto cũ atheniẽsib⁹fœdere theseo phædrã dedit uxorẽ.Erat illi fili⁹ex hyppolite:siue anthiope amazõe grãdis natu hyppolit⁹.q apđ pyteũ troezene: q̃ est acticæ urbs educabaẽ:de cũ ad cereris misteria uẽisset athẽas:ut Dio.placet: phædra illi⁹ amore capiẽ:cũ discessisset tẽplũ ueneri ĩ arce atheniẽsi erexit:uñ troezenẽ pspiceret cũ these⁹ad rapiẽdã pserpiã cũ pytoo discessisset hyppolitũ ad amorẽ puocauit:cũ ñ ĩpetrasset:q̃ ui inferẽ uoluisset:reuerso theseo ĩsimulauit. hyppolit⁹ cũ id p pr̃is nũciũ accepisset:aio turbat⁹:eqs hẽnas remisit:qb⁹ nullo rectoẽ ĩcitatis delaps⁹ ĩ pceps discerpt⁹ est:phædra seipsã trucidauit.Epi.hyppolitũ ad amorẽ flecteẽ nitiẽ phædra:sed cũ turpe sit priuignũ a nonerca ĩ amore sollicitari: principium ex ĩsinuatione sumitur.

Troezene urbs ubi locoꝝ sit





Phædra.S.D.Hypolito.

Ressa puel.phædra cretẽsis.¶Viro ama.hyppolito ãthiopes: siue hippolites amazõis filio.

VBER. Argumẽtũ de quo supra



Va ni.tu de.cũ ob leges a mĩoe ĩpositas đuictis athẽiẽsib⁹:ut mitterẽt quotãnis.vii.corpa filioꝝ & filiaꝝ suaꝝ deuorãda a mĩotauro.iii.ãno sors obtigisset theseo ægei athẽiẽsiũ regis filio ut mitteret:ope ariadnes mĩois filiæ q̃ ei⁹amoẽ detiebaẽ: mĩotauꝝ ĩteremit:& ariadnẽ q̃ ob opẽ sibi pstitã se uxorẽ

PHAEDRA HYPPOLITO.



Va: nisi tu deris:caritura ẽ ipsa salutem
Mittit amazoneo cressa puella uiro.

acceptur℞ p misat simul cũ phædra ei⁹ sorori naui ipositas abduxit:ut i.ii.epi.dcm̃ ẽ.uer℞ relicta ariadne ĩ chio ĩsula:aut ut alii uolũt ĩ naxo solã phædrã secũ duxit:& uxorẽ accepit:q̃ postea abñte theseo ĩ hip.priuigni sui quẽ these⁹ ex hyp.sorore æthiopes regiæ amazonũ susceperat:amorẽ exarsit.Itaq; hac episto.ei aorẽ suũ idicat cõatq; multis rõnib⁹ eũ ad libidinẽ suã deflectere:nitẽs psuadet nullũ eẽ crim̃ ĩ ɔcubitu priuigni & nouercæ: & oñdẽs cõmoditatẽ maximã ex abñtia thesei quẽ nitit adducere ĩ odiũ ipi hypp.postrẽo multis p̃cib⁹ hyp.ĩ amorẽ suũ adiurat.Qui fuerit finis utriusq; dicet ĩ fine episto.ordo ẽ.¶ Puella cres.mittit salu.uiro amazõio: q̃ ipa ẽ caritura nisi tu d̃deris.¶ Puella:phædra.¶ Cressa:cretẽsis:ei⁹ ntũs ẽ cres cui⁹ gtũs ẽ cretis:Vir.Cretesq; dryopesq; ruũt¶.Amazonio.i.hyppolito filio amazõis.possessiuũ ẽ p p̃nomimico:Amazões ãt mulieres fuerũt ex scytha℞ gẽte q̃ ĩ cappadociæ ora iuxta fluuiũ Thermodoõta p⁹ maritos amissos hitauere:& cum finitimis nubẽdi aĩum omisissẽt:p̃io a finib⁹ suis hostes sũmouẽtes:deĩde ẽt bella ĩferẽtes.auxere rẽp.sine uiris: & post pacẽ armis q̃sitã ne gens ĩteriret.cõcubitũ finitimo℞ inierũt.Si q mares nascerent iterficiebant Virgines in eũdẽ ipm morẽ nõ ocio:neq; lanificio:sed armis eqs & uenatiõib⁹ exercebãt:iniustis infantiũ dexterioꝝ ib⁹ mãmis ne sagitta℞ iactus ĩpediret.unde Amazões dcẽ sunt ab a dictiõe priuatiua:& mazos mãmilla.cum aũt Euristeus rex cui Hercules duodecim stipẽdia debebat q̃si impossibile impasset ut arma reginæ Amazonum summa uirtute mulieris ad se referret Hercules nouẽ lõgis nauib⁹ eo pfectus comitante principum græciæ iuuẽtute ĩopinantes aggressus cum Orethia regina foris bellum gereret eas supauit.duæ Orethie & anthiope sorores q̃ tunc amazonum regna tractabãt captæ sunt.Menalippe ab Hercule Hyppolite a Theseo quã in p̃mium retẽtam Iustinus scri.ab eo in matrimonium assumptã.ex qua natus ẽ Hyppolit⁹:ut diximus.Oui.tamẽ in hac epistola ex uerbis phædræ ostẽdit eã nõ uxorẽ fuisse cum dicit.Ac ne nupta qdẽ.thædaq; accepta iugali:Cur?nisi ne capes regna p̃na nothus.& hæc satis de Amazonibus.

Cres q̃uo genitiuũ emittat Amazões q̃ fuerit & q̃ loca tenuere & uñ nomẽ sortitæ sint

Perlege qdcũq; ẽ:qd ep̃la lecta nocebit?
 Te quoq; ĩ hac aliqd qd iuuet esse põt.
His archana notis:terra:pelagoq; ferũt:
 Inspicit acceptas hostis ab hoste notas
Ter tecum conata loqui:ter inutilis hæsit
 Lingua:ter in primo destitit ore son⁹.
Qua lʒ & seqt̃:pudor ẽ miscẽd⁹ amori:
 Dicere q̃ puduit scribere iussit amor.
Quicqd amor iussit:nõ ẽ cõtẽnere tutũ:
 Regnat:& in dños ius habet ille deos.
Ille mihi primo dubitanti scribere:dixit
 Scribe:dabit uictas ferreus ille man⁹.
Adsit:& ut nr̃as auido fouet igne medullas:
 Figat sic aĩos in mea uota tuos.
Nõ ego neqtia socialia fœdera rumpã:
 Fama uelim queras crimĩe nr̃a uacat.

¶Perlege qdcunq; est:qcqd in epistola scriptum ẽ.¶ Qd̃ iu.nõ q honestum ẽ:scdm q pricipiis cum ĩsinuamus disseminare debem⁹:ut scrip.fa.¶ His archa.no.a cõsuetudĩe arguit:credunt lr̃is oĩa:q̃uis archana:usus pugillariũ lõge ante Home.fuisse Pli.scri.nã iliados.ix.li.Home.tradit belorophõtẽ missum a peto cũ pugillarib⁹ in liciã ad euriem Anthiæ p̃rem.¶ Notas lr̃as ad legendũ iuitat a loco:quẽ Aristo.dicit sumi ab eo q mai⁹ uel minus uideat.Latini a maiori uel miori locos appellãt.i.si hostiũ acceptas lr̃as legimus:multo magis amico℞ legere dẽm⁹.¶ Ter co.loq: scripsi qm̃ loq ñ potui.¶ Pudor ẽ mi.amo.scripsi uti amore uerecũdia nõ carerẽ.¶ Qua lic.qm̃ difficile ẽ q amat pudorẽ suare.¶ Et se.ẽ cõueniẽtius:sic Cic.li.ii.de ora.¶ Sequit igit qm̃ nobis ẽ de quo loqmur.¶ Iussit amor crim̃ in cupidinẽ reiicit.¶ Amor:honestiorẽ facit suã uoluptatẽ:cũ in amorẽ trãsferat:qd̃ ĩ ea erat nõ sũt cõtẽnẽda cupidis mãdata.¶ Regnat:re℞ sũmã possidʒ.¶ Deos do.amatores:Veteres.n.dños amatores appellabãt.¶ Ille:amor.¶ Dabit ui.ma.tuo ĩpio succũbet:trãslatio ẽ ab his q ĩ bello uicunt.¶ Adsit:uerbũ ẽ iplorãtis nũinũ fauorẽ:hic Vir.ĩ geo.adsis o tegæe fauẽs.¶ Auido ig.flagrãtissimo amor ¶ In me.uo.ut meũ d̃sidriũ expleas.¶ Nõ eg.ne.purgat ĩ pudicitiæ crim̃ d̃scẽdẽs paulati ad rẽ ipaʒ.¶ Socia.fœ.cõiugia thesei ñ cogit me lascia uiolar.¶ Crĩe ipudi.nota.

ANTO. Pugillarib⁹ quo tpe usi fuere rhetoric⁹ Locus color qs sit & q̃ lr̃ greci & latini eo diuersi mode utũtur

Domitii q apd̃ ueteres appellabant Adsũ qd̃ uerbũ est

¶Perlege:qa scit eũ cõtractu℞ frõtẽ ĩuitatũ de re turpi:hortat eũ ad legẽdũ totã epistolã cõfidit.n.se rõnib⁹ suis posse psuadere qd̃ cupit.¶ Qd̃cũq; ẽ.i.qlecũq;.q.d.ẽt si sit aliqd turpe:& qd̃ tibi displiceat.¶ Quid nocebit?q.d.nihil.¶ Archana:secreta.¶ Inspicit:argumẽtũ a maiori ad min⁹:si.n.legim⁹ epistolas hostiũ:quo℞ nomẽ ne audire qdẽ uellemus:multo magis legẽdæ sunt lr̃æ:eo℞ q nos amãt.¶ Notas.i.lr̃as.¶ Ter co.quia posset dicere q̃re nõ dixisti corã:dicit se pudore ĩpeditã.¶ Inutilis:q̃ nõ p̃stabat mihi offm̃ suũ.¶ Hæsit:retẽta ẽ.¶ In pri.ore.i.in sũmis labiis.¶ Qua li.quia occurrebat:qd̃ amatores sũt ĩpudẽtes:dicit ipsa oportere ẽt eẽ in amore aliquẽ pudorẽ.¶ Qua:p qten⁹.i.inqtũ licet.¶ Et sequit:cõsequẽs ẽ & utile.¶ Miscẽdus:iungendus.¶ Dicere.s.corã scriberet:qa ut Cic.ad luciũ scri.epi.min⁹ erubescit.¶ Quicqd arguit necessitatẽ scribẽdi a potẽtia amoris:quẽ iussisse dicit.¶ Regnat:ecce uerbũ sũmæ potẽtiæ.¶ Ius ptãtẽ.¶ In do.de.ẽt ĩ iouẽ inde Vir.dixit.Nate p̃ris sũmi q tela tiphea tẽnis:& idẽ oĩa uicit amor.¶ Ille.s.amor.¶ Dubitãti:qa turpitudo negocii suscipiẽdi dubiũ adducit.¶ Ille:hyppolit⁹.¶ Ferre⁹.i.ẽt si eẽt ferre⁹ & durissim⁹.¶ Dabit ma.ui.trãslatio sũpta a uictis ĩ p̃lio:q man⁹ uictorib⁹ p̃bẽt ligãdas:ide quos amor subegit dñr ligati ut captiui.Oui.i.i.amo℞.p̃e ego p̃da recẽs fcm̃ mõ uuln⁹ hẽbo:& noua captiua uicula mẽte ferã.Mens bona ducet mãibus post terga retortis:& pudor & castris qcqd amoris obest:oĩa te metuẽt ad te sua brachia tẽdẽt &c.¶ Ad sit: optãtis ẽ.i.utinã mihi p̃ns sit:& faueat.¶ Vt fo.ut calefacit.¶ Auido igne.s.amoris.¶ Sic:adaptatio similitudis.¶ Figat:uulneret.s.sagittis suis.¶ In mea uo.ut sis patus facere qd̃ ego uelĩ.¶ Nõ ego:laudat se ab honestate añactæ uitæ:ut oñdat se futurã fidã & firmã ĩ amore hyppoliti ¶ Nõ rũ.nõ dirimã & sepabo.¶ Fœdera socialia:cõiũctionẽ & societatẽ nr̃i amoris quã mecũ feceris.¶ Neqtia:libidĩe ut ipe ĩ fastis ad Silenũ.Neqtia ẽ q̃ te nõ sinit eẽ senẽ.¶ Fama no.i.nomẽ nr̃m.¶ Vacat:caret.¶ Crĩe:qa nunq̃ cognita aut dcã sũ ĩpudica:

VBER. Regnare qd̃ uerbũ sit

Vẽit amor grauiꝰ quo feriꝰ urimur: itus
Vrimur:& cæcũ pectora uulnꝰ hn̄t.
Scilicꝫ ut teneros lędũt iuga pría iuuẽcos
Frenaq; uix patit̃ de grege captꝰ equꝰ
Sic male,uixq; subit prios rude pectꝰamo (res
Sarciaq; h̄ aío ñ sedet apta meo.
Ars fit ubi teneris crimen cõdiscit̃ annis:
Q ue uenit exacto tẽpore peius amat.
Tu noua seruatæ carpes libamina famæ:
Et pariter nostrum fiet uterq; nocens.
Est aliqd plenis pomaria carpe ramis:
Et tenui primã deligere ungue rosam.
Sic tñ ille prior:quo me sine crimĩe gessi
Candor ab insolita labe notãdus erat.
At bñ successit:digno q; adurimur igne:
Peius adulterio turpis adulter obest.
Si mihi cõcedat iuno fratremq; uirumq;
Hyppolitum uídeor pręposítura iouí
Iã quoq;(uix credas)ignotas mittor íar (tes
Est mihi p sæuas ĩpetus ire feras.
In nemus ire libet:p̃ssisq; in retia ceruis:
Hortari celeres p iuga summa canes.

ANTO. ¶Venit amor gra.fatet̃ se mãifestissime amare:sed amoris autorẽ supprimit:ut modestiꝰrẽ suã agat. Amor inqt:Sed tãto mihi est amoris æstus grauius tollerare:q̃to ætate me grãdiorem íuasit.¶Seriꝰ:tardius & ætate,puectiori.¶Vulnus cæcũ:occultũ amorẽ.Virg.ignẽ cæcũ dixit.¶Scilicet ut teneros:similitudĩe suã mole stiã exprimit.¶Rude pe.nõ assuetũ:& in amore difficile.¶Sarcina amoris molestia.¶Fit ars enthimena:qd snia claudit̃.¶Ars fit amoris notio hẽt̃:faciliusq; tolleraẽ.Est.n.ars ut scribit Cice.quæ notis penitusq; pfectis:& in unũ exitum tẽdẽtibus & nunq̃ fallentibus rebus cõtinet̃.¶Vbi crimẽ condiscit̃ a teneris annis sanius sentiat̃.¶Venit in amoreꝫ incidit.¶Exacto tpe,puectiori ætate.¶Peiꝰ:grauiorībꝰpœnis.¶Tu no.s̃ua.paulatĩ repsit ab his quæ lædũt ad ea quæ,psunt:magnaq; festiuitate detecto amoris auctore:oẽm suspitiõem amouit:hẽbis inqt meæ pudicitiæ primitias.¶Vterq; no.cũ uterq; pudicitiã hactenus coluerimus.¶Est aliqd plenis,pomaria carpe ramis:a se fcm̃ cõmẽdat sumpta a reꝝ primitiis imagine.¶Sic tñ ille prior:crimẽ ab autore,purgat.¶Ille cãdor pudicitiæ.¶Erat no.labe:erat uiolandus.¶Sic autoris dignitate ¶Digno igne:elegãtis iuuenis amore. ¶Turpis adulter:theseũ significat q helenã rapuit:deide ad inferos ut plutoni,pserpinã raperet accessit.¶Fratrẽq; uirũq; Iouẽ intelligit:cuius Iuno est soror & cõiũx.¶Iã quoq; uix credas:studio & uolũtate.Hyp.sibi conciliat.¶Ignotas ar.in uenationem:cuius erat Hyp.studiosus.

Ars qd sit

Thesei fabula

VBER. ¶Venit oñdit amorẽ suũ adeo magnũ:ut ei resistere nõ ualeat.¶Grauior.i.maior.& uehementior.¶Quo.i.q̃to. ¶Serius.i.tardius.s.uenit.¶Intus:in pectore.¶Cæcũ uulnus.¶Occultũ & latẽs:utpote in aío fixũ:Vir.& cæco carpit̃ igni.¶Scilicet facit quãdam similitudinem:qua ostẽdit quã difficile ferat hunc amorẽ nouũ & sibi ĩsolitũ.¶Iuga prima.i.primum ĩposita collo.¶Lædũt grauant.¶Teneros iuuenes & inassuetos iugo.¶Captus de grege.i.nouellus & nondũ domitus.¶Vix patit̃ fræna:qa ea recusat:& plerũq; sessorẽ excutit tergo sic adaptatio similitudinis. ¶Subit sustinet actiuæ ponit̃.¶Primos.s.mihi.i.in assuetos.¶Sarcina.i.onus.¶Nõ sedet non locat̃ & stat.¶Ars fit ars est quæ dat certã uiã rõnemq; dicendi uel faciẽdi aliquid:est igit̃ sensus si qs uelit hẽre recte aliquã artem incipiat a teneris annis.¶Fit.i.pficit̃.Iuuena.hic fiunt hoies. ¶Vbi.i.qñ crimẽ.s amãdi.¶Cõdiscit̃ tota est una dictio cõposita.¶Teneris an.qa postea crescẽs fit ĩ eo doctior:& aliqd quottidie addit.Iuue.Nẽo repẽte fit turpissimꝰ.¶Quæ.s.mulier.¶Vẽit ad amorem:¶Exacto tpe:ptõ tpe ĩpĩ amori cõueniẽti.¶Peiꝰ.i.uehemẽtiꝰ:ut ĩfra peiꝰadulterio turpis adulter obest.¶Tu no.allicit eũ commendatiõe suæ pudicitiæ.¶Libamina:gustamẽta.¶Noua prima.i.tu eris primus q me uiciaueris:& pudicitiã meã abstuleris:nã a marito nõ aufert̃ mulieri pudicitia uel fama castitatis:sed ab aliẽo:dicit ergo se semp fuisse ĩtactã hactenꝰab oĩbꝰp̃terq̃ a Theseo marito & hyppolitũ fore primũ q eius pudicitiã delibet.¶Seruatæ:custoditæ.¶Nocẽs pa.i.uterq; piter:& uno eodẽq; tpe amittemꝰpudicitiã:qa adhuc fuisti ignotꝰmulieribꝰ:& ego ĩtacta aliis p̃terq̃ marito meo. ¶Est aliqd.q.d.nõ cõtẽnendũ.¶Carpe po.i.poma locũ posuit pomoꝝ p ĩpis pomis:& pomariũ ẽ repositoriũ pomoꝝ:pomeriũ uero locꝰubi sũt arbores pomoꝝ:sed interdũ cõfundũt poetæ sigñata.Oui.ĩ meta.id metuẽs ualidis pomaria clauserat Atlas mœnibꝰ.¶Deligere colligere.¶Primã:qa gr̃a maior solet eẽ prĩs rosis:nã uĩ quodãmõ sibi fœlix:q p̃t primã rosã decerpe:ita & q primũ cõcubitũ alicuiꝰmulieris cõseqt̃.¶Sic tñ ẽ q̃si q̃dã hypophora ad seĩpam:& ẽ sensus:illa ĩtegritas meæ pudicitiæ q̃ añ floruí. ¶Erat põderãda ab ĩsuetudĩe peccãdi.i.debuerã diligẽter s̃uare:ut nõ peccarẽ:quẽadmodũ nunq̃ añ peccauerã cũ aliquo:& ad hoc rñdet qd seqt̃ ¶At be.succes.ille candor.s.castitatis. ¶Quo cãdore gessi me.s.añ sine crĩe:qa nunq̃ feci aliqd quo possem eẽ ĩfamis.¶Erat no.i.cõsiderãdus & s̃uãdus. ¶Ab labe ĩsolita.i.a delicto & stupro ĩsolito:hoc fuit qd sibi ĩpa obiecit.¶At be.rñsio ẽ ad obiectiõẽ:& li dicit.licet s̃uãda eẽt castitas mea ĩuiolata tñ bene euenit q; in ea uiolãda elegi uiꝝ dignum.¶Peius:magis. ¶Obest.i.nocet.¶Turpis:ĩdignꝰ:uĩ.n.excusanda mulier q̃ cũ uiro digno cõmittat adulteriũ:uñ helena de mr̃e sua leda quæ cũ Ioue cõcubuit dicit:illa bene errauit:culpãq; auctor̃ redemit.¶Si mihi.,pbat dignũ eẽ amorẽ suũ:qa si det̃ sibi optio Iouis & Hyppoliti:dicit se p̃positurã eẽ hyppolitũ ioui.¶Frẽm & uiꝝ.i.iouẽ frẽm & maritũ suũ:nã ambo saturni & opis filii fuerũt.¶Præpositura:potiꝰelectura.¶Iã quoq; s̃m p̃cepta ipsius Oui.in arte amãdi:qbꝰ rebꝰ delectant̃:quos amamꝰ:eisdẽ dẽmus & nos delectari: iõ qa hyppolitus delectabat̃ uenatiõe dicit phædra uideri sibi sæpe exire in uenatiõẽ & oĩa agere q̃ ĩpe hyppolitꝰ agere solitꝰ sit. ¶Vix cre.parẽthesis:& ẽ scda psona,p tertia.i.uix credat aliqs.¶Mittor:nõ ab.aliquo:sed meo,pprio affectu. ¶Ignotas ĩsuetas mihi.¶Impetꝰ magna uolũtas.¶Per sæ.fe.q̃s tu ĩseq̃ris p siluas.¶Libet ẽ uolũtas.¶Pressis agitatis.Virg.aut spumãtis apri cursũ clamore p̃mentẽ.¶Hortari ĩstigare mea uoce:ut faciũt uẽatores.

Ars quid agat

Pomariũ quid sit

Pomeriũ quid

Amoris p̃ceptum de mente Ouidii

¶ Delia:Diana ĩ delo ĩsula nata uenatiõis dea ẽ.¶ Pria añ oẽs deos maxĩe ueneráda.In rhetia q̃ lydia arcaꝫ næ iuẽit:& ex ligno cãpão cæteris p̃ferunt.¶ Iuuat torq̃n.fre.delectat me cohibere currẽtes equos.¶ Seruare moderari.¶ In puluere:ĩ apto cãpo.¶ Eleides:bacchi mistræ dñr a baccho quẽ ab Helo oppido Helicõio siue ætholo:ubi illi⁹orgia celebrant heleũ ĩ metamorphosi dixius nũcupari:ĩ quo q̃tũ alii a uero desciuerit. nisi sepultoꝶ mãib⁹ pcerẽ referẽdũ putarẽ:sed satis sit diligẽtiores admõuisse.¶ Acatæ fu.bac.nũine afflatæ. Sacra alia sũt tacita & mystica:Alia cũ afflatu numĩs:adhibitisq; oĩum generꝶ instrĩs apta:q̃lia sũt orgia Bachi & cybeleia q̃ græci εν•λσισμόσ uocãt.¶ Quæq; sub iõ tympa.col.mo.cybeles mistras sigñat:q̃ afflatæ deum mr̃is nũine sacrificãtes discurrebãt ab ida phrygiæ monte ad olympũ:q ẽ ad antãdri plagã:ut euripides ĩ palamede auctor ẽ.Sũt.n.olympi q̃ttuor ĩ thessalia.ĩ missia:in phrygia:de quo Sophocles ĩ polyxẽa tradit.q̃rtus in æthiopia. Sunt.n.sacra liberi pr̃is & cybeles cõia:ut Stra.placet eoꝶ mistri dñr Silleni satiri.Titiri.Bacchelene.Thiades: Minallões:Naiades:Nymphæ:Bassarides:Heleides.¶ Aut q̃s se. dryades:eas ĩtelligit:q̃ qm̃ fontana numina:aut ne morea uidissent lymphatæ dicebant eas resipiscere a furore ñ possẽ magis tradebãt:nisi talpaꝶ sanguĩe spgerent:ut autor ẽ Ply.¶ Fauni bicor.nocturnis numĩb⁹agitati alii furebant: ueluiti hi q a phaunis noctu sub pellib⁹ rñsa petere solebãt in latio.¶ Nã faun⁹pici fili⁹:ut scri.Gai⁹bassus prim⁹ Saturno auo in latio sacra ĩstituit:patrẽ picum ĩter deos retulit. Faunãq; sororẽ:eãdẽq; cõiugẽ cõsecrauit.quã.M.Var.bonã deã appellatã tradit:mulieribusq; rñsa dare cõsueuisse: & faunũ uiris.¶ Attõuere:lymphaticas fecerũt.¶ Cũ se fu. il.remi.postq̃ cessauit ĩsania.¶ Tacita:q̃ amorẽ hũc hactenus p̃ssi:alii inq̃t putãt me numĩe afflatã:sed amor me furibũdã reddit.¶ Forsitã hũc fa.ge.locũ aptũ ẽ a fato sumi & diis.uñ suũ purgat facin⁹.oẽs inq̃t ex mea familia amarũt.& id fortasse deoꝶ accidit.uolũtate ¶ Petit:exigit.¶ Iuppiter eu.ut uersũ ĩ tauꝶ Iouẽ taceã.Id nigidii ñ uĩ omittẽdũ.Neptũnũ iq̃t Ioui tauꝶ dedisse hũani ĩtellcũs illũq; europã ex phẽicia ĩ cretã ad iouẽ abegisse.

Iã mihi prima dea ẽ arcu p̃signis adũco
 Delia:iudicium subsequar ipsa tuum.
Aut trẽulũ excusso iaculũ uibrar̃ lacerto.
 Aut in graminea ponere corp⁹ humo.
Sæpe iuuat uersar̃ leues ĩ puluere curr⁹:
 Torquentem frenis ora fugacis equi.
Nũc feror ut bacchi furiis eleides actæ:
 Quæq; sub idæo tĩpana colle mouẽt.
Aut q̃s semideæ dryades fauĩq; bicornes
 Numine contactas attonuere suo:
Nãq; mihi referũt:cũ se furor ille remisit
 Omnia:me tacitam cõscius urit amor.
Forsitan hũc fato gñis reddam⁹ amorẽ:
 Et uenus ex tota gente tributa petit.
Iuppiter europã:pria est ea gentis origo:

¶ Prima p̃cipua maximã.¶ Delia diana a delo ĩsula:in qua nata dicit.¶ Præsignis arcu:qa eo telo utit iudiciũ tuũ:qa sicut iudicas hãc uenationis deã p̃cipuã:quã colas:ita & ego iudico.& quod tu sentis idẽ sentio. ¶ Aut tremulũ repetendum est uerbũ supius positũ libet uibrare quassare:mouere.¶ Excusso fortiter moto graminea.p graminosa.i.plena graminis.i.herbæ in qua sæpe uenatorib⁹ suaue est reqescere.¶ Versare uerrere & arte regere.in puluere in cãpo puluereo.¶ Torquere.s.me.i.flectẽtem. ¶ Fugacis.i.celeris Iuuena.de equo.cuius clara fuga añ alios & prius in æquore pul.¶ Nũc fe.dicit ĩterdũ nimia ui amoris se fieri ĩsanã:& similẽ sacrificãtibus Cybele.¶ Feror rapior impetu animi.¶ Eleus.unũ ex noibus Bacchi:ut in Ouidi.vi.meta.Nyctele⁹Eleusq; parens inde.¶ Eleides bacchæ dñr.¶ Actæ agitatæ.cõcitatæ.¶ Furiis:qa credit ĩmittere furias:qd̃ fingit.pp uim uini.¶ Quæq; sub iõ mulieres dicit sacrificãtes Cybele q̃ colit in phrygia.cui sacrificãtes tympana pulsabãt.Vir.tympana uos buxusq; uocat berecynthia.Iuue.aut resupinati cessantia tympana galli.nã galli sacerdotes Cybeles sũt.¶ Sub iõ col.sub ida mõte phrygiæ.¶ Aut q̃s dicit se sæpe similem eẽ eaꝶ quæ nymphaꝶ faunorũq; spũ uexat.sũt.n.q̃si furiosæ ĩde lymphatæ dñr q̃si nymphatæ a nymphis. Vir.& totã currit lymphata p urbẽ.¶ Dryades nymphæ q̃rcuũ.nã drys q̃rcũ sigñat.¶ Semideæ:nõdũ ĩ cœlo receptæ:nã semidei dñr nõ dũ oĩno digni deitate.q̃lia sũt terrẽa numĩa.& iõ semideos appellãt q̃si nõ plene deos.¶ Bicornes:ut.n.oñdit diuus Hieronym⁹in uita pauli primi heremitæ effigiẽ hñt capraꝶ & cornua ĩde alibi cornigerũq; caput piu p̃cinctus acuta faun⁹in ĩmẽsis qua tumet ida iugis.¶ Attõere.i.attonitas reddidere.¶ Suo nu.quo eas mouẽt.¶ Nãq; mihi dicit se nõ sentire illã ĩsaniã.sed postq̃ furor est remissus dici sibi uel ab ancillis.uel ab aliis.eã fuisse in hoc furore.¶ Referũt narrãt.oĩa ista q̃ mihi accidere dixi.¶ Ille fu. est remissus quo ita agitabar.¶ Remisit se.diminut⁹ẽ.¶ Cõscius amor.i.cui⁹ego sum cõscia.qa ille est cã oĩum hoꝶ furoꝶ.¶ Forsitã.ne hyppolit⁹dicat hũc amorẽ omitti & reiici a phædra dicit eũ eẽ fatalẽ:& iõ non posse repelli.¶ Reddam⁹.i.reddere hoc est attribuere possum⁹.¶ Fato gñis.fortũæ meæ gẽtis ¶ Et ue.ex to. Tãgit fabulã uen⁹.n.ĩdicãte sole dep̃hẽsa ĩ adulterio cũ marte a uulcão marito.ægre tulit iniuriã ĩdicii:itaq; ut ulcisceret se ĩmisit ĩ oẽ gen⁹solis ĩpatiẽtiã amoris:ita ut nulla fuerit de gẽte solis mulier q̃ castitatẽ suare potuerit sic̃ nũc oñdit phædra.¶ Perit tri.qa pp ĩiuriã a sole auo meo sibi illatã uoluit tributa libidis sibi solui a tota gẽte ñ solũ martis q̃ filia fuit solis.sed ẽt a gẽte pr̃is nullã.n.uoluit eẽ ĩmunẽ.ẽ ãt trãslatio sumpta a subditis q supiorib⁹p̃stãt tributa.¶ Iuppiter eu. Agẽoris Tyrii regis filia formosissima.cũ littore maris ubi armẽta pascebant spaciaret.Iuppiter ei⁹amore capt⁹ in tauꝶ cãdidissimũ & placidissimũ se cõuertit cui⁹illa pulchritudinẽ admirata accessit.ppi⁹.quẽ cũ uideret placidissimũ ausa est ẽt ei⁹tergũ inscẽdere:at ille paulatim ad litt⁹.pgressus.tandẽ mare ĩtrauit:& eã in cræta detulit.ibiq; cũ ea cõcubuit:ex qua genuit Minoẽ:re aũt nera Iuppiter rex crætæ capt⁹amore europæ cũ eã aliter hr̃e nõ posset naui q̃ signũ tauri hẽbat eã abduxit. ide a poetis dat⁹ẽ loc⁹fabulæ.qd̃a tauro sit abducta.¶ Pria:qa ex ea natus ẽ minos pr̃ meus.¶ Origo p̃cipium gentis familiæ nostræ.¶ Dissimulante occultante:quia in forma thauri iuppiter latebat.

ANTO
Diana ubi locoꝶ nata sit
eleides uñ nomẽ traxere
Sacrorũ genera q̃ sint
Cybeles quæ sint
Olympi quot sint
Mistri bacchi & cibelis quo nomine nuncupentur
dryadum fabula
Fauni qui sint & a quo nomẽ Sortiti fuerint
Faunus qs fuerit
Nigidii opinio
VBER.
Diana unde dicta
Eleides
Cybele
Ida mons ubi sit
Driades unde dcẽ
Semidei q dicantur
Faunorũ effigies
Veneris fabula
Iouis fabula cũ ipsi⁹ allegoria

ANTO. Pasiphae fabula cũ ipsius allegoria Thesei fuga

¶Pasiphæ mater:solis & cretes filiã amauit tauꝝ:cum quo Dedali ope concubuit.fabricatam ex ligno uaccam corio illius texit:quã taurus amabat:alii ducẽ minois:alii athletã ut diximus tauꝝ tradiderũt. ¶Decepto:qꝛ ñ amatam uaccã putabat. ¶Crimẽ & onus:Minotauꝝ significat. ¶Aegides:Theseus. ¶Secutus ducẽtia filia:Labyrinthũ filo euadere:Dædalus ariadnam docuerat. Ariadna id theseo monstrauit. Higinus coronã a Vulcano factam cũ gẽmis indicis Baccũ Ariadnæ dedisse scribit:Ariadnã theseo:cuius fulgore labyrinthũ resoluit. ¶Curua te.labyrinthũ. ¶Ne for.pa.Minoia credar:ut uidear esse ex Minois gñe. ¶Eo in socias leges:in sci necessitatẽ meæ gẽtis qđ ẽ ut oẽs ament. ¶Hoc quoq:ut ego ariadnæ soror te & theseũ amemus. ¶Dom⁹una:ægei familia. ¶Duab⁹:mihi & ariadnæ sorori. ¶Parẽte theseo. ¶Thesydes hyppolitũ ĩtelligit:nã plures fuerũt thesei filii ut retulim⁹. ¶Rapuerũt ad amorẽ allexerũt nisi ad ariadnã uerbũ referat:q̃ these⁹ rapuisse tradit. ¶Bina trophea:duas ob hãc uictoriã statuas uobis erigite. ¶Tempore quo nobis:a loco & tẽpore πατοσ est a Diodo.dissentit aliã secutus historiã:ille tñ non phædram eleusinã:sed hyppolitũ Athenas ad sacra cereris pfectum esse tradit:cũ phædra illius amore capta est. ¶Eleusis:urbs actica:ubi mystica cereris sacra celebrabant tuñ Eleusina mater dicit. ¶Gnosia:cretæ oppidum Gnosos minois regia ex Gnoso ad sacra cereris quæ matronæ celebrabant phædra cũ aliis Cretensibus puellis cõuenit. ¶Cãdida uestis erat:affectiõe suum crimen tutat:circũscribit Hyppoliti formam:eam quæ posset ad amorẽ ẽt inuitas trahere. ¶Cãdida uestis:romanoꝝ est iuuenum:unde & toga pura dicebat:qua ẽt in saturnalitiis spectaculis utebant imperatores Nã argiuæ ĩ luctu cãdida ueste utebãt:ut scri.Plutar. ¶Flore:serto floreo:qđ primũ ĩstituit Siciõia glicere.

de amore phædræ uaria opinio Eleusis urbs a quo eleusina ub locorum sit

Dilexit:tauro dissimulante deum.
Pasiphae mater decepto subdita tauro
Enixa est utero crimen onusq suo:
Perfidus ægides ducentia fila secutus:
Curua meæ fugit tacta sororis ope.
En ego ne forte parum minoia credar:
In socias leges ultima gẽtis eo. (b⁹:
Hoc quoq fatale ẽ placuit dom⁹una dua
Me tua forma capit:capta parẽte soror
Thesydes:theseusq duas rapuer sorores
Ponite de nostra bina trophea domo.
Tpe quo nobis inita est cerealis eleusis
Gnosia me uellem detinuisset humus:
Tũc mihi pcipue:nec nõ tñ añ placebas:
Acer in extremis ossibus hæsit amor.
Candida uestis erat:pcincti flore capilli:
Flaua uerecundus tinxerat ora rubor:

VBER. Pasiphae q̃ fuerit & quo pacto pnuncianda sit Ariadnæ

¶Pasiphae:nõ p æ diphthongũ:sed p ae diuisas syllabas pnunciadũ est. Fuit aũt pasiphae filia solis:quæ tauri turpi amore capta cũ eo cõcubuit:ex quo genuit Minotauꝝ:ut plenius in secũda epistola sup eũ locũ. Et tauri mixtaq forma uiri. ¶Decepto fraudato:qa facta lignea uacca supposita ẽ pellis uaccæ quã magis taurus amabat:& illa ĩclusa in illa uacca lignea quã dædalus fabricauerat tauri coitũ excepit. ¶Enixa est.i.pepit. ¶Crimẽ onusq.i.onus criminosum & infame:endiadis est. ¶Perfidus ægides:aliud exẽplũ suæ sororis ariadnes quæ thesei amore capta ei modũ dedit:quo Minotauꝝ interficeret:& ex labyrintho posset exire dato ei filo:qđ secutus ueniret ad egressum labyrinthi:narrata est alibi supius hæc fabula. Aegides theseus fili⁹ Aegei. ¶Perfidus:qa nõ seruauit fidẽ sorori meæ datã. ¶Fugit euitauit. ¶Tecta curua piphrasis ẽ labyrinthi:erat.n.multis circuitib⁹ factus. Vir.ille dolos tecti ambagesq resoluit. Cæca regẽs filo uestigia. ¶Ope soro.auxilio qđ ei dædalus ĩdicauerat:q ipm labyrinthũ fabricauerat. ¶En ego:iũgit se supradictis quaꝝ amorẽ fatalem esse dixit. ¶En ecce. ¶Vltima gẽ.qa oẽs q̃ me añcesserũt ita fecerũt:qa Minos & pasiphae nõ hẽbãt aliã filiã minorẽ natu phædra. ¶Socias mihi & illis cões. ¶Leges cõditiões. ¶Ne for.pa.cre.mino.i.ne si aliter eẽm nõ putarer eẽ de gẽte Minois:quæ fataliter amori subiecta est:minoia uel filia Minois:uel de eius gẽte. ¶Hoc.s.qđ sequit. ¶Quoq sicut amor fuit fatalis. ¶Placuit:ecce qđ est fatale. ¶Quia una dom⁹.s.tua duabus ariadnæ sorori meæ & mihi. ¶Sorori ariadnæ. ¶Capta amore uicta. ¶Parẽte tuo. ¶Thesydes hyppolitus. ¶Põite erigite & oñtate. ¶Bina trophea:bina monimẽta uictoriæ. ¶De do.no.ex q̃ duas rapuistis:trãslatio sũpta a militia:nã trophea dñr bellicæ uictoriæ monimẽta a uersis hostib⁹dcã:nã trepo sigñat uerto:nñi addũt aspira. ¶Tpe cõmemorat tpus quo primũ est capta amore hyppoliti:dicit.n.fuisse cũ mysteria cereris eleusinæ celebrarent:est aũt eleusin siue eleusis:nã utrunq dicit:urbs atticæ,ita dicta ab euẽtu cereris:nã eleusis græce aduẽtũ sigñat. In ea,ut scri. Stra.fuit eleusinæ cereris tẽplũ & phanũ mysticũ qđ lotin⁹ appauit. Dio.ẽt scri.cererẽ tũ ãplissimis sacrificiis cultã fuisse:tũ eleusinæ mysteriis q̃ antiqtate castimõiaq apđ oẽs hoĩes sũt uulgata:ĩ his igit sacris dicit phædra se uidisse hyppolitũ:& ei⁹amore exarsisse:quo tpe optat se fuisse ĩ creta:qa ñ ĩcidisset ĩ tãtas curas amoris. ¶Eleusis ce.i.cereri sacrata:uel ĩ q̃ ceres colit. ¶Inita ĩtrata:adita. ¶Vellẽ cuperẽ. ¶Tell⁹gno.i.terra cretẽ ĩ q̃ sũ nata. ¶Detinuisset me hũisset me:qa ñ ĩcidissẽ ĩ tãtas curas:tũc cũ uidi te apđ eleusinã. ¶Necnõ.i.ẽt añ alio tpe. Acer uehemẽs & ĩexpugnabilis. ¶Hæsit affix⁹ẽ. ¶Extrẽis os.i.ĩ medullis q̃ sũ ĩtra ossa:extrẽa ãt ñ exteriora:s3 ĩteriora h̃ loco ĩtelligam⁹.i.ultĩa extrẽa ãt ossa sic dicius sic primũ & ultimũ:primã.n.terrã dicius uicinã littori:si ex mari ueniam⁹:ut Vir.i.æn.priaq uetãt ɔsistere terra:at si ĩ mare eam⁹erit ultĩa:sic ĩtelligi dẽt h̃ loc⁹ut dicam⁹extrẽa ossa magis ppinq̃ medullis in qb⁹maxie dr eẽ amoris calor. Vir.est mollis flãma medullas:ordo ẽ amor acer tũc pcipue hæsit ĩ extre.os.&c.reliq̃ dcã sũt p parẽtesim. ¶Cãdida oñdit ea q̃ excitauerũt tãtã flãmã amoris.s.cultũ hyppoliti:& naturalẽ q̃ndã decorẽ. ¶Cãdida:aut qa hyppolit⁹in sigñũ ĩtegritatis & pudicitiæ delectaret tali ueste:aut qa mos sacroꝝ fortasse talẽ exigeret hitũ. ¶Præcicti ornati. ¶Flore floreis corõis. ¶Tinxerat:pinxerat. ¶Flaua alba cũ rubore : flauus.n.color:ut scri. Au.gel.ex albo uiridi & ruffo cõstat:unde appellamus flauas segetes cum sunt iam maturitati ppinquæ:tunc.n.hñt talem colorem. ¶Verecundus iuuenilis & qualis ex uerecundia puenire solet.

Trophea quæ sint Eleusis cui sacrata fuerit

Medulæ q̃ sint

Flauus color qs sit

Rigidū tru. qđ alii sæuitiæ & rusticitati ego fortitudini tribuo. Rigor supciliū. Capil. po. si. ar. cult⁹ negligētia. Luctātia: repugnātia. Recuruas: flectis tuo arbitrio moderaris: lȝ equ⁹ sua ferocia ꝛpugnet. Miror pedes tuos flexos: optimi cōsessoris ē: ut pedes i orbe alti⁹ figēdo flectat. In exiguo orbe. i. ciclo ferreo quo eqtis pedes sustētant: qm̄ prisci illi hoc nō uterēt: iō nōnulli ad eq pedes retulerūt q ī exiguo spacio flecterent: qđ nō placet. Torqs hastile: q fuit iuuenū uet⁹ exercēdi mos: ꝑsertim in latio. Ora uer. cōuertis me in admiratiōem. Venabula cornea: ex cornu arbore: nec erat plus ligni q̄ ferri: primusq̧ pise⁹ repperit. — ANTO.

Venabula q̄ materia fuerant & qs primus ea reppit

Cephalus q fuerit & q in uenatiōe clari fuere

VBER.

Q uę́q̧ uocāt alię uultū: rigidūq̧: trucę́q̧
Pro rigido (phædra iudice) fortis erit.
Sit ꝓcul a nobis iuuenes ut fœmīa cōpti:
Fine coli modico forma uirilis amat.
Te tu⁹ iste rigor: positiq̧ sine arte capilli:
Et leuis egregio puluis in ore decet.
Siue ferocis eq luctātia colla retorques:
Exiguo flexos miror in orbe pedes.
Seu lētū ualido torques hastile lacerto:
Ora ferox in se uersa lacertus habet.
Siue tenes lato uenabula cornea ferro:
Deniq̧ nostra iuuat lumia qcqd agis.
Tu modo duritię̄ siluis depone iugosis:
Non sum materia digna perire tua.
Q uid iuuat icinctæ studia exercer̄ diāæ
Et ueneri numeros eripuisse suos.
Q đ caret alterna requie durabile nō est:
Hæc repat uires: fessaq̧ mēbra nouat
Arcus & arma tuæ tibi sint imitāda diāæ:
Si nunquam cesses tēdere: mollis erit.
Clar⁹ erat cephal⁹ siluis: mltaq̧ p herbas

Tu modo duritiē: rusticitatem exuēdam esse suadet: argumētatiōe colligit: Dianæ studiosis amorē conuenire. Dianæ studia: uenationū. Incinctæ expeditæ & agilis. Numeros eripuisse: ꝑtātem iminuisse: q nō implet nūerum uim iminuit. Quod caret alterna reqe: qđ nō hēt intermissiōem Nō est durabile: diuturnū eē nō pōt. Nouat reficit & fouet post labores. Arcus & arma: similitudinē sniam firmat. Clarus: erat siluis cephalus: optimus uēator exēplo firmat fcm̄ in uenatiōe claruerūt ut scri. Xeno. Cephal⁹. Mymaliō & æneas. Aurora cephalū amauit.

Q uę́q̧ uocant: qa phædra non poterat negare in hyppolito esse quandam uultus seueritatē: a scribit eam uirtuti & diē non appellandū rigidū aut truculentū uultū hyppoliti ut aliæ mulieres dicūt: sed suo iudicio esse fortem. i. uirilē: nā fortitudo ꝑprie est uiroꝝ. Pro rigido. i. loco rigidi. Sint ꝓcul: nō placēt inqt nobis isti muliebres ornatus in uiris. Cōpti: ornati. Coli: ornari. Modico fine: appar. tu & mēsura moderata: & nō nimia: ut mulieres de qbus Terenti. dum moliunt dum comunt annus est: ideo in primo de arte dixit: forma uiros neglecta decet & idem paulopost hyppolitū phædra: nec erat bene cōptus: amauit. Te tuus: dicit illum rigorē quē aliæ mulieres dānāt in hyppolito decere. Rigor: seueritas in aspectu sine aliqua lasciuia. Positi: relicti. Sine arte: qa ars etiam est in ordinandis capillis. Leuis tenuis puluis: q significat exercitium. In ore in facie. Decet: scilicet te. Siue: discurrit Phædra p uarios actus & exercitia hyppoliti: qbus omnibus dicit se delectari: & primū arte eqtandi. Recuruas: reflectis. Luctantia: dura resistentia fræno. Ferocis: fortis. Miror laudo. & cū admiratione aspicio. Pedes: scilicet equi. Flexos reuolutos. In exiguo orbe: ī exiguo spacio terræ & circulo: nā hoc magnæ est artis eqtādi. Seu lentū: aliud exercitium iuuenile in iaculando. Torques iacis. Lentum molle: non asperum tactu codex quidam uetustus habet uastum pro lentum. Lacertus: idest brachium tuum. Ora: scilicet mea: qa aspicio quāta artæ iaculeris: hæc enim iuuenum exercitia quæ sunt fortitudinis ind. tia solent mulieres maxime capere: unde & Ouidius in octauo metamor. dicit Scyllā filiam. Nisi regis megarensium: nō solū pulchritudine Minois: sed etiam talibus uirtutibus esse captam. Venabula tela apta uenationi. Lato ferro: pro lati ferri: qualia solent esse uenatoria. tela. Cornea: non a cornu animalis: sed a corno arbore dura: ex qua fiunt uenabula optima est deductum deriuatiuū. Lumina: oculos. Tu mō: quasi dicat. hoc solū uelim ut non sis durus. Siluis iugosis: idest in siluis mōtium: ubi soles plurimum uersari. Tua materia: tua causa. Quid iuuat: quasi dicat. nihil. Studia: exercitia. Dianæ: id. st uenatiōis cuius ut supra diximus dea est diana. Eripuisse: iminuisse. Suos: sibi debitos. Numeros gradus amoris: qui dicunt esse quinq̧ uisus & auditus: contactus: & oscula: factum: uel numeros: idest effectus. Quod caret: sententia est. Alterna: uariata: & uicissim post labores sumpta. Durabile non est: non diu durat. Hæc requies. Reparat reficit. Fessa: fatigata & debilitata. Nouat: in pristinū statum reducit. Arcus: proponit ei exemplum notum. Et arma: ephexegis: idest declaratio: nam ponitur pro idest: arcus enim sunt arma dianæ. Mollis erit: scilicet arcus: & per consequens inutilis. Si nunquam cesses tendere: idest si semper fuerit tentus. Et inusu: & nunquam cesset. Clarus erat: adducit Phædra exēplum quorūdam qui in simili uitæ studio uersati sunt: quo Hyppolitus: quos dicit ab hyppolito esse imitandos in amore: sicut in uenatione. Cephalus atheniensis fuit filius: ut quidam dicūt æoli: sed ut Strabo scribit libro. x. Deionei filius fuit: a quo dulychium insula Cephalenia dicta est: is uxorē habuit procrin Erictei Atheniensium regis filiam: a qua ardēter amatus est: nec minus eam mutuo amore prosecutus: uerum cum studiosus uenationis in hymeto atticæ regionis monte ab aurora uisus & amatus fuisset: atq̧ in amorē mutuum ab ea inuitatus tandem ei assensus creditur: uerum cum eum suspectum haberet uxor de alieno amore exiuit ut eum depræhenderet: & ille fatigatus uenatione peteret auram a qua refrigeraretur: credidit procris esse nympham aliqua quā ille amaret. Cumq̧ in fructibus occultata se mouisset: credidit Cephalus esse feram: & immisso iaculo ineuitabili eam interemit: hæc fabula plenius scribitur ab Ouidio libro septimo metamorpho. in fine. Clarus: notus propter studium uenationis.

Gradus amoris q sint

Cephalus

ANTO. Adonis fabula Cynare etas

¶ Sapiēs:qm̄ relicto sene iuuenē petebat. ¶ A sene uiro:a tytono marito. ¶ Cynaraq; creatū Adonē cynaræ filiū ex myrrha significat:quē uenus amasse tradit̄ pcussus apro interiit. Cynaras:ut scri. Anacreon cyprioꝝ rex.c.&.lx.annos uixit. ¶ Oenides:meleager œnei filius. Athalāta mœnalia:arcadica fuit athalāta quā meleager amauit schenei filiā eādem amauit. Mimalion:licet alii nō recte schenei alterā tradāt filiā:alterā lasii:cū scheneus fuerit lasii filius. ¶ Spoliū feræ:apri calidōii caput qp illi Mele:dedit in fidē amoris. ¶ In tur.ista:amores nr̄os:his similes posteri referēt. ¶ Si tol.ue.si nō amori succubueris:rusticitate isimulādus es. ¶ Nec me sa.aspa nulla tecū uitabo picula:seq̄r tua studia. ¶ Hic te.troe.co. Troezē urbs ppe Isthmō distās a mari.vi.mil. pas.nūcupat̄ a troezene pelopis filio:q cū fr̄e pytheo ex pisea terra cōmigrās illic regnauit:eo mortuo regnū obtiuit pytheꝰ thesei mr̄nus auus apud quē diximꝰ hyppolitū nutritū. ¶ Regna py.ubi regnauit pytheus. ¶ Isthmos angustiæ sūt peloponesi q̄.xl.stadia ab ionia ad ægeum distāt. peloponessum isulā facere uoluerūt demetriꝰ.C.iuliꝰ.Cæ. Calligula ip̄ator:& Nero:cœptū ē sp īfausto exitu. ¶ Tpe ab.soluit q̄ obesse potuissent:primū fore rē facilē demonstrat Thesei abn̄tia.deīde in odiū ducit grauia recolēs facinora q̄ in utrūq; gessit. ¶ Diu ab.quo nos faciliꝰ nr̄am seq̄mur uolūtatē. ¶ Heros ne.theseꝰq se apud Minoē neptūi filiū iactauit,pbauitq; fcm̄ anulus quē ī mare piectū iterꝝ ad minoē rettulit. ¶ Ora:pr̄ia sign̄at thessaliæ orā:q̄ circa peneū erat.ubi potētatū ixionē pirythoi pr̄ez tēuisse scri.dio. ¶ Nec ī.ut pyrithoi aīcitiā mihi & tibi p̄ponat theseꝰ.

Troezen urbs ubi locoꝝ sit & unde dicta

Isthmos qd:& ubi locorū sit

Fortunæ ludibriū

Ixion ubi regnauerit

Cōciderant illo percutiente feræ.
Nec tn̄ auroræ male se p̄bebat amādū.
Ibat ad hunc sapiens a sene diua uiro:
Sępe sub ilicibꝰ uenerē:cynaraq; creatū
Sustiuit positos quælibet herba duos.
Arsit & œnides in mœnalia athalanta:
Illa feræ spoliū pignus amorís habet.
Nos quoq; iā primū turba nūerēur ī ista
Si uenerem tollas rustica silua tua est.
Ip̄a cōes uēiā:necme salebrosa mouebūt
Saxa:nec obliquo dente timendus ap.
Aequora bīa suis oppugnāt fluctibꝰ isth (mō
Et tēuis tellus audit utrūq; mar̄.
Hic tecum troezena colā pytheia regna:
Iam nunc est pr̄ia charior illa mea.
Tpe abest:aberitq; diu neptunius heros:
Illum pirythoi detinet ora sui. (mus
Pręposuit thęseꝰ:nisi nos māifesta nega
Pirythoum phedræ pirythoumq; tibi:
Sola nec hæc ad nos iniuria uenit ab illo:
In magnis læsi rebus uterq; sumus.

VBER.

¶ Cōciderāt.iterfectæ fuerāt. ¶ Illo:cephalo. ¶ Tn̄.s.q̄uis daret opam uenatiōi. ¶ Male:iuitum:imo libēter adhærebat eius amori. ¶ Diua:aurora. ¶ Sapiēs:quæ puideret sibi amatorē pulchꝝ & iuuenē. ¶ A uiro sene.i.a Titono marito suo sene. Virgi. Titorni croceū linquēs aurora cubile: fuit aūt Titonus Laomedōtis filius:& priami fr̄:q ex aurora filiū suscepit Mēnona quem supra in pr̄ia epistola in auxiliū troianoꝝ uenisse diximus. Is Titonus lōgissimā uitā assecutus postremo in cicadā uersus tradit̄. ¶ Sæpe aliud exēplū hoīs ēt soliti uersari in siluis:quē nihilominꝰ amori indulsisse dicit. ¶ Cinyraq;. ¶ Creatū:Adonin dicit filiū Cinyræ & Myrrhæ eius filiæ incœsto cōcubitu genitū:ut scri. Oui.lib.x.met. Nā myrrha insano amore pr̄is accēsa:cum ob despationē eius potiundi de suspēdio suo cogitaret:a nutrice q̄ eiꝰ gemētis uocē audierat itellecta cā:in spē adducta potiūdi pr̄is destitit a pposito mortis:& tādē opa nutricis noctu sub p̄textu alteriꝰ puellæ deducta ad pr̄em cū eo cōcubuit:& Adonin concepit:ueꝝ post aliquot noctes cū pr̄ uoluisset uidere:quænā puella esset:illato in cubiculū lumine cognouit eē filiā suā q̄ cū stricto ense isequeret̄:illa in siluas pfugit:ubi deoꝝ miſatiōe in arborē sui nois cōuersa est:q̄ ēt lachrymans guttas emittit:ex qbꝰ gumi' myrrhæ ē. Adonis aūt puer sub cortice creuerat:& tādē tpe maturo lucia dea ptus fauēte in lucē editꝰ ē:q mox factus adolescēs formosissimꝰ a uenere nō minꝰ amatus ē:quā ip̄a Myrrha pr̄em amauerat:hūc monuerat uenus:ut uitaret feras a natura armatas:q̄les sunt leones:ursi:& apri ueꝝ cū ille cupiditate laudis oblitꝰ monitoꝝ ueneris apꝝ isequeret̄ ab eo iterfectus ē:quē uenꝰ multū fleuit:& eiꝰ sanguinē i florē purpureū cōuertit. ¶ Positos.i.iacētes. ¶ Illicibꝰ:sunt.n.ilices arbores magnæ & glādiferæ. ¶ Oenides.i.meleager. ¶ Arsit:amore icēsus ē. ¶ Athalāta mœnalia.i. Arcadica a Mænalo monte arcadiæ: narrata ē hæc fabula supra in epistola Briseidis sup eū locū cōiugis œnides uersus in arma p̄ce ē. ¶ Illa athalāta. ¶ Spoliū:caput aut ut alii uolūt pellē. ¶ Feræ:apri. ¶ Pignꝰ amoris:quo cōprobatus est amor Meleagri erga eā. ¶ Nos:ego:& tu. ¶ In ista tur.ī nūero istoꝝ:q licet uēatōe delectati sint.tn̄ ab amore n̄ abhorruerūt. ¶ Si tol.ue.i.amorē. ¶ Silua.i.uēatio tua. ¶ Est ru.nihil hēt pulchri aut iucūdi. ¶ Ip̄a:ego. ¶ Latebrosa:cauernosa.ubi sæpe latēt feræ. ¶ Mouebūt:terrebūt. ¶ Obliquo dē.aut qd̄ uere sit icuruꝰ dēs apri:aut qd̄ obliquū ferat ictū. ¶ Aequora:dic̄ phædra se n̄ derelicturā hyppolitū & futurā cū eo ī Troezene urbe quā ille libēter hītabat.dic̄ āt Troezēa eē ī isthmo Achaiæ:ē āt isthmos terra angusta īter duo maria:duo āt isthmi celebres mēorant̄ unꝰ achaicꝰ ī quo fuit Corynthꝰ:& alter Thraciꝰ.ī eo isthmo ē Troezē urbs ī sinu argiæ q Sarōicus dr̄.ī ea regnauit pytheꝰ pr̄ Ethræ auꝰ mr̄nꝰ thesei. Oui.li.xv.met.est ppe pytheā tumulꝰ troezēa &c.cuiꝰ loci hītatiōe delectatꝰ ē hyppolitꝰ.dic̄ igit̄ phædra se hītaturā cū eo troezēa:& eā hītationē qa placeat hyppolito placere ēt sibi plus pr̄ia sua. ¶ Illa:troezē. ¶ Carior:qa tu ea delectaris. ¶ Tpe abest:arguit a cōmoditate qd̄ Theseꝰ eiꝰ pr̄ absit. ¶ Tpe:ī tpe:opportūe. ¶ Diu:p lōgū tp̄s. ¶ Neptūiꝰ he.theseꝰ neptūi nepos:nā ægeꝰ filiꝰ fuit neptūi. ¶ Orā regio. ¶ Sui:amici:quē caꝝ hēt. ¶ Præposuit:adducit theseū in odiū hyppolito dicēs eū pluris facere Pirythoū q̄ eū:& q̄ p̄am phædrā. ¶ Māifesta:quæ appent & nō indigēt pbatione. ¶ Sola:pgit amplificare odium Thesei:hæc sola iniuria.s.qd̄ plus amet Pyrithoū q̄ nos. ¶ Vterq;:ego & tu. ¶ In magnis rebꝰ.i. in rebus maioris momenti. ¶ Ossa:ecce commemorat prius iniurias in se a theseo illatas.

Titonis q fuerit

Adōis de quo supra

ilices arbores q̄

Mænalus mons ubi locoꝝ sit

Troezen

Sinꝰ saronichus q

isthmus thratius ubi locorum sit

¶Mei fr.miotaurꝫ itelligit quē substulisse theseū diximꝰ ad deucalionē referri nō placet:quē aiūt theseū pe misse i aditu labyrithi.Quō ergo sororē siue filiā phædrā theseo despōdisset:si i pugna miotauri cecidisset. ¶Claua tri.clauā:iphito ꝑdoni trucidato substulit theseꝰ nō ꝓcul a troezene:gessitq̧ postea more herculeo i signū uictoriæ.¶Soror:ariadna rapta a theseo i naxo relicta ē:q̄ orinto bacchi sacerdos excepit:ut au.ē Plu. alii tradūt diu apđ theseū ꝑmāsisse & ex eo gēuisse iopionē & staphilū.Peō amatusiꝰ tradit ariadnā i cypro theseū deseruisse grauidā exceptāq̧ a mulieribꝰ cypriis añq̄ pareret iteriisse.¶Securigeras pu.amazōes q̄ secu ri utebāt i ꝑlio a pēthesilea eaꝝ regia iuēta.¶Patēs:hyp. polite siue antiope una amazonū.¶Digna fa.na.nō absi. milis filio fortitudie.¶Vbi sit:mr̄ iuidiose obiicit matris iteritū.¶Latꝰen.pe.theseꝰ illā teucidauit ad qđ ur̄ accede, re didimꝰq scri.Hyppolitā cū Theseo cōgressā:Dio.tñ & Pluta.tradūt a molpadia amazōe trucidatā cū ꝓ theseo pu gnasset i eo ꝑlio qđ amazōes cū theseo gesserūt i eo loco acticæq amazōiꝰ ē appellatꝰ.¶Tāto pi.nec filiꝰ potuit mr̄i uitā ꝑuare apđ patrē.¶Nec nup.qdē:nō uxor sed cōcubia ¶Nothꝰ:nō mr̄imōio gēitꝰ:q i pr̄no regno succedere nō possit.latinū nomē hac sigñatiōe nō hēmꝰ:ut Cice.scri.in oratore.¶Fratres:dēophoōtē & athamāthū sigñat.¶Tol lēdi:nutriēdi:tua cā illos inqt trucidassē.¶Medio ni.iter patiēdū.¶Forēt ru.uiscera:abortꝰ emisissem ne tibi regni successio tolleret.¶Inūc:ironia ē:ihibet.n.licet cōcedere uideat.¶Reuerere:uenerare:nō te moueat pietatis pater næ ueneratio qn eiꝰ thalamū ieas.¶Et fa.abdi.oī conatu a successiōe deiicit.¶Nec qa pri.soluit q̄ obeē potuisset:pri mū nō eē nefariū si iūcti sanguie coeāt in fœdera uētris a deoꝝ auctoritate ꝓbat.Nō certaris noium pietate: ē.n.ua- num id ueteri.¶Rustica regna ante saturnum nullo cul- tu mortales uixerunt : regnante saturno fuit hæc pietatis obseruantia non uirtute sed rusticitate.

Ossa mei fratris claua perfracta trinodi
Sparsit humi:soror ē ꝑda relicta feris.
Prima securigeras inter uirtute puellas:
Te peperit nati digna fauore parens.
Si quæras ubi sit:theseꝰ latus en se pegit:
Nec mater tanto pignore tuta fuit.
At nec nupta qdē: tædaq̧ accepta iugali:
Cur:nisi ne capes regna paterna nothꝰ
Addidit & fratres ex me tibi: quos tñ oēs
Non ego tollendi causa:sed ille fuit.
O utinā nocitura tibi pulcherrime rerū
In medio nisu uiscera rupta forent.
I nunc:& meriti lectum reuerere parētis
Quem fugit:& factis abdicat ille suis.
Nec qa priuigno uidear coitura nouerca
Terruerint animos nomia uana tuos.
Ista uetus pietas æuo moritura futuro
Rustica saturno regna tenente fuit.
Saturnus periit:perierunt & sua iura:
Sub ioue nūc mūdꝰ iussa sequare iouis

¶Mei fra.miotauri.¶Claua:telū fuit quo theseus ad imi tationē herculis.ē usꝰ.¶Sparsit:dilacerauit.¶Soror:ariad ne.¶Præda:rapina:ut in eiꝰ epistola ad theseū uidebimꝰ. ¶Pr̄a:nunc narrat iniurias illatas hyppolito:& ut iniuria uideat maior ꝓponit laudē eiꝰ matris:in q̄ accepit iniuriā. ¶Prima maxīa:excellētissima.¶Inter puel.secu.iter ama- zonas:q̄ securi ꝓ telo utebant.¶Parēs:hyppolita mr̄ tua. ¶Digna uigore nati:digna talē filiū pepisse.¶Vbi sit:mater tua.¶Peregit.i.trāsegit:& trāsfixit.¶Nec fuit tu.tāto pignore.i.nec ꝑp te pater tuꝰ habuit respectū eā iterficiēdi.¶Tāto pi.i.tāto filio plærūq̧.n mariti ca uēt inferre iniuriā uxoribꝰ nō ꝑp ipsas:sed ꝑp filios:quē qdē respectū dicit nō habitū fuisse a theseo.¶Acne nupta qdē:alia iniuria:qđ nō accepit in uxorē legitimā hyppolitā matrē hyppoliti:idq̧ fcm̄ fuisse dicit a the seo in odiū hyppoliti:ut nō legitime natus nō posset succedere paternæ hereditati.¶Cur.f.non est accepta. ¶Tæda iugali.i.legitimo matrimonio:nā in nuptiis tædas deferebant accensas.¶Nothus:nō legitime na- tus & scribit ꝑ th.nā sine aspiratione uentū significat.¶Addidit fratres tibi ex me.i.genuit etiam alios filios ex me q sunt fratres tibi.nā si amasset te nō curasset ex alia muliere suscipere filios:ne te offēderet ex phædra enim natus ē Demophoon:ut supra diximus:& Antilochus.¶Quos oēs filios patris tui:& tibi frēs.¶Ego nō fui cā tollēdi:excusat se:qa posset hyppolitus dicere: quare ergo aluisti si sciebas hoc esse mihi nociturū. dicit se nō fuisse sed Theseum:qui aluerit.¶Tollendi:alendi:educādi. Teren.Quicquid peperisset decreue- rūt tollere.& Iuue.Tollere dulcē cogitat hæredem.¶O utinam:optat se fuisse mortuā in partu si filii quos ex theseo genuit sunt nocituri hyppolito.¶Viscera mea forent rupta:fracta.¶Nisu:partu:nā niti pere signi ficat.in quo significato frequētius utimur composito eniti:sunt qui uolunt intelligere.uiscera.i.filii.sed pri- or sensus uidetur ostendere maiorē amoris affectum.¶Inunc:irrisio.¶Meriti:hironice.q.d.immo non me riti.¶Reuerere.i.honora : & caue ne uioles.¶Quem:te.¶Fugit:pater tuus.¶Abdicat:amouet:excludit. ¶Nec quia:qa hyppolitus posset dicere magnū eē nefas priuignū cū nouerca coire:ideo magna auctorita te refellit hanc obiectiōné:cū dicit hoc a Ioue ꝑmitti.¶Nomina uana:priuigni:& nouercæ:q licet noīe ipso uideant habere affinitatē tñ nō habent: & ideo dixit uana.nullius effectus.¶Nec terruerint.i.nec terreant. ¶Coitura:cōmiscēda.¶Priuigno:nā priuignus dicit quasi prius genitꝰ:hoc ē antequā nouerca adducta sit nouercā aūt quasi nouā arcā hoc est nouam uxorē dici qdā uolūt:sunt aūt noīa ad aliqd dicta sicut pater.& filius uitricus ēt priuigno opponit.dicit enim cui mater alicuiꝰ nupsit post prioris mariti mortē.¶Ista:hoc ꝓnomē ad cōtēptū refertur.¶Vetus:& ideo iam digna deponi.¶Moritura:quæ deficiet.¶Pietas.religio: & reuerentia cōcubitus inter affines.¶Aeuo sequēti:sæculo uenturo.¶Fuit.i.seruata est.¶Saturno:qui re- gnauit in Italia primis tēporibus cū Iano.¶Tenente regna rustica.i.regna quæ nullū habebant cultum.ui tuperat aūt illa tempora ut etiam uituperet mores: qui in eis seruabantur.& cauēdum ne dicat fuit rustica.

ANTO. Locꝰ enodatus

Iphitꝰ ꝑdo q fuerit & a quo trucidatus

Ariadnes historia

Amazōes quo teli genere in prelio utebantur

Quæ amazonum a theseo interfecte fuere

Amazōiꝰ locus ubi nam sit

Dēophoon & athamātus qui fuere

Mortaliū ornatꝰ saturni tpe, q fuerit

VBER. Gestamē thesei

Telū amazonum

Nothꝰ pro illegitimo quo pacto scribatur

Dēophoon & antilochus

Nitor & enitor im ꝓprie qd significet

Priuignus q & uñ dicatur

Nouerca q̄ & uñ dicta

Vitricus quis sit

Saturnus quo tpe regnauerit

ANTO: ¶ Facit esse fas:ondit eẽ piũ q̃cq̃d delectaret suo exẽplo. ¶ Illa co.cũ uiro iũgit. ¶ Suos no.ligauit. ¶ Prima cathena generis:amoris uiculo cũ aliquo ex sua gẽte. ¶ Nec la.ẽ ce. ¶ Nois iacturã soluit:celabim⁹ facile inqt crimẽ. ¶ Ab illa:uenere. ¶ Cognato noie:sub noie affinitatis. ¶ Nõ ti.p tene.difficultatẽ amouet. ¶ Tut⁹er. me.ab oĩ piculo & ĩfamia liber. ¶ Laudẽ:qm̃ qđ rarꝫ ẽ ĩ nouercis uidebimur mutua bẽiuolẽtia teneri. ¶ Tolle mo.cũ sit in poratiõe adẽpcatiõe cõmiseratiõnẽ mouet. ¶ Propata fœ.amoris pignora. ¶ Sæuit me cruciat. ¶ Parcat tibi:ñ sit molest⁹. ¶ Nõ ego dedi.sup.patos a mutata fortũa. ¶ Humilis:demissa reoꝝ timorẽ et primit:q ĩterdũ mutatis uestib⁹ad genua iudicũ.pcũbebãt. ¶ Certi si qd ha.am.in amore nihil ẽ certũ. ¶ Victa:nimio amore. ¶ Precor:ad pceps descẽdo. ¶ Quid dec.multa q amãt extra eoꝝ officiũ faciũt. ¶ Depuduit:pu.oẽm abieci.

Signa q̃ sint

¶ Sua signa:honestate: trãslatio a militib⁹ q in bello ordinem deserunt. ¶ Quod mi.sit ge.a.genere cõmiseratio ẽ. ¶ Qui pos.æquo.m.maris imperiũ obtinuit : ut scri.Dio.

VBER.

¶ Esse pium.i.licere & recte fieri. ¶ Quodcũqꝫ iu.i.q̃cqd liberet ¶ Statuit:iudicauit:uel legib⁹ sanciuit. ¶ Marita.i.nupta. ¶ Fratre:uel cum fratre:ut ppositio subaudiat̃:uel fratre pro fratri ut sit casus p casu ut apud Iuue. Quæ molle calẽum porrectura uiro miscet sitiẽte rubetã.p sitiẽti.licet.hic possit stare ablatiu⁹ absolute positus. ¶ Illa:laudat uinculum necessitudinis amoris & coitus:quod quidem dicit esse firmissimum. ¶ Catena:uinculo. ¶ Iunctura:cõiunctio generis cõsanguinitatis uel affinitatis & est sensus illa cõiunctio affinitatis:uel cõsanguinitatis: quæ ueneris nodis est ligata:est ualde firma. & inseparabilis. ¶ Cui iuncturæ generis. ¶ Nodos.i.nexus. ¶ Suos:qbus ipsa solet oĩa animalia inter se ligare. ¶ Nec labor ẽ cælare. Arguit nũc ab opportunitate celãdi quã ostendit esse facilẽ.nec labor.ordo est.nec labor est cælare.i.occultare.s.cõcubitum nr̃m. ¶ Pete munus.s.cælãdi. ¶ Ab illa.s.uenere. ¶ Licet.i.est licitum tibi ut petas:interponit̃ autẽ q̃si p parẽthesin. ¶ Culpa:peccatũ nr̃m. ¶ Tegi.occultari. ¶ Nomine cognato.i.sub noie cognatiõis. ¶ Viderit.i.si uiderit. ¶ Laudabimur:qa dicet nos hæc facer̃:ex charitate & pietate q̃ debet esse inter filiũ & matrẽ:& nõ credet eẽ ex turpi affectu. ¶ Fida:bona & nõ insidiosa q̃les:ut plurimuꝫ solent eẽ nouercæ.

Nouercarũ seuitia ĩ priuignos

Vir.Est mihi nãqꝫ domi pater:est iniusta nouerca. ¶ Non tibi:arguit a facilitate negocii dici quod cum ambo sint in eadem domo non erit multum laborandum:ut habeat aditum ad concubitum phædræ : quemadmodum sæpe laborant alii amantes. ¶ Reseranda:aperienda. ¶ Per tenebras.i.nocturno tempore:quod solet esse aptum amantibus.Tibullus.Hæc mihi te adducit tenebris &c. ¶ Duri:inexorabilis:uel crudelis: qui plus æquo sæuit in adulteros depræhensos.Iuue.& pœnas metuet quascunqꝫ mariti exigere irati.& paulopost. Exigit autem ĩterdum dolor plus quam lex ulla dolori concessit. ¶ Custos:qui solet adhiberi ianuæ.Iuue.Sed quis custodiet ipsos custodes &c. ¶ Vt tenuit.i.sicut alias mecum fuisti in eadem domo patris tui:ita nunc erimus:& nihil quod faciem⁹ erit suspectum. ¶ Vt:sicut. ¶ Vna:idest eadem. ¶ Aperta:idest in conspectu omnium ex affectu charitatis. ¶ Dabis aperta:ex affectu amoris uenerei. ¶ Culpa merebere laudem:idest peccando laudaberis. ¶ Licet q̃uis:tantummodo.q.d.cum nihil sit quod obstet. ¶ Properata:idest sine dilatione facta. ¶ Fœdera.s.nostri coit⁹. ¶ Sic pcat tibi.s.ut mihi.i.sæuiat sic tibi:ut mihi:uel sic ponat̃ adiuratiue & depcatiue.sicut diximus supra in eo loco.Sic oẽs peleus pater ĩpleat annos &c.i.sic amor nõ te lædat: sed sit tibi mitis. ¶ Ego q̃ sum neptis iouis & solis:hẽt aũt Emphasim hoc pnomẽ:ut apud Vir.Ast ego q̃ diuũ incedo regina. ¶ Heu ubi nunc fa.i.supbia & elatio mei generis.q.d.amor oĩa depssit. ¶ Et pugnare:ad excusationem suã hæc subdit. ¶ Pugnare:resistere. ¶ Certa sui.i.deliberaui. ¶ Siqd cer.correctio.qa amor leuis ẽ.& incõstãs. ¶ Victa.s.ab amore. ¶ Genibus tuis:hæc.n.erãt dicata misericordiæ:uñ supplicãtes ut supra diximus ad pedes eoꝝ qbus supplicabant iacebãt:& genua amplectebant̃. ¶ Quid deceat:qd sibi sit honestum:qa multa facit contra dignitatẽ suã. ¶ Depuduit.i.pudorẽ abieci.de.n.hoc loco nõ augmẽtum significat.sed priuationem. ¶ Profugus:qui a me discessit. ¶ Sua signa:trãslatio sumpta a militibus:q fugientes relinquũt signa idest uexilla:& hic est uerus sensus:nã qđ reliquerit signa.i.ruborẽ &cætera.aut qđ sit trãslatio a litteris sigillatis non cõuenit. ¶ Fassæ.i.mihi quæ cõfessa sum tibi amorẽ meum. ¶ Doma:flecte:translatio sumpta ab equis. ¶ Quod mi.legit̃ ẽt:Quid mihi?& melior ẽ lectio.q.d.qd pdest nũc mihi nobilitas?qd mei maiores?nã nobilitas ab amoĩ uicit̃ & ei cedit. ¶ Quid mi.s.ẽ uel pdest. ¶ Qui po.æquo.i.q dñat̃ cretæ &multis ĩsulis q̃ ĩ mari sũt.

Custos qs sit

Sic quot habeat significata

Hoc pnomen emphasim sp habet

Gẽua cui dicata sũt

Iuppiter eẽ piũ statuit quodcũqꝫ iuuaret
Et fas omne facit fratre marita soror.
Illa coit firma generis iunctura catenas
Imposuit nodos cui uenus ipsa suos.
Nec labor ẽ:celare licet:pete mun⁹ab illa
Cognato poterit nomine culpa tegi.
Viderit ãplex⁹ aliqs:laudabimur ambo
Dicar priuigno fida nouerca meo.
Nõ tibi p tenebras duri reseranda mariti
Ianua:nec custos decipiẽd⁹erit.
Vt tẽuit dom⁹ una duos:dom⁹ una tenebit
Oscula apta dabas: oscula apta dabis.
Tut⁹eris mecũ:laudẽqꝫ merebere culpa
Tu licet in lecto conspiciare meo.
Tolle moras tm̃ pperataqꝫ fœdera iunge
Qui mihi nũc sæuit sic tibi pcat amor.
Nõ ego dedignor supplex hũilisqꝫ pcari
Heu ubi nũc fastus altaqꝫ uerba iacent
Et pugnare diu nec me sũmittere culpæ
Certa fui:certi si quid haberet amor.
Victa precor:genibusqꝫ tuis regalia tẽdo
Brachia:qd deceat nõ uidet ull⁹ amãs.
Depuduit:pfugusqꝫ pudor sua signa reli
Da ueniã fassę:duraqꝫ corda doma(quit
qđ mihi sit gẽitor q possidet ęquor amios

¶ Proauū Iouē signāt cui assignant fulmina ab eo erat pria phædræ origo: ut ī argumēto diximus. ¶ Au⁹ual/ra.acu.solis filia fuit pasiphæ phædræ mr̄. Solis caput diademate acutis radiis ornabat. ¶ Nobilitas sub amo/ra.amore uicta generositatis meæ rōnē hr̄e nō potui. ¶ Miserere prio.meo℞ maio℞ dec⁹ respicias ne turpis amoris exitu uiolef. ¶ Est mi.do.suasio ab utili: dabo iqt dotē īsulā cretē. ¶ Iouis insu.ubi iuppiter natus ē & educat⁹. Vir. Creta iouis magni medio iacet īsula pōto. ¶ Regia to.qcqd ē p̄ni regni oratorio more nō hy/storico loqt. Nō.n.dos phædræ creta ē cōstituta. ¶ Flecte fe.ani.alia poratiōis ps. ¶ Mr̄: pasiphæ. ¶ Per ue.

ANTO. Ioui ful/mina attri/buuntur. Iuppiter ubi nat⁹ & educat⁹ sit

Q d ueniāt proauī fulmīa torta manu.
Q uod sit auus radiis frōtē uallat⁹ acutis:
Purpureo tepidū quí mouet axe diē.
Nobilitas sub amor̄ iacet. miserere prio℞:
Et mihi si nō uis parcere: parce meis.
Est mihi dotalis tellus iouis insula crętę:
Seruiat hyppolito regia tota meo.
Flecte feros aīos: potuit corrūpere tau℞:
Mater: eris tauro sæuior ipse truci?
Per uenerē parcas oro: q̄ plurīa mecū ē.
Sic nūquā quę te sperner̄ possit: ames.
Sic tibi secretis agilis dea saltibus adsit:
Siluaq℞ perdendas præbeat alta feras.
Sic faueāt satyri mōtanaq℞ numīa panes:
Et cadat aduersa cuspide fossus aper.
Sic tibi d ct nymphæ: q̄uis odisse puellas
Diceris: arētē q̄ leuet unda sitim. (cātis
Addīm⁹ his p̄cib⁹ lacrīas quoq℞: uerba p̄/
Perlegis: & lacrīas finge uidere meas.

patos: ab obsecratiōe. ¶ Pluria: uiolēta plus q̄ satis ē. ¶ Dea agi.dianā signāt q̄ incinctā dixit nūc agilē nūcupat. ¶ Sal tib⁹ secre.ubi lustra fera℞ sūt. ¶ Mōtanaq℞ nu.pa.euemer⁹ scri.ex uesta & cœlo natū esse pana cui⁹ uxor fuit ege: ex q̄ Iuppiter filiū sustulit quē egipana nūcuparūt qd' eges ca/pres & panos fili⁹ crederet. Herod. tradit pana hyrcino ore & crurib⁹ amēdesiis ī ægypto coli: colebat̄ p̄terea ī arcadia hispania & latio qd' arcades īcolētes panos sacra īstituere. ¶ Sitim: q̄ plurimū uēatores æstu fatigati desiderāt. ¶ La/chrymas: īterscribēdū collachrymauim⁹. ¶ Verba p̄.p̄ces tu leges. ¶ Finge ui.qua℞ signa ī epistola nō restituerunt.

Cult⁹ dia/næ. Pan quī fuerit. Ege quæ fuerit. Egipana q & unde dictus

¶ Quod ue.ordo qd p̄dest mihi qd' fulmīa ueniāt. ¶ Tor ta.i.iacta p̄ticipiū ē: nā torquere signāt iacere. ¶ Manu pa. i.iouis: q iuppiter licet ex pte minois cui⁹ est pr̄ sit au⁹ phæ dræ: tn̄ ex pte mr̄is pasiphæs ē p̄au⁹: nā phœb⁹ fili⁹ ē iouis. pasiphæ uero mr̄ phædræ filia phœbi. iuppiter āt ē q iacit fulmīa. ut ipe apd' Oui. ego sū q fulmīa mitto. ¶ Quod sit subaudi qd p̄dest. qd' sit au⁹.i.phœb⁹ q & sol dr̄. ¶ Vallat⁹: circūdat⁹. ¶ Tēpora: caput. ¶ Radiis: qb⁹ illustrat orbē ter ra℞. ipe li.ii.me. At genitor circū caput oē micātes deposu it radios. ¶ Axe.i.curru. ¶ Purpureo: aut pulchro: aut rubi cūdo: qa sol mā e rubet. ¶ Iacet: p̄strata ē. ¶ Prio℞.i.suppli cātiū tibi: & q te amāt. de se autē itelligit: licet plr̄ loquat̄. ¶ Est mi.post reliq̄ qb⁹ conata ē p̄suadere hyppolito amo/rē sui: subdit ēt spē dotis. ¶ Cretæ: ntūs ē casus.ē āt īsula: ubi iuppiter dr̄ eē nutrit⁹. Vir. Creta iouis magni medio ia cet īsula pōto. de ione āt a Seruio talis refert̄ fabula. Satur n⁹ ab oraculo thēidis cōperit se posse a filio regno depelli: qd' timēs natos ex rhea filiōs deuorabat. q̄ nati iouis pulchritudīe delectata: nymphis clā cōmēdauit ī mōte cretæ dicto: ubi cū aluerūt apes: & adhibiti sunt curetes & corybātes: q tinnitu æris pueri uagitū audiri p̄hi berēt: uñ ipsi sūt matris deū mistri. ¶ Seruiat hyp.i.sit sub potāte hyppoliti. ¶ Feros: duros. ¶ Potuit argumē tū a maiori ad min⁹. ¶ Mater.s.mea pasiphæ. ¶ Corrūpere.i. coitū suū ipellere. ¶ Truci: fero. ¶ Per ue.adiurat hyppolitū. ¶ Quæ: uen⁹. ¶ Est plu.me.i.tota ē mecū uel pluria p̄ plurimū. nomē p aduerbio. ¶ Sic: adiurati/ua p̄ticula. ¶ Ames q̄ nūq̄: possit fallere te.i.sic amor tu⁹ sit cert⁹ & potiat̄ uotis suis. & ea mulier quā amabis: nūquā fallat te. ¶ Sic.adiurat p alia: & ē sensus: sic tibi faueat diana dea uēatiōis: & nō desint tibi feræ. q̄s pos/sis iterficere. ¶ Dea.diana. ¶ Agilis: uelox q̄lē oportet eē uenatricē. ¶ Adsit p̄sens & sit & faueat. ¶ Saltib⁹: ne moribus & cāpis. ¶ Secretis: remotis: nō frequētatis. Talia.n.loca solēt nutrire multas feras. ¶ Perdēdas: iter ficiēdas. ¶ Sic: alia adiuratio. ¶ Satyri & pa.dii siluestres qd' ipe declarauit: cū dixit numia mōtana. ¶ Fossus: p̄cussus Terē. Noli me fodere. ¶ Cuspide.i.hasta.s.tua. ¶ Aduersa: opposita nā uenabula solēt oppōi apris ī pect⁹: supra q̄ se sæpe imittūt. ¶ Cadat: moriat̄. ¶ Sic tibi: hæ oēs adiuratiōes cōueniūt: nā adiurat hyppolitū p ea q̄ scit optari a uenatore. ¶ Sic tibi ordo. ¶ Nymphæ.s.q̄ p̄ sunt undis & fōtib⁹. ¶ Dent tibi undā q̄ leuet. i.q̄ minuat. ¶ Sitim arētē.i. q̄ ex ariditate & siccitate cōcipit̄. ¶ Quāuis dic.&c. hæc dicta sunt p parēthesim. q.d. quis nymphæ hoc minime deberēt facere qa diceris hr̄e odio puellas: cū ipæ sint puellæ. ¶ Lachrymas quo.ēt lachrymas cū ipæ solæ p̄ceps deberēt sufficere. ¶ Finge: puta.i.existima ita uidere me flētē sicut legis uerba mea hyppolit⁹ p ut poetæ fabulat̄ uirginitatis & dianæ cultor spreuit phædræ turpē petitionē: q̄ ex re īdignata falso illū apd' p̄rē theseū detulit: qd' ei ui uoluisset iferre. ille p̄rē ægeū ut se ulcisceret̄ rogauit: q agi tāti currū hyppolito phocā imisit q̄ eq territi eū dilacerauerūt. Tūc diana ei⁹ castitate cōmota. ab iferis eū ad uitā p Esculapiū filiū apollinis & coronidis reuocauit hyppolitūq℞ ī aricia nymphæ ægeriæ cōmēdauit: & eū uirbiū q̄si bis uiru iussit uocari qd' Virg. vii. æneí. oñdit: phædrā uero audita morte hyppoliti alii gladio alii laqueo uitā finisse dñt. Quo exēplo deterreāt mulieres oēs ab illicito detestabiliq℞ amore: ne uel idē uel etiā miserabilior finis eas sequat̄.

VBER. Torquere a quo par ticipiū tor t⁹ ip̄roprie qd signāt Quis deo rū fulmīa iaciat. Creta īsu/la q̄ sit Iouis fa/bula Curetes & coribā/tes q fuere

Pā ubi lo/co℞ colit̄ Satyri q sint Sitis quō cōcipiat̄ Hyppoliti exitus Esculapi⁹ qui fuerit Hyppoli/t⁹ q & uir/bius ab i/feris reuo/catus ab esculapio

¶ In quintam Epistolam argumentum.



Ecuba cypsei filia priāi uxor grauida īsomniis parere se ardētē facē uisa ē. Iō ut ē apd' actiū in hecuba ex oraculo uoce diuīa edidit apollo pue℞: pri⁹ priāo q foret p⁹ illa nat⁹ tpa' & tolleret eū eē exitiū troiæ pestē pgamo. priāus igr̄ q̄primū pt⁹ ederet̄ iussit expōi mr̄ nati fortunā mi serata pastori regio clā alēdū mādauit. Is cū adolesceret ī siluis īter armēta nymphā oenonē yphrite flumīs ex creusa filiā amauit: q̄ uxorē duxisse auctor. Str. nōnulli tradiderūt: ex ea quo

que duos gēuit liberos. Daphnī:& ideū Cognit⁹ deiñ a parētibusq̧ suis mittiť sptē ad menelaū ad repetēdā hesionē priāi sororē helenā menelai uxorē rapuit:& licet Herodo. neget troiā adductā alii tñ & ī primis Ho. unicā helenā suo thalāo paridē cōtēptis cæteris ꝓbasse tradūt. oenōe cum se destitutā uideret ex cebria troadis urbe ubi paridis & oenōes sepulchrū uideri demetri⁹ refert. Ad alexādrū hāc scri. epi. c⁹ tāto amore flagrauit: ut cū a philotete sagittis herculeis cōfessus ad oenonē ferret: ipa cadauer cōplexa fouēs uulnera expirauerit: ut septius auctor ē. quť primū oenōe ꝙ deserta sit: deiñ reposcētib⁹ græcis helenā reddi & se recipi suadet.

ANTO.



Perlegis: an coniūx ꝓhibet noua nō sine inuidia nouā coniugē dixit. Helenā signi ficās id instādi iterrogatio detegit. ⁋ Manu micæ. agamēnōis aut menelai q tibi hostes sunt. Micæne peloponessi urbs menelai & agamemnonis patria. ⁋ Pegasis oenōe: se nymphā significat: fuit xāthi flumis filia ex creusa nō scamādri: ut aliq ꝓbauerť pegasides. n. naida dñt & fontiū nymphas & musas ipsas: qñ fontiū sunt cultrices patos uerbo græco ꝙ latina interꝑtatiōe fontē significet. in quo ñ uiderūt oenonē filiā fuisse phyritæ amnis q stagnū pegaseū pellit: ut scribit Pli. & nos in ꝓpertio. Id latius exposuim⁹. ⁋ In siluis phrygiis: in idæ phrygiæ mōtis siluis. ⁋ Meo cōiuge añ exceptā helenā. ⁋ Opposuit sua numina qđ numē nobis obstitit in deos culpā reiicit ne suo crimine accidisse putareť. ⁋ Q.đ mi. cri. obest: cū nihil cōmiserī: nescio qd mihi obsit cū ī tuo pstē cōiugio.

Micæne urbs ubi locoꝶ sit Oenōe q̄ fuerit & cui⁹ filia se cūdū uarias opiniones Pegasides siue naiades q̄ & ꝗñ dicte

OENONE PARIDI.



Perlegis: an cōiunx ꝓhibet noua plege nō est
Ista micęnea līa scripta manu.
Pegasis oenone phrigiis celeberria siluis
Læsa queror de te: si finis ipse meo.
Quis de⁹ opposuit nr̄is sua numia uotis
Ne tua pmaneā: qđ mihi crimē obest.

VBER. Epistolæ argumētū

Perlegis: qui plura de paride uelit uidere repetat argumētū priæ epi. hic satis ē dicere quæ ad hūc locū ptinent. cum paris in siluis phrygiis apud pastorem siue armentarium: ut supra dixim⁹ uiueret cōiugio oenones usus est: quæ nympha erat illoꝶ locoꝶ: cui Paris cōiugii fidē ꝓmiserat. Sed posteaq̄ iudiciū de pulchritudie triū deaꝶ tulit: & uenerē duab⁹ ꝑposuit: ut Helenā sibi ob ꝑciū iudicii ꝓmissam peteret lacedæmona accessit. Cūq̧ iā fama esset: qđ eā secum adduxisset: & Oenone ēt hoc uidisset: dolēs se priorē cōiugē a paride relictā esse q̄ ei semp fida fuisset: hāc epistolā ad Paridē scripsit in q̄ fidē sui amoris erga eū cōmemorat: & ꝓmissa paridis sibi facta. Et cōqueriť qđ se relicta adulterā accepit: nititurq̧ adducere eā paridi ī odiū & ī cōtēptū. cōmemorās ei⁹ īpudicitiā: & fraudē factā Menelao ei⁹ priori marito: & cōtra dicit Oenōe q̄ ɔstās & fidelis sp fuerit ipi paridi cū tñ habuerit multos amatores a qb⁹ fuerat sollicitata. ⁋ Perlegis: iterrogatiue ꝓnūciādū ē. ⁋ Noua cō. helēa q̄ nup duxisti. ⁋ Prohibet: uetat te legere epistolā meā. ⁋ Perlege: hortatiue poniť nō impatiue. ⁋ Facta: scripta. ⁋ Micænea: menelai: q fuit ex Micænis. q. d. nō ē scripta māu alicui⁹ tui hostis. nā menela⁹ pp raptā cōiugē suā debuerat scribere litteras q̄s paris nō libēter legeret. ⁋ Pegasis: ut & dictionū & locoꝶ quorūdā græcoꝶ ratio oīo me nō fugiat: effecit Ioānis placētin italias fratris Carmelitāi nūc mōachi singularis ī me bēiuolētia & studiū: q hospitio domoq̧ mea supra annū usus nō min⁹ morib⁹ & religiōe: q̄ utriusq̧ liguæ doctria mihi ꝓbād⁹ uisus ē is p tp̄s quo una fuim⁹ q̄tū p occupatiōes meas licuit: mihi nōnulla græce iterꝑtat⁹ ē: nōnulla ēt extra lectionē oñdit. Inter q̄ apđ apolloniū in. i. argonauticō uersū mōstrauit ī quo ē pegas nomē eē fōtis: dicit. n. i. statī hic fōtē puenit: quē uocāt pegas: uult igī ipe ab eo oenonē pegasida appellari ē ēt pæga ut scri. Pli. li. iiii. oppidū boetiæ: ueꝶ qm̄ musas pegasidas appellam⁹ a pegaseo equo alato nato ex sāguie medusæ: uel a fōte ab eodē equo facto: qa græci fōs pege dr̄: & ipæ musæ nymphæ dñr: nō erit fortasse icōueniēs oenonē appellatā pegasida q̄si nymphā nō tā a pege proprio noīe fōtis q̄ a pege appellatiuo hoc ē a fonte: nā & ipa se nymphā fuisse testať: cū dicit edita de magno flumie nympha fui: ergo. ⁋ Pegasis. i. nympha. ⁋ Celeberria: notissima. ⁋ Læsa q̄ accepi iniuriā a te. ⁋ Meo q̄s me⁹ cōiūx. ⁋ Si finis. i. si pateris me q̄ri. i. si nō remoues cām q̄relæ. ⁋ Quod crimē. q. d. nullū leniter: snīa ēt & ē sēsus: ferēdū ē æquo aīo: qcqđ accidit homini merētiāt illud dolēter ferť qđ ꝑter meritū eueīt. ⁋ Patiare ꝓ patiať aliqs: scda psona ꝓ tertia. ⁋ Ex merito. i. ꝓ merito & iuste. ⁋ Ferendū tollerandū: patiendum.

Perlege quo pacto aliquādo sumatur.

Pegas qd sit. Pega oppidū ubi locoꝶ sit Pegasides uñ dicte sint Pege græce quid significat

Leniter ex merito:Inia duplici iustā q̄rimoniæ causam ostendit. Ferendū:tollerādū est si tua culpa mul ctā patiaris. Nōdum tātus eras. Demōstrat qualis fuerat erga paridē:ut crimie uacua uideat. accusandusq; sit paris qd' illā destituerit. Tātus:tanti nois & potētiæ:nā pastoris regii seruus non regis filius putabaris. Magno flumine:nō xanthū sed pyretē intelligit:ex quo & Creusa Oenonē natā diximꝰ. Adsit reuerētia uero:ignoscas si uera narro. Eras Seruꝰ regii pastoris & armēta custodiebas. Tecti arbore sub umbra ar borū. Casa humili pastorea:q̄ lingua punica magalia dicimus. Depressa est:desedit. Quis tibi mō. sal. exprobrat beneficia. Qua rupe:in q̄ parte mōtis eēnt fe rarū lustra. Maculis: macula in rhetibus signat plagā si ue foramina. M. T. C. uerinaꝝ libro. iii. Reticulum ad na ris admouebat tenuissimo lino minutis maculis plenum rosie. Egi:iferas hortata sum. Incisæ seruāt: enumera tione reꝝ gestaꝝ auget q̄relas. Fagi:arbores sunt, pceræ. Mea noīa a te:quæ tu scripsisti. Populus: arbor nigra & alba:ut scribit. Pl. gaudet aqua. Fluuiali riuo:ad ripas xāthi fluminis riuū fluuialē xāthum itelligit q̄ amorē no strum testaf. Trunci:populei hi sunt qbus arbores nitū tur. In titulos sur. ut testimoniū faciatis me paridi nupsis se. Viue:in iuidiā paridis ne nostrū possit dissimulari cō iugiū. Margine ri. in ripa xāthi. Hoc carmen:qd' paris scripsit. Spirare uitā ducere. Ad fon. xāthi:xanthi fon tes sunt inter thelemesiū & paterā liceæ urbes miscet cū si moōte:priꝰ inqt xāthꝰ labef in suū fontē q̄ paris uiuat sine oenone. Propera retro:in tuū fontē relabere.

ANTO.

Xāthus & pyretes q̄ sint

Macula quid sit

Populꝰ ar bor q̄ sit

Xāthi fon tes ubi lo coruз sint

Leniter ex merito:qcq̄d patiare ferēdū ē:
Quę uenit īdigne pœna:dolēda uenit.
Nōdū tantus eras:cum te cōtenta marito
Edita de magno flumine nympha fui.
Qui nūc priamides:absit reuerētia uero:
Seruꝰ eras. seruo nubere nympha tuli.
Sæpe greges īter requeuimꝰ arbore tecti.
Mixtaq; cū foliis præbuit herba torū.
Sæpe super stramē fœnoq; iacētibꝰ alto
Depressa est humili cana pruina casa.
Quis tibi mōstrabat saltꝰ uenatibꝰ aptos
Et tegerer catulos:qua fera rupe suos.
Retia sępe comes maculis disticta tetēdi
Sæpe citos egi per iuga summa canes.
Incisæ seruāt a te mea nomina phagi:
Et legor oenone falce notata tua.
Populus est memini fluuiali consita ripa:
Est in qua nostri littera scripta memor.
Et quātū trunci:tātum mea noīa crescūt:
Crescite:& in titulos surgite rite meos.
Popule uiue p̄cor:q̄ cōsita margine ripæ
Hoc in rugoso cortice carmen habes.
Quū paris oenōe poteris spirare relicta:
Ad fontem xāthi uersa recurret aqua.
Xāthe retro ppa: uersæq; recurrite lym
Sustinet oenonē deseruisse pis. (phæ:

Leniter. i. molliter æquo aīo. Dolenda:idest cū dolo re fereda. Nondum narrat suā in parim beniuolentiam: & sua in eum merita. Tantus tā magnus:quia tunc eras in numero pastoꝝ nō in numero procerum sicut nunc es. Nympha:scilicet ego. Edita genita. De magno flu mine:alii dicunt fuisse filia xanthi. alii cebreni fluuii quia quidā poeta græci eā cebrenida appellāt. ego qui certum affirment cebrenū fluuiū eē phrygiæ nondū memini me legere. Sed Cebreniā siue cebriniā regionem eē phrygiæ Stra. scri. li. xiii. ibiq; dicit. alexādri siue Paridis:& oenones sepulturā ostēdi quā dicūt alexādri uxorē fuisse priusq̄ he lenam raperet. Seruus eras:eras famulus. Qui nūc pria mides. i. qui nūc diceris filius priami. Absit &c. p paren thesim hæc dicta sunt:reuerentia absit uero. i. respectus nō habeaf ueritati dicendæ. Tuli:passa sum. Nubere fieri uxor:nam mulieres solū ptinet: nisi in opprobriū referaf: ut apud Iuuenalē:nubit amicus. Martialis. Barbatus rigi do nupsit Calistratus afro. Idem nolito fronti credere nu psit hæri. Sæpe greges cōmemorat cōsuetudinē quæ si bi fuit cum Paride:arbore tecti. i. sub umbra arboris. Pre buit torum. i. fuit nobis pro toro. Cana:alba: epitheton pruinæ. Humili nō altæ stramē a sternēdo dicif:quicq̄d pōt:subter sterni ut paleæ & similia. Venatibus i. uenationibꝰ:uel uenātibus. i. uenatoribus. Tibi q eras ip̄eritꝰ locoꝝ. Catulos filios:nā ut quorundā do mesticoꝝ animaliū:& quarūdā uolucrū filios dicimus pullos:ut pullū equi pullū asini:pullum aquilæ pullū hirūdinis &c. sic quarundā ferarū filios catulos dicimus ut catulos leonū Catulos lupoꝝ. Catulos ursorum &c. Tegeret:occultaret:& tutas hēret. Comes. s. tua:idest q̄ tecū ueniebā. Distincta maculis:idest plena nobis. Egi ipulli:istigaui. Per iuga p mōtes. Incisæ a te:idest a te iscriptæ. Notata scripta. Legor in fagis & aliis arboribus. Populus arbor q̄ aqs gaudet. Vir. populus i fluuiis Abies in mōtibꝰ altis. Consi ta, posita:plātata:īde ager cōsitꝰ dicif:q arboribus abūdat. Memor nostri:q̄ mei memoriā seruat:ppter scri pturā tuā. Tantum mea nomina crescunt:qa quāto maiores arbores fiunt:tāto magis apparēt notæ & lit teræ mei nois. Crescite:apostrophat ad arbores ipsas. Et surgite erigimini. Recta pro recte:nomen pro aduerbio:ut rauca sonans amnis. i. rauce. In titulos meos. i. cōmemorationē mei nois. Popule:apostro phā facit ad quādā populū arborē:in qua dicit adhuc remanere promissionē paridis erga ipsam oenonem. Consita:posita. Margine extremitate. Rugoso aspero siue cōtracto & pleno rugis:quales solēt eē cor tices arboꝝ. Cū paris:hoc est carmen qd' in testificatione sui ppetui amoris in oenonē paris scripserat:cuiꝰ sensus erat. Tūc aquā fluui Xāthi reuersurā ad fontē suum cū paris posset uiuere oenone a se derelicta:q̄si dicat qd' sicut ipossibile est quod aqua xanthi unq̄ reuertatur ad fontem:ita erit impossibile quod ego paris possim sine oenone uiuere. Spirare:uiuere. Versa:a cursu suo mutata. Xanthe:uertit oenonē sermone ad Xāthū:dicens:ut redeat quandoquidē paris potuit eā deserere. Lymphæ aquæ. Sustinet:patif & pōt.

VBER.

Oenone unde Pegasida dicta sit

Oenōe cu iꝰ filia fue rit ut su pra & qbꝰ noibus a græcis ap pellata est

Stramen unū dicꝰ ē

Pulli do mesticoꝝ aīaliū pro prie dnr catuli ue ro eoꝝ q̄ nō cicurā tur

Nomē p aduerbio q̄nq; pōit

Illa dies fatum miseræ mihi duxit: ab illa
Pessima mutati cœpit amoris hyems
Qua uenus & iuno: sūptisq₃ decētior armis
Vēit ī arbitriū nuda mīerua tuū:
Attoniti micuere sinus gelidusq₃ cucurrit
Vt mihi narrasti: dura p ossa tremor.
Cōsului neq₃ eni modice terrebar: anusq₃
Lōgæuosq₃ senes: cōstitit esse nephas.
Cęsa abies sectęq₃ trabes & classe parata
Cærula cæratas accipit unda rates:
Flecti discedens: hoc saltē parce negare:
Præterito magis ē iste pudēdus amor.
Et flecti & nostros uidisti flētis ocellos:
Miscuimꝰ lachrymas mestꝰ uterq₃ suas.
Nō sic appositis uincit̃ uitibꝰ ulmꝰ:
Vt tua sunt collo brachia nexa meo.
Ah quotiens cū te uento querere teneri:
Riserunt comites ille secundus erat.
Oscula dimissæ quotiēs repetita dedisti:
Quā uix sustinuit dicere lingua uale.
Aura leuis rigido pēdentia lintea malo
Suscitat: & remis eruta canet aqua.
Prosequor infœlix oculis abeuntia uela:
Qua lȝ & lachris humet harena meis.
Vtq₃ celer uēias: uirides nereides oro:
Scilicet ut uenias in mea damna celer.

ANTO. ¶ Illa dies patos a tpe. ¶ Hyems amo: a nautis trāslatio: eē.n. in amore hyemē & tranqllitatē dicimꝰ cū dissidiū aut pacē significamꝰ. ¶ Qua ue. & iuno ī nuptiis thetydis q̃ ī pelio mōte gestæ sūt: dii oēs cōuenerūt p̃ter discordiā quā a nuptiis alienā eē decet pomū iecit qđ de pulchritudie certamē īter iunonē palladē & uenerē excitauit: placuit paridi stari sniæ: uenꝰ, pmissa helena, p se iudiciū tulit. ¶ Sūptis ar. egis & asta: arma sūt palladis q̃ cū sit belli dea armata ē spectabilior q̃lē Home. descri. quā nuda. ¶ Sinꝰ micu atto. cor mihi exercet artē ludricā. dicit Plau. cū illiꝰ trepidatiōe₃ exprimit. ¶ Vt nar. pmissā tibi helenā. ¶ Cōsului anꝰ & lōgæuos senes respōsa sortilegoꝝ tuli. ¶ Cōstitit es. ne. rettulert mihi aliqđ mali por edi. ¶ Cæsa abi. narrat simpliciter rē ut gesta est: abies arbor pcera in altis mōtibꝰ nauigioꝝ materia ut scri. Pli. Classe pata quā ferecliꝰ fabricauit: ut suo loco dicemus. ¶ Rates cæ. id ad nauigioꝝ picturā q̃ cæra illiniebat̃ referēdū nō cēseo: q₃ ē encaustices genꝰ: sed cæratas cæra occlusas significare ōndit: Caiꝰ Balbus lib. i. argonauticō cū ad argū loq̃t. Sors tibi ne q̃ pte trahat tacitū puppis mare fissaq₃ fluctu. Vel pice: uel moli cōcludere uulnera cæra. ¶ Discedēs: a me ut peteres spten quod amoris signū fuit. ¶ Parce nega. nō neges me amasse. ¶ Iste pudē amor si te nō helenā amare: nec te me amasse pudeat. Nam secūdus amor turpior est q̃ primus. ¶ Nō sic appo. Patos ab imagine ulmus in italia expetita est uitiū gratia: ut scri. Pli. ¶ Riserūt co. qm̃ nō uētum tenebaris: sed amore nostro. Septimus solū ex paridis cōitibus: q in græciā nauigarūt æneā nominat. ¶ Quā uix su. abiens p̃ dolore me salutare potuisti. ¶ Aura sus. lin. secundo uēto nauigas. ¶ Eruta impulsa. ¶ Canet spuma albescit, psequor īfœlix: qđ in discessu & post discessum paridis egerit expōit. ¶ Humet harena: magna hypbole est: nā lachrymis harena humectari nō pōt. ¶ Virides ne. nereides marinas nymphas Pli. nō eē fabulosas tradit uisas auditasq₃ īterdū. ¶ In me. dā. ad meū exitiū.

VBER. ¶ Illa dies. Narrat originē suorū maloꝝ: q̃ incepit quādo tres deæ supposuerūt se iudicio Paridis. ¶ Fatum infortunium. ¶ Hyems: tēpestas tractū a mari. ¶ Cœpit: incœpit. ¶ Ab illa. s. die qua uenus &c. ¶ Decentior armis: sumptis: idest esset honestior armis sūptis: q̃ depositis uestibus. ¶ In arbitriū: in iudiciū tuū de pomo de quo diximꝰ in argumēto priæ epistolæ. ¶ Attoniti: terrefacti. ¶ Miscuere: tremuere: ut in prima epistola: usq₃ metu micuere sinus. ¶ Gelidꝰ tremor: qui facit gelidos. Virg. Ex tēplo æneæ soluūtur frigore mēbra. ¶ Vt postq̃. ¶ Narrasti mihi: dixisti mihi tres deas ad iudicium tuum uenisse. ¶ Consului: interrogaui. Anus q̃ plerūq₃ interpretātur talia. ¶ Et senes lōgæuos. i. lōgæ ætatis. ¶ Neq₃ eni terrebar modice. i. multū terrebar: est. n. liptote & p parēthesin legēdū est. ¶ Constitit p illos apparuit. & iudicatū ē. ¶ Esse nephas eē malū. ¶ Cæsa abies breuis narratio apparatꝰ paridis ad rapiēdā helenā. ¶ Abies arbor mōtana apta nauibꝰ ædificādis. ¶ Cæsa: incisa. s. est. ¶ Trabes ligna Cærula: coloris cærulei: est aūt cæruleus color īter uiridē & nigrum & eiusmodi solet esse color maris. ¶ Cæratas: cæra uel pice illitas. ¶ Parce abstine & noli negare hoc te fleuisse cum a me discederes. ¶ Iste amor helenæ. ¶ Est magis pudendus p̃terito. i. est turpior tibi quā meus: idest magis deberet te pudere amare helenā quā cōfiteri amasse me: quia amor meus erat licitus & honestus. ¶ Et flecti: & nostros: q̃si dicat uterq₃ fleuimꝰ. ¶ Nostros ocellos: flēti. i. oculos mei flētis: ē. n. flētis genitiuus casus: quia habet ultimā breuē: nō aūt ē accusatiuus pluralis: ut quidā falso existimant: nā tales actiui plurales in is desinentes semp hñt is finalē lōgā. ¶ Suas pprias: idest nostras: ut quisq₃ suos patimur manes. ¶ Nō sic: cōpatio amplexus paridis. ¶ Vlmus arbor uitibus apta p̃sertim in Italia. Virg. ulmisq₃ adiungere uites. ¶ Vincitur: ligatur. ¶ Vitibus appositis. i. adhærētibus: tanq̃ maritis suis. ¶ Vt sicut. Nexa implicita. ¶ Ah quotiēs: dicit tātū fuisse ante paridis erga se amorē. utcū eēt discessurus: q̃reret̃ uentū eē aduersum: cū tñ reuera eēt secūdus: sed pigebat eum discedere. ¶ Teneri: impediri. ¶ Riserunt qa uidebant nō eē uerū quod querebaris: sed te hoc facere quia pigebat te a me discedere. ¶ Ille uētus. ¶ Secūdus: fœlix. ¶ Quotiēs q̃si dicat sæpissime. ¶ Repetita: renouata: quia cum me dimisisses sæpe reuertebaris: ut me oscularens. ¶ Quam uix. i. quā difficile. ¶ Sustinuit: potuit. ¶ Aura exponit pcessum discessus paridis. ¶ Malo ab arbore nauis: declinat̃ hic malus. ¶ Suscitat mouet. ¶ Eruta: cōmota. ¶ Canet. spumescit. ¶ Prosequor oculis: i. prospicio. ¶ Qua licet. i. quatenus licet idest q̃tū possū. ¶ Humet: madefit. ¶ Vtq₃ celer. i. p̃cor & facio nota, p celeri reditu tuo: nereidas nymphas maris Nerei filias. ¶ Scilicet: certe: & est q̃si irrisio suiipsius: quæ in dānū suū reditum paridis optauerit.

Paridis iudiciū de pomo ob uiolatā discordiam
Arma palladis quæ sint
Abies urbis q̃ sit
Cæratis olim ratibus utebātur
Hipboles quæ sit
Nereides quæ nymphæ sint
Abies arbor q̃ sit
Color ceruleus qs sit
Locꝰ enodatus
Malꝰ p nauis arbore qūo flectatur
Nereidæs quæ sint

ANTO.

¶ Alii helenã itelligit quæ marito paride fruebat. ¶ Blãda diis supplex. ¶ Pro di. pel. p helena. ¶ Aspicit im mẽsum Patos a loco: sigeũ pmontoriũ describit: unde Paris nauigaturus in græciam oram soluit: quo ue re mensus pelagus appulit. ¶ Moles natiua: locus natura æditus non industria. ¶ Resistit: non reiicit: sed restat immotus. ¶ Hinc ex sigeo. ¶ Ire per fluctus ut citius te cõplecterer. ¶ Fulsit mihi purpura patos a loco: q dicitur præter spem ¶ Purpura: purpurata helena: purpura est cõchilii genus sanguinem habet in gutture quo inficit purpura: cõmendat tyria & libyca in menigne insula. ¶ Tuus tibi non conueniebat. ¶ Fœmineas ge

Purpura q̃ sit & q̃ nobilior

Votis ergo meis alii rediture redisti
 Hei mihi pro dira pellice blãda fui.
Aspicit im ẽsum moles natiua pfundum:
 Mons fuit æquoreis illa resistit aquis.
Hinc ego uela tuæ cognoui pria carinæ:
 Et mihi per fluctus impetus ire fuit.
Dũ moror i sũma fulsit mihi purpura p/
 Pertimui: cult9 nõ erat ille tu9. (ra:
Fit propior: terrasq; cita ratis attigit aura:
 Fœmineas uidi corde tremente genas.
Nõ satis id fuerat: qd. n. furiosa morabar
 Hærebat gremio turpis amica tuo.
Tũc fleui: rupiq; sinus: & pectora plãxi:
 Et secui madidas ungue rigẽte genas.
Impleuiq; sacram querulis ululatib9 idã:
 Illuc has lachrymas in mea saxa tuli.
Sic helene doleat: desertaq; ɔiuge ploret:
 Q uæq; prior nobis itulit ipsa ferat.
Nũc tecũ ueniũt: quæ te p apta sequũtur
 Aequora: legitimos destituuntq; uiros
At cũ paup eras: armẽtaq; pastor agebas
 Nulla nisi oenone pauperis uxor erat.

nas tres, rapuit fœminas Alexander: helenã clymenem & ethram. ¶ Non satis id fuerat: rapuisse fœminas. ¶ Amica turpis: per adulterium & rapinam parta. ¶ Rupi sinus: uestes laceraui. ¶ Secui madidas genas: contra legem. xii. tabularum: in quibus erat mulieres genas ne radũto: sunt genæ quibus oculi uallantur oræ extremæ. ¶ Sacram idam uel propter cybeles cerimonias & sacra quæ in ida celebrabantur uel quoniam montes & syluæ sua habẽt numina. ¶ Has lachrymas: has imprecatiões cum lachrymis. ¶ In mea saxa quæ conscia erant nostri amoris. ¶ Sic tanto incendio. ¶ Ipsa ferat: patiatur mala quæ ego sentio. ¶ Nũc tecum ueniunt: commiseratio a mutatione fortũæ. ¶ Nũc q Priami filius diceris: q; diues es. ¶ Tecũ ue. q te p apta se quunt æquora: fœmiæ fugitiuæ: & adulteratæ placẽt.

Lex duodecim tabularum; Gene quæ sint

Cybeles cerimõiæ ubi celebrabant

VBER.

¶ Rediture: q eras reditu us. ¶ Alii ad utilitatem alterius. s. helenæ. ¶ Hei mihi dolet quod precata sit ad utilitatem alterius. ¶ Blanda supplex. ¶ Pro dira pellice. i. in utilitatẽ pellicis quæ mihi nocet. ¶ Pellice. s. mea. idest helena: pellex autem dicitur respectu mulieris & non uiri: ut Calisto fuit pellex Iunonis & non Iouis: est autem pellex ut massurius iurisconsultus scripsit: quæ cum uxor non sit cum aliquo: tamen uiuit ut uxor: quã nũc uero nomine amicam & concubinam appellant. C. Flac. scribit: ut est digestis de uerbo℞ significatiõe: eã pellicẽ nunc uulgo uocari quæ cũ eo q uxorem hẽat corpus miscet: quosdã eam uocare: quæ uxoris loco sine nuptiis in domo sit: quã Græci Pallacim uocant: unde non bñ sentiunt q a pelliciẽdo dictã uolunt: nã & Nonius a græco uocabulo significãtiã trahere testat Festus dicit nõ solũ mulieres alienis uiris succũbentes: sed ẽt mares pelices dici apud antiquos pellicem dictam quæ uxorẽ hñti nubebat: cui gñi mulie℞ a Numa põp. etiã pœna cõstituta erat hac lege. Pellex aram iunonis ne tãgito si tanget iunõi crinibus demissis agnã fœminã cædito. ¶ Aspicit describit locũ uñ primũ uidit paridem reuertẽtem a græcia cũ helena. ¶ Moles: altitudo magnitudo. ¶ Natiua: naturalis: nõ aũt arte facta. ¶ Aspicit: dat sensum rei inaiatæ: nõ. n. ipsa aspicit: sed q in ea sit aspicere põt. ¶ Immẽsum maximũ: q̃si qđ sit sine mẽsura. ¶ Profundũ: mare alias, p cœlo ponit. ¶ Mons fuit. s. illa moles. ¶ Resistit opponit: & eas frãgit ¶ Hinc: ex illa mole. ¶ Prima nõ prima uela: sed ego prima. i. ante alios: affectus. n. facit ut plærũq; primi sentiam9 quod alii ẽt põt cognoscere. Ouidi. de pyramo & tysbe. Quid nõ sentit amor primi uidistis amantes: & uocis fecistis iter. ¶ Fuit ipetus: uehemẽs uolũtas. ¶ Ire p fluctus ut tibi obuiã irẽ. ¶ Dũ moror: dũ expecto. ¶ In sũma pra. i. in sũma partæ præ. ¶ Purpura uestis purpurea q habitus erat muliebris. ¶ Tuus cultus. i. quẽ tu soleres gestare: aut q tibi cõueniret. ¶ Propior, ppinquior. s. nauis. ¶ Cita aura. i. uolucri uẽto ¶ Genas. i. uultũ ptem eni, p toto posuit: nã genas teste Festo alii palpebras dici putãt: alii eas ptes quæ sub oculis sunt: alii eas ptes qbus barba primũ orit. ¶ Corde. s. meo. ¶ Id. s. uidisse faciẽ muliebrẽ. ¶ Non sa. fue. ad dolorẽ meũ. ¶ Quid eni parẽthesis est. ¶ Hærebat tuo gremio: sedebat in sinu tuo: & hoc erat mihi acerbi9. ¶ Tũc cũ uidi amicam esse in grẽio tuo. ¶ Rupi: dilaniaui. ¶ Sinus uestes. ¶ Plãxi: pcussi: secui icidi & laceraui. ¶ Vngue rigẽte. i. unguib9 duris. ¶ Impleui. i. exclamaui alta uoce. ¶ Idã mõtẽ: de quo Virg. Iãq; iugis sũmæ surgebat lucifer idæ. ¶ Sacrã. s. Cybele. ¶ Illuc in idã: has lachrymas q̃s fundo pdolore. ¶ In mea saxa. i. in saxa mõtis idæ in qb9 soleo habitare. ¶ Sic helenæ impcat nũc Oenõe similẽ ifelicitatẽ helenæ: ut queadmodũ priuauit Oenonẽ marito sic ipa remaneat priuata suo. ¶ Helenæ: noiatiuus est g æcus ¶ Sic sicut ego. ¶ Q uæq; duæ sunt dictiões. ¶ Q uæ. i. & ipsa ferat. i. patiat. ¶ Ea quæ itulit nobis. i. similẽ iniuriã quã nobis intulit. ¶ Nũc tecũ conat iducere in odiũ helenã, paridi cõmemorãs ei9 ipudicitiã. ¶ Veniũt: iuidiose & ad cõtũeliã usa ẽ plurali, p singulari: sic Terẽ. potiusq̃ ppeti meretricũ cõtũelias. ¶ Ltios ui. i. iusto mrimõio sibi iũctos quos ñ relĩquũt nisi ipudicissimæ mulieres. Iuue. Nupta senatori comitata est hippia ludũ &c ¶ At cũ. q. d. nõ sequunt te: sed fortunam tuam: ego autem secuta sum te: quæ in paupertate tua tibi nupsi & te amaui. ¶ Agebas ducebas & bene: nam proprie dicunt agi pecora. Virgi. en ipse capellas Protinus æger ago & idem: & potum pastas age Tityre & inter agendum occursare capro cornu ferit ille caueto.

Pellex q̃ sit & cuius cõtemplatiõe dicat ac uñ nomẽ sortita est

Pellices q̃ sint

Profundũ cœlo attribuitur

Genæ

Agi qđ pprie sit

ANTO: Paridis iudiciũ de pomo obuiolatã discordiam

¶Illa dies patos a tpe.¶Hyems amo:a nautis tráslatio:eẽ.n.in amore hyemẽ & tranq̃llitatẽ dicim⁹ cũ diſſidiũ aut pacẽ ſignificam⁹.¶Qua ue.& iuno ĩ nuptiis thetydis q̃ ĩ pelio mõte geſtæ ſũt:dii oẽs cõuenerũt p̃ter diſcordiã quã a nuptiis alienã eẽ decet pomũ iecit qđ de pulchritudie certamẽ ĩter iunonẽ palladẽ & uenerẽ excitauit:placuit paridi ſtari ſnĩæ:uen⁹,pmiſſa helena,p ſe iudiciũ tulit.¶Sũptis ar.egis & aſta:arma ſũt palladis q̃ cũ ſit belli dea armata ẽ ſpectabilior q̃lẽ Home.deſcri.quã nuda.¶Sin⁹micu atto.cor mihi exercet artẽ ludricã.dicit Plau.cũ illi⁹trepidatiõe; exprimit.¶Vt nar.,pmiſſã tibi helenã.¶Cõſului an⁹& lõgæuos ſenes reſpõſa ſortilegorũ tuli.

Arma palladis quæ ſint

¶Cõſtitit eſ.ne.rettulerĩt mihi aliqd mali por edi.¶Cæſa abi.narrat ſimpliciter rẽ ut geſta eſt:abies arbor ,pcera in altis mõtib⁹ nauigiorũ materia ut ſcri.Pli.Claſſe pata quã ferecl⁹ fabricauit:ut ſuo loco dicemus.¶Rates cæ.id ad nauigiorũ picturã q̃ cæra illiniebat referẽdũ nõ cẽſeo:q̃ ẽ encauſtices gen⁹: ſed cæratas cæra occluſas ſignificare oñdit Cai⁹ Balbus lib.i.argonauticõ cũ ad argũ loq̃t.Sors tibi ne q̃ pte trahat tacitũ puppis mare fiſſaq̃ fluctu.Vel pice:uel moli cõcludere uulnera cæra.

Abies urbis q̃ ſit

Cæratis olim ratibus utebãtur

¶Diſcedẽs:a me ut peteres ſpten quod amoris ſignũ fuit.¶Parce nega.nõ neges me amaſſe.¶Iſte ,pudẽ amor ſi te nõ helenã amare:nec te me amaſſe pudeat. Nam ſecũdus amor turpior eſt q̃ primus.¶Nõ ſic appo.Patos ab imagine ulmus in italia expetita eſt uitiũ gratia:ut ſcri.Pli.¶Riſerũt co.qm̃ nõ uẽtum tenebaris:ſed amore noſtro.Septimus ſolũ ex paridis cõitibus:q in græciã nauigarũt æneã nominat.¶Quã uix ſu.abiens p̃dolore me ſalutare potui ſti.¶Aura ſuſ.lin.ſecundo uẽto nauigas.¶Eruta impulſa.

Hipboles quæ ſit

¶Canet ſpuma albeſcit,pſequor ĩfœlix: qđ in diſceſſu & poſt diſceſſum paridis egerit expõit.¶Humet harena:magna hypbole eſt: nã lachrymis harena humectari nõ põt.

Nereides quæ nymphæ ſint

¶Virides ne.nereides marinas nymphas Pli.nõ eẽ fabuloſas tradit uiſas auditaſq̃ ĩterdũ.¶In me.dã.ad meũ exitiũ.

VBER.

¶Illa dies.Narrat originẽ ſuorũ malorũ:q̃ incepit quãdo tres deæ ſuppoſuerũt ſe iudicio Paridis.¶Fatum infortunium.¶Hyems: tẽpeſtas tractũ a mari.¶Cœpit:incœpit.¶Ab illa.ſ.die qua uenus &c.¶Decentior armis:ſumptis: ideſt eſſet honeſtior armis ſũptis:q̃ depoſitis ueſtibus.¶In arbitriũ:in iudiciũ tuũ de pomo de quo dixim⁹in argumẽto priæ epiſtolæ.¶Attoniti:terrefacti.¶Miſcuere:tremuere:ut in prima epiſtola:uſq̃ metu micuere ſinus.¶Gelid⁹ tremor:qui facit gelidos.Virg.Ex tẽplo æneæ ſoluũtur frigore mẽbra.¶Vt poſtq̃.¶Narraſti mihi:dixiſti mihi tres deas ad iudicium tuum ueniſſe.¶Conſului: interrogaui. Anus q̃ plerũq̃ interpretãtur talia.¶Et ſenes lõgæuos.i. lõgæ ætatis.¶Neq̃ eni terrebar modice.i.multũ terrebar: eſt.n.liptote & p parẽtheſin legẽdũ eſt.¶Conſtitit p illos apparuit.& iudicatũ ẽ.¶Eſſe nephas eẽ malũ.¶Cæſa abi-

Illa dies fatum miſeræ mihi duxit:ab illa
Peſſima mutati cœpit amoris hyems
Qua uenus & iuno:ſũptiſq̃ decẽtior armis
Vẽit ĩ arbitriũ nuda mierua tuũ:
Attoniti micuere ſinus gelidusq̃ cucurrit
Vt mihi narraſti:dura p oſſa tremor.
Cõſului neq̃ eni modice terrebar:anuſq̃
Lõgæuoſq̃ ſenes:cõſtitit eſſe nephas.
Cęſa abies ſectęq̃ trabes & claſſe paratã
Cærula cæratas accipit unda rates:
Flecti diſcedens: hoc ſaltẽ parce negare:
Præterito magis ẽ iſte pudẽdus amor.
Et flecti & noſtros uidiſti flẽtis ocellos:
Miſcuim⁹lachrymas meſt⁹uterq̃ ſuas.
Nõ ſic appoſitis uincit̃ uitib⁹ulm⁹:
Vt tua ſunt collo brachia nexa meo.
Ah quotiens cũ te uento querere teneri:
Riſerunt comites ille ſecundus erat.
Oſcula dimiſſæ quotiẽs repetita dediſti:
Quã uix ſuſtinuit dicere lingua uale.
Aura leuis rigido pẽdentia lintea malo
Suſcitat:& remis eruta canet aqua.
Proſequor infœlix oculis abeuntia uela:
Qua lʒ & lachris humet harena meis.
Vtq̃ celer uẽias:uirides nereides oro:
Scilicet ut uenias in mea damna celer.

Abies arbor q̃ ſit

Color ceruleus qs ſit

Loc⁹ enodatus

es breuis narratio apparat⁹ paridis ad rapiẽdã helenã.¶Abies arbor mõtana apta nauib⁹ædificãdis.¶Cæſa: inciſa.ſ.eſt.¶Trabes ligna Cærula:coloris cærulei:eſt aũt cæruleus color iter uiridẽ & nigrum & eiuſmodi ſolet eſſe color maris.¶Cæratas:cæra uel pice illitas.¶Parce abſtine & noli negare hoc te fleuiſſe cum a me diſcederes.¶Iſte amor helenæ.¶Eſt magis pudendus p̃terito.i.eſt turpior tibi quã meus: ideſt magis deberet te pudere amare helenã quã cõfiteri amaſſe me:quia amor meus erat licitus & honeſtus.¶Et flecti:& noſtros:q̃ſi dicat uterq̃ fleuim⁹.¶Noſtros ocellos:flẽti.i.oculos mei flẽtis:ẽ.n.flẽtis genitiuus caſus:quia habet ultimã breuẽ:nõ aũt ẽ accuſatiuus pluralis:ut quidã falſo exiſtimant:nã tales actiui plurales in is deſinentes ſemp hñt is finalẽ lõgã.¶Suas ,pprias:ideſt noſtras:ut quiſq̃ ſuos patimur manes.¶Nõ ſic:cõpatio amplexus paridis.¶Vlmus arbor uitibus apta p̃ſertim in Italia.Virg.ulmiſq̃ adiungere uites.¶Vincitur:ligatur.¶Vitibus appoſitis.i.adhærẽtibus:tanq̃ maritis ſuis.¶Vt ſicut.Nexa implicita.¶Ah quotiẽs:dicit tãtũ fuiſſe ante paridis erga ſe amorẽ.utcũ eẽt diſceſſurus:q̃reret̃ uentũ eẽ aduerſum:cũ tñ reuera eẽt ſecũdus:ſed pigebat eum diſcedere.¶Teneri:impediri.¶Riſerunt qa uidebant nõ eẽ uerũ quod querebaris:ſed te hoc facere quia pigebat te a me diſcedere.¶Ille uẽtus.¶Secũdus:fœlix.¶Quotiẽs q̃ſi dicat ſæpiſſime.¶Repetita:renouata:quia cum me dimiſiſſes ſæpe reuertebaris:ut me oſculareris.¶Quam uix.i.quã difficile.¶Suſtinuit:potui⁹.¶Aura exponit ,pceſſum diſceſſus paridis.¶Malo ab arbore nauis:declinat̃ hic malus.¶Suſcitat mouet.¶Eruta:cõmota.¶Canet.ſpumeſcit.¶Proſequor oculis:i.p̃ſpicio.¶Qua licet.i.quatenus licet ideſt q̃tũ poſſũ.¶Humet:madefit.¶Vtq̃ celer.i.p̃cor & facio nota,p celeri reditu tuo:nereidas nymphas maris Nerei filias.¶Scilicet:certe:& eſt q̃ſi irriſio ſuiipſius:quæ in dãnũ ſuũ reditum paridis optauerit.

Mal⁹ p na uis arbore q̃uo flectatur

Nereidæs quæ ſint

¶ Alii helenā itelligit quæ marito paride fruebat. ¶ Blāda diis supplex. ¶ Pro di. pel. p helena. ¶ Aspicit im mēsum Patos a loco: sigeū ꝓmontoriū describit: unde Paris nauigaturus in græciam oram soluit: quo ue remensus pelagus appulit. ¶ Moles natiua: locus natura æditus non industria. ¶ Resistit: non reiicit: sed restat immotus. ¶ Hinc ex sigeo. ¶ Ire per fluctus ut citius te cōplecterer. ¶ Fulsit mihi purpura patos a loco: q dicitur præter spem ¶ Purpura: purpurata helena: purpura est cōchilii genus sanguinem habet in gutture quo inficit purpura: cōmendat tyria & libyca in menigne insula. ¶ Tuus tibi non conueniebat. ¶ Fœmineas genas tres, rapuit fœminas Alexander: helenā clymenem & ethram. ¶ Non satis id fuerat: rapuisse fœminas. ¶ Amica turpis: per adulterium & rapinam parta. ¶ Rupi sinus: uestes laceraui. ¶ Secui madidas genas: contra legem. xii. tabularum: in quibus erat mulieres genas ne radūto: sunt genæ quibus oculi uallantur oræ extremæ. ¶ Sacram idam uel propter cybeles cerimonias & sacra quæ in ida celebrabantur uel quoniam montes & syluæ sua habēt numina. ¶ Has lachrymas: has imprecatiōes cum lachrymis. ¶ In mea saxa quæ conscia erant nostri amoris. ¶ Sic tanto incendio. ¶ Ipsa ferat: patiatur mala quæ ego sentio. ¶ Nūc tecum ueniunt: commiseratio a mutatione fortūæ. ¶ Nūc q Priami filius diceris: q diues es. ¶ Tecū ue. q te p apta sequunt æquora: fœmiæ fugitiuæ: & adulteratæ placēt.

ANTO.

Purpura q̄ sit & q̄ nobilior

Lex duodecim tabularum

Gene quæ sint

Cybeles cerimōiæ ubi celebrabant

Votis ergo meis alii rediture redisti
 Hei mihi pro dira pellice blāda fui.
Aspicit im ēsum moles natiua ꝓfundum:
 Mons fuit æquoreis illa resistit aquis.
Hinc ego uela tuæ cognoui pria carinæ:
 Et mihi per fluctus impetus ire fuit.
Dū moror i sūma fulsit mihi purpura p/
 Pertimui: cult9 nō erat ille tu9. (ra:
Fit propior: terrasq; cita ratis attigit aura:
 Fœmineas uidi corde tremente genas.
Nō satis id fuerat: qd. n. furiosa morabar
 Hærebat gremio turpis amica tuo.
Tūc fleui: rupiq; sinus: & pectora plāxi:
 Et secui madidas ungue rigēte genas.
Impleuiq; sacram querulis ululatib9 idā:
 Illuc has lachrymas in mea saxa tuli.
Sic helene doleat: desertaq; ɔiuge ploret:
 Q uæq; prior nobis ītulit ipsa ferat.
Nūc tecū ueniūt: quæ te p apta sequūtur
 Aequora: legitimos destituuntq; uiros
At cū paup eras: armētaq; pastor agebas
 Nulla nisi oenone pauperis uxor erat.

¶ Rediture: q eras redituius. ¶ Alii ad utilitatem alterius. s. helenæ. ¶ Hei mihi dolet quod precata sit ad utilitatem alterius. ¶ Blanda supplex. ¶ Pro dira pellice. i. in utilitatē pellicis quæ mihi nocet. ¶ Pellice. s. mea. idest helena: pellex autem dicitur respectu mulieris & non uiri: ut Calisto fuit pellex Iunonis & non Iouis: est autem pellex ut massurius iurisconsultus scripsit: quæ cum uxor non sit cum aliquo: tamen uiuit ut uxor: quā nūc uero nomine amicam & concubinam appellant. C. Flac. scribit: ut est digestis de uerboꝝ significatiōe: eā pellicē nunc uulgo uocari quæ cū eo q uxorem hēat corpus miscet: quosdā eam uocare: quæ uxoris loco sine nuptiis in domo sit: quā Græci Pallacim uocant: unde non bñ sentiunt q a pelliciēdo dictā uolunt: nā & Nonius a græco uocabulo significātiā trahere testat Festus dicit nō solū mulieres alienis uiris succūbentes: sed ēt mares pelices dici apud antiquos pellicem dictam quæ uxorē hñti nubebat: cui gñi mulieꝝ a Numa pōp. etiā pœna cōstituta erat hac lege. Pellex aram iunonis ne tāgito si tanget iunōi crinibus demissis agnā fœminā cædito. ¶ Aspicit describit locū uñ primū uidit paridem reuertētem a græcia cū helena. ¶ Moles: altitudo magnitudo. ¶ Natiua: naturalis: nō aūt arte facta. ¶ Aspicit: dat sensum rei inaiatæ: nō. n. ipsa aspicit: sed q in ea sit aspicere pōt. ¶ Immēsum maximū: q̄si qd' sit sine mēsura. ¶ Profundū: mare alias, p cœlo ponit. ¶ Mons fuit. s. illa moles. ¶ Resistit opponit: & eas frāgit ¶ Hinc: ex illa mole. ¶ Prima nō prima uela: sed ego prima. i. ante alios: affectus. n. facit ut plærūq; primi sentiam9 quod alii ēt pñt cognoscere. Ouidi. de pyramo & tysbe. Quid nō sentit amor primi uidistis amantes: & uocis fecistis iter. ¶ Fuit ipetus: uehemēs uolūtas. ¶ Ire p fluctus ut tibi obuiā irē. ¶ Dū moror: dū expecto. ¶ In sūma ꝓra. i. in sūma partæ ꝓræ. ¶ Purpura uestis purpurea q habitus erat muliebris. ¶ Tuus cultus. i. quē tu soleres gestare: aut q tibi cōueniret. ¶ Propior, ꝓpinquior. s. nauis. ¶ Cita aura. i. uolucri uēto ¶ Genas. i. uultū ptem eni, p toto posuit: nā genas teste Festo alii palpebras dici putāt: alii eas ptes quæ sub oculis sunt: alii eas ptes qbus barba primū orit. ¶ Corde. s. meo. ¶ Id. s. uidisse faciē muliebrē. ¶ Non sa. fue. ad dolorē meū. ¶ Quid eni parēthesis est. ¶ Hærebat tuo gremio: sedebat in sinu tuo: & hoc erat mihi acerbi9. ¶ Tūc cū uidi amicam esse in grēio tuo. ¶ Rupi: dilaniaui. ¶ Sinus uestes. ¶ Plāxi: pcussi: secui icidi & laceraui. ¶ Vngue rigēte. i. unguib9 duris. ¶ Impleui. i. exclamaui alta uoce. ¶ Idā mōtē: de quo Virg. Iāq; iugis sūmæ surgebat lucifer idæ. ¶ Sacrā. s. Cybele. ¶ Illuc in idā: has lachrymas q̄s fundo p̄dolore. ¶ In mea saxa. i. in saxa mōtis idæ in qb9 soleo habitare. ¶ Sic helenæ imp̄cat nūc Oenōe similē ifelicitatē helenæ: ut queadmodū priuauit Oenonē marito sic ipa remaneat priuata suo. ¶ Helenæ: noiatiuus est g æcus ¶ Sic sicut ego. ¶ Q uæq; duæ sunt dictiōes. ¶ Q uæ. i. & ipsa ferat. i. patiat. ¶ Ea quæ itulit nobis. i. similē iniuriā quā nobis intulit. ¶ Nūc tecū conat iducere in odiū helenā, paridi cōmemorās ei9 ipudicitiā. ¶ Veniūt: iuidiose & ad cōtūeliā usa ē plurali, p singulari: sic Terē. potiusq̄ ppeti meretricū cōtūelias. ¶ Ltios ui. i. iusto mrimōio sibi iūctos quos ñ relīquūt nisi ipudicissimæ mulieres. Iuue. Nupta senatori comitata est hippia ludū &c ¶ At cū. q. d. nō sequunt te: sed fortunam tuam: ego autem secuta sum te: quæ in paupertate tua tibi nupsi & te amaui. ¶ Agebas ducebas & bene: nam proprie dicunt agi pecora. Virgi. en ipse capellas Protinus æger ago & idem: & potum pastas age Tityre & inter agendum occursare capro cornu ferit ille caueto.

VBER.

Pellex q̄ sit & cuius cōtemplatiōe dicat ac uñ nomē sortita est

Pellices q̄ sint

Profundū cœlo attribuitur

Genæ

Agi qd' ꝓprie sit

ANTO. Paridis iudiciũ de pomo obuiolatã discordiam. Arma palladis quæ sint. Abies urbis q̃ sit. Cæratis olim ratibus utebãtur. Hipboles quæ sit. Nereides quæ nymphæ sint.

⁋Illa dies patos a tpe. ⁋Hyems amo. a nautis trãslatio ẽẽ. n. in amore hyemẽ & tranqllitatẽ dicim⁹ cũ diffidiũ aut pacẽ significam⁹. ⁋Qua ue. & iuno i nuptiis thetydis q̃ i pelio mõte gestæ sũt: dii oẽs cõuenerũt pter discordiã quã a nuptiis alienã eẽ decet pomũ iecit qd de pulchritudie certamẽ iter iunonẽ palladẽ & uenerẽ excitauit: placuit paridi stari sniæ: uen⁹. pmissa helena, p se iudiciũ tulit. ⁋Sũptis ar. egis & asta: arma sũt palladis q̃ cũ sit belli dea armata ẽ spectabilior q̃lẽ Home. descri. quã nuda. ⁋Sin⁹ micu atto. cor mihi exercet artẽ ludicrã. dicit Plau. cũ illi⁹ trepidatiõe; exprimit. ⁋Vt nar. pmissã tibi helenã. ⁋Cõsului an⁹ & lõgæuos senes respõsa sortilegoꝝ tuli. ⁋Cõstitit es. ne. rettulerẽt mihi ali qd mali portẽdi. ⁋Cæsa abi. narrat simpliciter rẽ ut gesta est: abies arbor pcera in altis mõtib⁹ nauigioꝝ materia ut scri. Pli. Classe pata quã ferecl⁹ fabricauit: ut suo loco dicemus. ⁋Rates cæ. id ad nauigioꝝ picturã q̃ cæra illiniebat referẽdũ nõ cẽseo: q ẽ encaustices gen⁹: sed cæratas cæra occlusas significare oñdit Cai⁹ Balbus lib. i. argonauticõ cũ ad argũ loqt. Sors tibi ne q̃ pte trahat tacitũ puppis mare fissaq; fluctu. Vel pice uel moli cõcludere uulnera cæra. ⁋Discedẽs: a me ut peteres spten quod amoris signũ fuit. ⁋Parce nega. nõ neges me amasse. ⁋Iste pudẽ amor si te nõ helenã amare: nec te me amasse pudeat. Nam secũdus amor turpior est q̃ primus. ⁋Nõ sic appo. Patos ab imagine ulmus in italia expetita est uitiũ gratia: ut scri. Pli. ⁋Riserũt co. qm̃ nõ uẽtum tenebaris: sed amore nostro. Septimus solũ ex paridis cõitibus q in græciã nauigarũt æneã nominat. ⁋Quã uix su. abiens pdolore me salutare potuisti. ⁋Aura sus. lin. secundo uẽto nauigas. ⁋Eruta impulsa. ⁋Canet spuma albescit. psequor ifœlix: qd in discessu & post discessum paridis egerit expõit. ⁋Humet harena: magna hypbole est: nã lachrymis harena humectari nõ põt. ⁋Virides ne. nereides marinas nymphas Pli. nõ eẽ fabulosas tradit uisas auditasq; iterdũ. ⁋In me. dã. ad meũ exitiũ.

VBER.

⁋Illa dies. Narrat originẽ suorũ maloꝝ: q̃ incepit quãdo tres deæ supposuerũt se iudicio Paridis. ⁋Fatum infortunium. ⁋Hyems: tẽpestas tractũ a mari. ⁋Cœpit: incœpit. ⁋Ab illa. s. die qua uenus &c. ⁋Decentior armis: sumptis: idest esset honestior armis sũptis: q̃ depositis uestibus. ⁋In arbitriũ: in iudiciũ tuũ de pomo de quo dixim⁹ in argumẽto priæ epistolæ. ⁋Attoniti: terrefacti. ⁋Miscuere: tremuere: ut in prima epistola: usq; metu micuere sinus. ⁋Gelid⁹ tremor: qui facit gelidos. Virg. Ex tẽplo æneæ soluũtur frigore mẽbra. ⁋Vt postq̃. ⁋Narrasti mihi: dixisti mihi tres deas ad iudicium tuum uenisse. ⁋Consului: interrogaui. Anus q̃ plerũq; interpretãtur talia. ⁋Et senes lõgæuos. i. lõgæ ætatis. ⁋Neq; eni terrebar modice. i. multũ terrebar: est. n. liptote & p parẽthesin legẽdũ est. ⁋Constitit p illos apparuit. & iudicatũ ẽ. ⁋Esse nephas eẽ malũ. ⁋Cæsa abies breuis narratio apparat⁹ paridis ad rapiẽdã helenã. ⁋Abies arbor mõtana apta nauib⁹ ædificãdis. ⁋Cæsa: incisa. s. est. ⁋Trabes ligna Cærula: coloris cærulei: est aũt cæruleus color iter uiridẽ & nigrum & eiusmodi solet esse color maris. ⁋Cæratas: cæra uel pice illitas. ⁋Parce abstine & noli negare hoc te fleuisse cum a me discederes. ⁋Iste amor helenæ. ⁋Est magis pudendus pterito. i. est turpior tibi quã meus: idest magis deberet te pudere amare helenã quã cõfiteri amasse me: quia amor meus erat licitus & honestus. ⁋Et flecti: & nostros: q̃si dicat uterq; fleuim⁹. ⁋Nostros ocellos: flẽti. i. oculos mei flẽtis: ẽ. n. flẽtis genitiuus casus: quia habet ultimã breuẽ: nõ aũt ẽ accusatiuus pluralis: ut quidã falso existimant: nã tales actiui plurales in is desinentes semp hñt is finalẽ lõgã. ⁋Suas pprias: idest nostras: ut quisq; suos patimur manes. ⁋Nõ sic: cõpatio amplexus paridis. ⁋Vlmus arbor uitibus apta psertim in Italia. Virg. ulmisq; adiungere uites. ⁋Vincitur: ligatur. ⁋Vitibus appositis. i. adhærẽtibus: tanq̃ maritis suis. ⁋Vt sicut. Nexa implicita. ⁋Ah quotiẽs: dicit tãtũ fuisse ante paridis erga se amorẽ. utcũ eẽt discessurus: q̃rerer uentũ eẽ aduersum: cũ tñ reuera eẽt secũdus: sed pigebat eum discedere. ⁋Teneri: impediri. ⁋Riserunt qa uidebant nõ eẽ uerũ quod querebaris: sed te hoc facere quia pigebat te a me discedere. ⁋Ille uẽtus. ⁋Secũdus: fœlix. ⁋Quotiẽs q̃si dicat sæpissime. ⁋Repetita: renouata: quia cum me dimisisses sæpe reuertebaris: ut me osculareris. ⁋Quam uix. i. quã difficile. ⁋Sustinuit: potui. ⁋Aura exponit pcessum discessus paridis. ⁋Malo ab arbore nauis: declinat hic malus. ⁋Suscitat mouet. ⁋Eruta: cõmota. ⁋Canet. spumescit. ⁋Prosequor oculis: i. pspicio. ⁋Qua licet. i. quatenus licet idest q̃tũ possũ. ⁋Humet: madefit. ⁋Vtq; celer. i. pcor & facio nota p celeri reditu tuo: nereidas nymphas maris Nerei filias. ⁋Scilicet: certe: & est q̃si irrisio suiipsius: quæ in dãnũ suũ reditum paridis optauerit.

Abies arbor q̃ sit. Color cæruleus qs sit. Loc⁹ enodatus. Mal⁹ p nauis arbore quõ flectatur. Nereidæs quæ sint.

Illa dies fatum miseræ mihi duxit: ab illa
Pessima mutati cœpit amoris hyems
Qua uenus & iuno: sũptisq; decẽtior armis
Vẽit i arbitriũ nuda minerua tuũ:
Attoniti micuere sinus gelidusq; cucurrit
Vt mihi narrasti: dura p ossa tremor.
Cõsului neq; eni modice terrebar: anusq;
Lõgæuosq; senes: cõstitit esse nephas.
Cęsa abies sectęq; trabes & classe parata
Cærula cæratas accipit unda rates:
Flecti discedens: hoc saltẽ parce negare:
Præterito magis ẽ iste pudẽdus amor.
Et flecti & nostros uidisti flẽtis ocellos:
Miscuim⁹ lachrymas mest⁹ uterq; suas.
Nõ sic appositis uincit' uitib⁹ ulm⁹:
Vt tua sunt collo brachia nexa meo.
Ah quotiens cũ te uento querere teneri:
Riserunt comites ille secundus erat.
Oscula dimissæ quotiẽs repetita dedisti:
Quã uix sustinuit dicere lingua uale.
Aura leuis rigido pẽdentia lintea malo
Suscitat: & remis eruta canet aqua.
Prosequor infœlix oculis abeuntia uela:
Qua lz & lachris humet harena meis.
Vtq; celer uẽias: uirides nereides oro:
Scilicet ut uenias in mea damna celer.

¶ Alii helenā itelligit quæ marito paride fruebaẗ. ¶ Blāda diis supplex. ¶ Pro di. pel. p helena. ¶ Aspicit im mēsum Patos a loco: sigeū pmontoriū describit: unde Paris nauigaturus in græciam oram soluit: quo ue re mensus pelagus appulit. ¶ Moles natiua: locus natura æditus non industria. ¶ Resistit: non reiicit: sed restat immotus. ¶ Hinc ex sigeo. ¶ Ire per fluctus ut citius te cōplecterer. ¶ Fulsit mihi purpura patos a loco: q dicitur præter spem ¶ Purpura: purpurata helena: purpura est cōchilii genus sanguinem habet in gutture quo inficiẗ purpura: cōmendaẗ tyria & libyca in menigne insula. ¶ Tuus tibi non conueniebat. ¶ Fœmineas genas tres, rapuit fœminas Alexander: helenā clymenem & ethram. ¶ Non satis id fuerat: rapuisse fœminas. ¶ Amica turpis: per adulterium & rapinam parta. ¶ Rupi sinus: uestes laceraui. ¶ Secui madidas genas: contra legem. xii. tabularum: in quibus erat mulieres genas ne radūto: sunt genæ quibus oculi uallantur oræ extremæ. ¶ Sacram idam uel propter cybeles cerimonias & sacra quæ in ida celebrabantur uel quoniam montes & syluæ sua habēt numina. ¶ Has lachrymas: has imprecatiōes cum lachrymis. ¶ In mea saxa quæ conscia erant nostri amoris. ¶ Sic tanto incendio. ¶ Ipsa ferat: patiatur mala quæ ego sentio. ¶ Nūc tecum ueniunt: commiseratio a mutatione fortūæ. ¶ Nūc q Priami filius diceris: q diues es. ¶ Tecū ue. q te p apta sequunẗ æquora: fœmiæ fugitiuæ: & adulteratæ placēt.

Votis ergo meis alii rediture redisti
Hei mihi pro dira pellice blāda fui.
Aspicit im ēsum moles natiua pfundum:
Mons fuit æquoreis illa resistit aquis.
Hinc ego uela tuæ cognoui pria carinæ:
Et mihi per fluctus impetus ire fuit.
Dū moror i sūma fulsit mihi purpura p/
Pertimui: cult9 nō erat ille tu9. (ra:
Fit propior: terra q cita ratis attigit aura:
Fœmineas uidi corde tremente genas.
Nō satis id fuerat: qd. n. furiosa morabar
Hærebat gremio turpis amica tuo.
Tūc fleui: rupiq sinus: & pectora plāxi:
Et secui madidas ungue rigēte genas.
Impleuiq sacram querulis ululatib9 idā:
Illuc has lachrymas in mea saxa tuli.
Sic helene doleat: desertaq piuge ploret:
Q uæq prior nobis itulit ipsa ferat.
Nūc tecū ueniūt: quæ te p apta sequūtur
Aequora: legitimos destituuntq uiros
At cū paup eras: armētaq pastor agebas
Nulla nisi oenone pauperis uxor erat.

¶ Rediture: q eras rediturus. ¶ Alii ad utilitatem alterius. s. helenæ. ¶ Hei mihi dolet quod precata sit ad utilitatem alterius. ¶ Blanda supplex. ¶ Pro dira pellice. i. in utilitatē pellicis quæ mihi nocet. ¶ Pellice. s. mea. idest helena: pellex autem dicitur respectu mulieris & non uiri: ut Calisto fuit pellex Iunonis & non Iouis: est autem pellex ut massurius iurisconsultus scripsit: quæ cum uxor non sit cum aliquo: tamen uiuit ut uxor: quā nūc uero nomine amicam & concubinam appellant. C. Flac. scribit: ut est digestis de uerbo℞ significatiōe: eā pellicē nunc uulgo uocari quæ cū eo q uxorem hēat corpus miscet: quosdā eam uocare: quæ uxoris loco sine nuptiis in domo sit: quā Græci Pallacim uocant: unde non bñ sentiunt q a pelliciēdo dictā uolunt: nā & Nonius a græco uocabulo significātiā trahere testaẗ Festus dicit nō solū mulieres alienis uiris succūbentes: sed ēt mares pelices dici apud antiquos pellicem dictam quæ uxorē hñti nubebat: cui gñi mulie℞ a Numa pōp. etiā pœna cōstituta erat hac lege. Pellex aram iunonis ne tāgito si tanget iunōi crinibus demissis agnā fœminā cædito. ¶ Aspicit describit locū uñ primū uidit paridem reuertētem a græcia cū helena. ¶ Moles: altitudo magnitudo. ¶ Natiua: naturalis: nō aūt arte facta. ¶ Aspicit: dat sensum rei inaiatæ: nō. n. ipsa aspicit: sed q in ea sit aspicere pōt. ¶ Immēsum maximū: q̄si qđ sit sine mēsura. ¶ Profundū: mare alias, p cœlo poniẗ. ¶ Mons fuit. s. illa moles. ¶ Resistit opponiẗ: & eas frāgit ¶ Hinc: ex illa mole. ¶ Prima nō prima uela: sed ego prima. i. ante alios: affectus. n. facit ut plærūq primi sentiam9 quod alii ēt pñt cognoscere. Ouidi. de pyramo & tysbe. Quid nō sentit amor primi uidistis amantes: & uocis fecistis iter. ¶ Fuit ipetus: uehemēs uolūtas. ¶ Ire p fluctus ut tibi obuiā irē. ¶ Dū moror: dū expecto. ¶ In sūma, pra. i. in sūma partæ præ. ¶ Purpura uestis purpurea q habitus erat muliebris. ¶ Tuus cultus. i. quē tu soleres gestare: aut q tibi cōueniret. ¶ Propior, ppinquior. s. nauis. ¶ Cita aura. i. uolucri uēto ¶ Genas. i. uultū ptem eni, p toto posuit: nā genas teste Festo alii palpebras dici putāt: alii eas ptes quæ sub oculis sunt: alii eas ptes qbus barba primū oriẗ. ¶ Corde. s. meo. ¶ Id. s. uidisse faciē muliebrē. ¶ Non sa. fue. ad dolorē meū. ¶ Quid eni parēthesis est. ¶ Hærebat tuo gremio: sedebat in sinu tuo: & hoc erat mihi acerbi9. ¶ Tūc cū uidi amicam esse in grēio tuo. ¶ Rupi: dilaniaui. ¶ Sinus uestes. ¶ Plāxi: pcussi: secui icidi & laceraui. ¶ Vngue rigēte. i. unguib9 duris. ¶ Impleui. i. exclamaui alta uoce. ¶ Idā mōtē: de quo Virg. iāq iugis sūmæ surgebat lucifer idæ. ¶ Sacrā. s. Cybele. ¶ Illuc in idā: has lachrymas q̄s fundo pdolore. ¶ In mea saxa. i. in saxa mōtis idæ in qb9 soleo habitare. ¶ Sic helenæ impcaẗ nūc Oenōe similē ifelicitatē helenæ: ut quēadmodū priuauit Oenonē marito sic ipa remaneat priuata suo. ¶ Helenæ: nōiatiuus est g æcus ¶ Sic sicut ego. ¶ Quæq duæ sunt dictiōes. ¶ Q uæ. i. & ipsa ferat. i. patiaẗ. ¶ Ea quæ itulit nobis. i. similē iniuriā quā nobis intulit. ¶ Nūc tecū conaẗ iducere in odiū helenā, paridi cōmemorās ei9 ipudicitiā. ¶ Veniūt: iuidiose & ad cōtūeliā usa ē plurali, p singulari: sic Terē. potiusq̄ ppeti meretricū cōtūelias. ¶ Ltios ui. i. iusto mrīmōio sibi iūctos quos ñ relīquūt nisi ipudicissimæ mulieres. Iuue. Nupta senatori comitata est hippia ludū &c ¶ At cū. q. d. nō sequunẗ te: sed fortunam tuam: ego autem secuta sum te: quæ in paupertate tua tibi nupsi & te amaui. ¶ Agebas ducebas & bene: nam proprie dicunẗ agi pecora. Virgi. en ipse capellas Protinus æger ago & idem: & potum pastas age Tityre & inter agendum occursare capro cornu ferit ille caueto.

ANTO.
Purpura q̄ sit & q̄ nobilior
Lex duodecim tabularum
Gene quæ sint
Cybeles cerimōiæ ubi celebranẗ
VBER.
Pellex q̄ sit & cuius cōtemplatiōe dicaẗ ac uñ nomē sortita est
Pellices q̄ sint
Profundū cœlo attribuitur
Genæ
Agi qđ pprie sit

ANTO. ¶Nō ego miror opes:nō me fortuna aut diuitiæ impellunt:sed amor & uetus cōiugiū. ¶Vt dicar una nur⁹ de tot:qnquaginta nur⁹ hūit priam⁹ & gnos.xii.ut in iliade tradit Home. ¶Nur⁹ dissimulanda ab honesto re cepi deberi suadet:nō inqt īprobāt meū cōiugiū Priam⁹ aut hecuba:nec si uelint pñt. ¶Digna sum:tuo cōiu gio:sum.n.nympha. ¶Mrona ea est:q ex ltio mrimonio uiri pepit. ¶Quas pñt sceptra decere nō sum igno bilis sed qlē decēt regna. ¶Toro purpureo:cōuenit mihi regius thalamus. ¶Deniq; tutus amor suasio: ab utili. ¶Nulla paranᵗ bella:qlia īminent ex helenæ rapina. ¶Vltrices:græcoꝝ classem ad uindicādā helenæ rapinā q fuerūt naues mille cētum & qnq; & septuaginta: ut Thucydides meminit lib.historiaꝝ prio. ¶Tyndaridis īfestis:transit ad eā ptem qua helena tyndari filia ex læda. ¶Reposcitᵗ armis:palamedes ulyxes & menela⁹ legati ad troiā uenerūt:ut helēa cū bonis oībus:redderetᵗ cū nō im petrassent bellum īdixerunt. ¶Vel hectora frēm: honesta ꝓhibitio.Nō inqt a fratribus qras an sit reddenda helena: sed populū cōsulas:filii Priami & hecuba suadebāt helenā nō esse reddēdā.Sed cū repetētibus legatis in cōcione oīs populus raptū ægre ferret priamusq; cum populo sentiret oēs in sniam priami iuerunt præter deiphobū & hecubā: quæ cū priamū tum filios precata oēs demū in suā uolun tatē induxit. ¶Quid grauis āthenor præiudicio arguit au diēdam inqt esse maioꝝ sniam.anthenorē.n.pacis & red. dendæ helenæ cū oībus bonis suasorē fuisse.Home.in pri mis:& Liuius in principio suæ historiæ tradidit. ¶Aetas ma.qbus lōga ætas reꝝ expientiam dedit. ¶Turpe rudi mē.iniqua sunt tuæ cāæ principia Rudimēta oīum disci plinaꝝ dicimus initia. ¶Priæ præponere raptā:si saluti to tius patriæ præponas fœminā & eā quā rapina tibi cōpara sti. ¶Pudenda:est tua cā inhonesta. ¶Vir menelaus. ¶Iu sta arma:quoniā pro rapta coniuge bellum mouet. ¶Nec tibi si cupias:arguit a uiolenta diffinitione.retorquet.n.in contrarium rem omnem:non est inquit amare quod te se cuta sit:sed sua facilitate captare.

Nuᵣ⁹quot priamus habuerit · Matrona quæ sit · Quot naues ad troie obsidionē ꝑfectæ fuerint · Helēa cui⁹ filia fuerit · Legati ac troiā ꝓ helena redimēda qcō cessere · Anthenoris suā pro helena reddenda · Rudimēta q̄ sint

Nō ego miror opes:nec me tua rgia tāgit
Nec de tot priami dicar:ut una nurus.
Nō tñ ut priāus nīphæ socer eē recuset:
Aut hecubæ fuerim dissimulāda nur⁹.
Digna sum & cupio fieri matrōa potētis:
Sūt mihi q̄s pñt sceptra decerᵗ manus.
Nec me phaginea ꝙ tecū frōde iacebam
Despice:purpureo sū magis apta toro
Deniq; tut⁹ amor me⁹ ē:tibi nulla parāt
Bella:nec ultrices aduehit unda rates.
Tyndaris īfestis fugitiua reposcitᵗ armis:
Hac uēit in thalamos dote supba tuos.
Quę si sit danais reddēda:ul' hectora frēꝫ
Vel cū deiphobo polydamanta roga.
Quid grauis āthēor priāus qd suadeat īp
Cōsule:qs ætas lōga magistra fuit. (se
Turpe rudimētū est priæ ꝓponere raptā
Cā pudēda tua ē:iusta uir arma mouet
Nec tibi si cupias fidā ꝓmitte lacænam:
Quæ sit in amplex⁹ tā cito uersa tuos.

VBER. ¶Nō ego miror:occurrit obiectiōi. ¶Miror.i.suspicio:& cupio.i.nō habeo respectū tuaꝝ opum:& tuæ magnæ po tētiæ. ¶Tāgit:mouet. ¶De tot.s.nuribus:erant.n.pluriæ. Virgi.ii.ænei.uidi hecubā:cētūq; nurus.Idē. Quīquagin ta illi thalami spes ampla nepotū ꝓcūbere:siue.n. singulas uxores hēbant filii Priami siue plures ſm morē barbaroꝝ plurimas fuisse necesse est:plurimi.n.fuisse dñt fi lii Priami. ¶Nō tñ.s.est. ¶Vt.i.qd recuset spnet:& dedignetᵗ. ¶Nymphæ.s.mei. ¶Dissimulāda tacēda:& oc cultāda.i.qd hecubā debeat pudere dicere me eē nuꝝ suā. ¶Dignaq; sum.i.& mereor. ¶Matrona.i.uxor:nā ut uoluit.Au.Gel.Matrona ꝓprie dr q̄ cum uiro mrimoniū cōuenit licet aliter eā diffiniat Noni⁹. ¶Poten tis.s.tui. ¶Decere.i.sunt mihi aptæ man⁹ ad ferēdū sceptꝛ honeste licet in siluis habitauerim:& iō dicit nec me &c. ¶Faginea frōde:aut sub arbore fagi:aut qa ex frondibus arboꝝ fiebāt plærūq; tori & ꝓcipue ab his q hītabant siluas.Iuue.Siluestrē mōtana toꝝ cū sterneret uxor frōdibus & culmo &c. ¶Purpureo toro.i.re gio:& purpura ornato:qles sunt tori potētū uiroꝝ. ¶Deniq; suasit hactenus a pte honesti.Nūc uero & a tu to & ab honesto simul arguit se eē retinēdā & helenā reiiciēdā:tutus sine piculo. ¶Vltrices:qles ꝓ helena re petēda paranᵗ. ¶Tyndaris helena filia putatiua Tyndarei nā re uera filia Iouis fuisse dr. ¶Infestis inimicissi mis. ¶Reposcitᵗ:repetitᵗ a marito & a tota græcia. ¶Hac dote:derisiue.q.d.ꝓ dote affert tibi bellū. ¶Supba qa uidet bellū pp se moueri. ¶Quæ.s.helena. ¶Roga.i.iterroga polydamāta:polydamas uir troiāus fuit ex primorib⁹.hēt āt naturaliter primā breuē:sed poetæ aut addūt unū.l.aut p diphthōgū græca dicūt Polyda mas.sed nri poti⁹ addūt.l. ¶Grauis:uenerabilis prudēs. ¶Quid sua.qd sētiat an reddēdā an retinēdā helenā nā Anthenor ut scri.Home.in cōcilio suasit Helenā oīno reddēdā ideo Hora.Anthenor cēset belli ꝓscinde re cām. ¶Consule:interroga sed iterrogamus ēt minores & pares:cōsulimus aūt maiores & prudentiores. ¶Quis.i.qbus. ¶Aetas lōga fuit magistra:lōga.n.ætas hoīem facit prudētiorē:qa multaꝝ reꝝ usū.i.expe rientiam hēt.Nestor apud Ouidi.li.xiii.metamor.Nō oīa grandior ætas quæ fugiamus hēt:seris uenit usus ab annis. ¶Turpe rudi.i.turpis īstitutio. ¶Raptā:abductā.nō aūt legitime tibi iunctā. ¶Patriæ:aut est adie ctiuū & subauditᵗ uxori.i.quæ sit de patria tua:aut certe patriæ.i.ciuitati tuæ.i.malle eam retinere quā serua re patriam tuam:quæ ꝓpter ipsam est pitura. ¶Vir:Menelaus:iusta ꝓ recupanda uxore:nam si pro repetitio ne aliaꝝ reꝝ bellum dicitᵗ iustum qto iustius ꝓ repetitione uxoris. ¶Pudēda:turpis.digna pudore. ¶Arma. i.bella.metonōia est. ¶Nec tibi.reddit eam suspectam infidelitatis:qa priori marito non seruauerit fidē si.i.q̄ uis. ¶Cupias.i.optes. ¶Lacænam.i.helenam a lacōia regione:unde fuit oriunda.masculinū est lacō.fœmi ninū est lacæna.neutrum non dicimus lacænum:sed laconicum. ¶Quæ.s.helena. ¶Sit uersa.i.mutata.s.ab amore Menelai. ¶In tuos amplexus:in tuum amorem & concubitum.

Matrona quæ sit · Tori qua materia fiebant · Helena ut supra · Polydamas q fuerit & q̄tā primā habeat · Anthenoris snia · Aetas prudētē hominē reddit · Lacōia regio helēæ pria uñ lacœna fœmininū & laconicū neutꝛ formantur

¶ Vt minor atrides:exemplo perfidiam helenæ demonstrat. ¶ Attrides minor:menelaum significat:q pauciores agebat annos q̃ agamẽnon. ¶ Fœdera temerati lecti:corruptum matrimonium. ¶ Clamabis:cum te deceperit. ¶ Deperit illa semel:pudicitia cum corrupta est reparari non põt:snia est simplex. ¶ Ardet amore tui:te amat. ¶ Menelaon:quem deseruit te secuta. ¶ Credulus:qui pudicam helenẽ fore credidit. ¶ Fœlix andromache:pathos a fortuna aliena. Andromache ceciõis filia Hectori nupsit:cui puer̃ peperit:ut scribit Home. quẽ alii scamandrum:alii astianacta appellarunt. ¶ Certo:uni & constanti. ¶ Ad exemplũ fratris:ut Hector una uxore cõtentus:& ita tibi satis oenones coniugiũ esse debuisset. ¶ Tu leuior foliis:nõ crimen sed tua leuitas aliam admisit. ¶ Hæc tua nam recolo:quæ particula ĩmineant nisi reddat helena de uaticiniis arguit. ¶ Germana: Casandra excidiũ troianũ p̃dixit:quæ apud actium in polysena ita loquit̃ cum uaticinaret̃: deus inclusus corpore humano iã nõ Cassandra loquit̃:iam mari magno classis cita texitur. Exitium examen rapit aduenit. Et fera ueli uolantibus nauibus compleuit manus littora. ¶ Quid facis oenone:Casandræ uaticiniũ de troião excidio. ¶ Quid harenæ semi. mã. frustra paridem amas. Vaticinantiũ mos est contorta & translata longius orõne ploqui. ¶ Graia iuuẽue. helenã significat. ¶ Quæ pdat patriã & domum:in excidium troiaæ urbis:& laomedõtis familiæ. ¶ Io prohibe: uox furentis est exoptat deos hanc pestẽ auertere. ¶ Puppi obscœnã:infausti auspicii. i. paridis nauẽ cũ heléa submergite:eadem apud actium ita loquitur. Adest fax obuoluta sanguine:atq̃ incendio:multos annos latuit: Ciues referte opem & restringite.

ANTO.

Pudicitia semel corrupta ẽ irrepabilis

Andromache q̃ fuerit

Cassandra troianum excidium uaticinata est

Io q̃ pars orõnis sit

Vt minor atrides temerati fœdera lecti
Clamat:& externo læsus amore dolet.
Tu quoq̃ clamabis:nulla repabilis arte:
Læsa pudicitia est:deperit illa semel.
Ardet amore tui:sic & menelaõ amauit:
Nũc iacet in uiduo credulus ille thoro
Fœlix ãdromache certo bñ nupta marito
Vxor ad exemplũ fratris habẽda fui.
Tu leuior foliis:tũc cũ sine põdere succi:
Mobilibus uentis arida facta uolant.
Et min⁹ est i te:q̃ in summa põdus arista:
Quæ leuis assiduis solibus usta riget.
Hęc tua nã r̃colo:quõdã germana cãebat
Sic mihi diffusis uaticinata comis.
Quid facis oenõe:qd harẽę semĩa mãdas
Non profecturis littora bobus aras.
Graia iuuẽca uenit:q̃ te p̃riamq̃ domũq̃
Perdat:io prohibe:graia iuuẽca uenit.
Dũ lz obscœnã põto demergite puppim

¶ Vt minor. dicit Oenone successurum Paridi:id qđ euenit:ut. s. ab ea deseratur. ¶ Vt sicut. ¶ Minor. iunior. s. Menelaus:nam Agamẽnone minor natu fuit. ¶ Clamat. conquerit̃. ¶ Temerati adulterio uiciati & lesi. ¶ Externo peregrino. s. tuo. ¶ Tu quoq̃:sicut ipse. ¶ Nulla repa. distinguendũ est:ut hoc cõiungat̃ cũ iferioribus sic:ut sit sensus & ordo. pudicitia læsa est reparabilis nulla arte:qa illa deperit semel. i. pudicitia amissa nunq̃ amplius reparari põt sicut plæraq̃ alia:ut fides:beniuolentia:& similia:quæ amissa possunt ẽt reparari:qđ non idẽ pudicitiæ cõtingit: quia mulier corrupta non põt esse oĩ tpe nõ corrupta. ¶ Illa. s. pudicitia. ¶ Depit. i. amittit̃. ¶ Semel:statim & uno tpe:non autẽ sæpius. ¶ Arde:obiectio. ¶ Sic & mene. responsio ad obiectionẽ. q. d. non est fidẽ dũ ei⁹ amori ¶ Sic. s. ut te amat:nõ uero amore. ¶ Ille:menelaus. ¶ Credulus:q nimiũ facile credidit se amari. ¶ Fœlix. ex cõmendatione hectoris Oenone uitupat Paridẽ. ¶ Andromache:uxor hectoris fratris tui. ¶ Certo. i. fido & stabili. ¶ Ad exẽpiũ fra. qa sicut ille diligit Andromachẽ ita me diligere debueras. ¶ Tu:o pari ¶ Leuior:mutabilior. ¶ Tunc. q. d. nõ oĩbus foliis:sed aridis:q̃ solẽt eẽ leuiora. ¶ Volãt:spgunt̃:& p aera ferunt̃. ¶ Et mi. alia cõpatio leuitatis paridis. cõparat. n. eũ spicis siccis & maturis. ¶ Arista:q̃ ita dcã ẽ ab ariditate:licet cõtra naturã sui primitiui corripiat primã syllabã. ¶ Quæ. s. arista. ¶ Vsta:cocta:ut Persi. Insana canicula messes. Iã dudũ coqt. ¶ Assiduis so. i. cõtinuis calorib⁹. ¶ Solibus:nã soles in plurali p calorib⁹ uel diebus accipim⁹: ut tris adeo icertos cæca caligine soles erramus. i. dies ¶ Hæc tua:dicit oenõe hæc sibi fuisse p̃nũciata a Cas. sorore paridis uaticinatrice:põitq̃ uerba ei⁹ uaticinii. ¶ Tua ger. i. soror. s. Cassandra:fuit aũt cassandra priami filia cui⁹ amore capt⁹ phœbus pmisit ei diuinãdi artẽ:si sibi obsecuta eẽt:qđ cũ illa se facturã dixisset:postea accepta arte & ptãte diuinãdi negauit. Quã rẽ phœb⁹ ægre ferẽs:cũ ei auferre nõ liceret:qđ semel dederat:abstulit ei fidẽ diuinatiõis:effecit. n. ut ei nõ crederet̃. unde Virgi. æne. ii. Tũc ẽt fatis apit Cassãdra futuris ora:dei iussu nonunq̃ credita teucris:dicit igitur Oenone cassandrã p̃dixisse sibi aduentum helenæ perniciosum sibi & troianis. ¶ Canebat:diuinabat. ¶ Hæc. quæ nunc euenerunt. ¶ Comis diffusis. i. sparsis. ¶ Per humeros: queadmodum uaticinantes habere solent:ut Virgi. de sybilla:non comptæ mansere comæ. ¶ Quid facis: uerba cassandræ. q. d. frustra amas paridẽ. ¶ Quid ha. se. mã. Translatio ab agricolis:sicut. n. amittunt semina: q ea in harena spargũt:ita dñr amittere laborẽ:qa in ea re laborant:quã asseq nequeunt. ¶ Non pfe. i. redituris fructũ. Iuue. Nos tamen hæc agimus Tenuiq̃ in puluere sulcos ducimus:& sterili littus uersamus aratro. ¶ Graia:ecce ipedimẽtũ sui laboris. ¶ Iuuẽca:p cõtumeliã nã mulieres impudicæ iuuẽcæ & uaccæ dñr: nec ob aliã cãm Io & proetides in uaccas cõuersæ dñr nisi qa factæ sunt impudicæ. Ouidi. li. i. de arte. Nec fugæ linigeræ mẽphitica templa iuuẽcæ. Multas illa facit qđ fuit ipsa ioui. i. multas mulieres facit uaccas sicut ipsa fuit. ¶ Perdat:euertat & destruat. ¶ Io. clamantis est:nõ aũt nomen pp̃ium. nã pro nomine pprio prima longa est. Iuue. si candida iusserit io. Cũ uero habet primã breuẽ est aduerbiũ exclamantis:ut hic. interdũ lætantis. ut apud Ouid. in. i. amor̃. Miles io magna uoce triũphe canet. dicit ergo. ¶ Io phibe. i. oh phibe. s. ne ueniat. ¶ Dum licet:dũ nõdum attigit littus. ¶ Obscœnã puppim. i. quæ uehit obscœnam mulierem.

VBER.

Pudicitia

Semel im pprie qđ significat

Arista uñ dicta est

Soles ĩ plurali quid portẽdãt

Cassãdræ historia

Impudicæ mulieres q̃uo appellentur

ANTO.

Quæ deæ coniugiis præſint

Prim⁹ helene rapt⁹ a theſeo

Quæ pudicitiæ obſtene

¶In curſu:in medio uaticinio ſubſtinuerunt:nam furore conciderat.¶Ah nimium miſeræ uates: apoſtrophe utitur.¶Poſſidet en ſaltus:helena præripuit mihi coniugem.¶Sit facie inſignis:inuidioſa cōceſſio:eſto ſit pulchra:eſt tamen inceſta.¶Deos ſocios:Hymenem & iunonem & deas quinq̧:quas Plutarchus præeſſe coniugiis ſcribit.¶Illam de patria:abſens theſeus inq̄t Diodo.perſuaſus a perythoo ſparthē profectus in tēplo Dianæ helenam:quæ decimum agebat annum rapuit poſt phædræ interitū:id cum grauiter atheniēſes ferrent cuſtodiendam matri & Aphiono amico in aphidnam urbem miſit:caſtor & pollux diruta aphidna puellā in patriam retulerunt:q̄q̄ alii puellam theſeum fratribus repoſcentibus reddidiſſe tradāt.¶Niſi noīe fallor: hiſtoriam nō recte ſe hr̄e cōminiſcit̄ puellari ſimplicitate.¶A iuuene & cupido:duo ſūt quæ pudicitiæ maxime obſtāt amor & iuuentus.Non eſt inq̄t credibile quod iuuenis & amās theſeus caſtam reddiderit helenam.¶Hæc cōpererim:a quo hanc hiſtoriam nouerim.¶Amo:nihil' eſt quod amor non ſentiat.¶Totiens rapta:primū a theſeo: deinde a te:primus tamen qui Helenā uiolauerit enophorus hyppochoontis filius traditur.¶At manet:ducta in inuidiam helenæ ſe & ſuum coniugium commendat a fide & pudicitia.¶Manet:ſeruatur.¶Caſta:inuiolata.¶Marito:paridi.¶Tuis legibus:quibus tu uſus es.Nam tu aliam ademiſti uxorem recte ut uirum alium ego querere potuiſſem.¶Me ſatyri:peccādi oportunitatē pōit:ne forte crederetur occaſionem defuiſſe.¶Turba proterua: libidinoſa: ſatyrorum multitudo:me ſollicitabat.¶Faunus:habet inſtar capri cornua pinuq̧ coronat̄.¶Tumet:eminet.¶Troiæ munitor:apollinem intelligit quem adiutorem dixim⁹

Oenone uiolata ab apolline

habuiſſe Laomedontem cum neptuno dum mœnia troiana erigeret oenonem amauit:& in mercedem ſtupri medicinæ artem oſtendit.¶Spolium uirginitatis:meam uirginitatem delibauit.Ante quā potuiſſet me potiri.

Heu q̄tū phrygii ſanguinis illa uehit,
Dixerat:in curſu famulę rapuere furētē:
At mihi flauentes diriguere comæ.
Ah nimiū miſeræ uates mihi uera fuiſti:
Poſſidet en ſaltus illa iuuēca meos.
Sit facie q̄uis inſignis:adultera certe eſt:
Deſeruit ſocios hoſpite capta deos.
Illā de patria theſeus:niſi nomine fallor:
Neſcio quis theſeus abſtulit arte ſua.
A iuuene & cupido credat̄ reddita uirgo
Vñ hæc cōpereri tam bñ:queris amo.
Vim licet appelles & culpā nomīe ueles
Quæ totiens rapta eſt p̄buit ipſa rapi.
At manet oenone fallēti caſta marito:
Et poteras falli legibus ipſe tuis.
Me ſatyri celeres:ſiluis ego tecta latebā:
Quęſierāt rapido turba p̄terua pede.
Cornigerūq̧ caput pinu p̄cinctus acuta
Faunus:in imēſis qua tumet ida iugis:
Me fide cōſpicuus troiæ mūitor amauit:
Ille meæ ſpolium uirginitatis habet.

VBER.

Dirigeo unde diriguere

¶Heu quantum.q.d.multum.¶In curſu.i.in proceſſu.ſ.ſui ſermonis.¶Furentem:diuinantem.nam furor etiā de diuinatiōe dicitur.¶Diriguere.i.rigidæ factæ ſunt ex metu:declinatur autem non dirigo:ſed dirigeo ſecundæ coniugationis.¶Flauentes:albæ.uel pulchræ.de flauo colore dictum eſt ſupra.¶Nimium uera:quia uenit illa iuuenca: & expulit me.¶Meos ſaltus:tranſlatio eſt.nam iuuēcæ ſolent paſci in ſaltibus.i.nemoribus ubi ſunt paſcua:dicit ergo illa iuuenca eſt in poſſeſſiōe meorum paſcuorum.i.poſſidet te quem ego deberem poſſidere.¶Sit facie: adducit nunc helenam in contemptum oſtendens eius infidelitatem & impudicitiam.¶Inſignis:egregia.¶Capta hoſpite.i.helena capta amore tui hoſpitis ſui.¶Deſeruit:fugiens a patria.¶Deos ſocios:uel cōnubio præſidentes.uel ſocios.i.patrios.¶Neſcio quis:ſolemus ita loq de ignotis.¶Abſtulit:exportauit.¶Sua arte:ſuis dolis.Virgi.At cytherea nouas artes:noua pectore uerſat Conſilia.¶De patria.ſ.ſua.unde paris in epiſtola ad helenam.Ergo arſit merito qui nouerat omnia Theſeus:& uiſa es tanto digna rapina uiro.¶A iuuene:reddit eam ſuſpectam ſtupri cum rapta fuit.¶Credatur.i.debeat ne credi:quaſi dicat non.¶Reddita:reſtituta.¶Virgo.i.intacta & inuiolata.¶A iuuene:argumentum ab ætate:nam iuuenes proniores ſūt in uenerem.Scri.tñ Hellanicus theſeum iā quinquagenarium fuiſſe cum helenam rapuit.¶Et cupido.i.amante.argumentum ab affectu animi.¶Vnde.i.a quo.¶Compererim:cognouerim.didicerim.¶Hæc:quæ dixi de helena.¶Amo:& ideo amor cogit me iſta inueſtigare.Virgi.quis fallere poſſit amātem?¶Licet:q̄uis.

Iuuenes ī libidinem proniores

Rapt⁹ helenæ uolūtarius

¶Vim:uiolentiā illatā a theſeo.¶Veles.i.tegas.¶Nomine.ſ.uiolentiæ & non uoluntarii delicti.¶Quæ totiens:ſenſus eſt ipſa Helena quæ totiens eſt capta uoluit capi.eſt aūt ſnīa Herodoti lib.i.loquentis de ipſa helena.prudentiū eſſe p nullo hr̄e raptarꝫ pulchritudinem:quippe quæ niſi uoluiſſent haud dubie raptæ non fuiſſent ¶Totiens:inuidioſe dixit cū bis tantum fuerit rapta:primum a Theſeo.deinde a paride.¶At:commemorata impudicitia helenæ.nunc cōmemorat Oenone pudicitiam ſuam.& loquitur de ſe tanq̄ de tertia pſona.¶Fallenti:tibi q me fallis.¶Tuis legibus:quia quo iure utit̄ maritus in uxorem eodem pōt uti uxor in maritum.¶Me ſatyri:cōmemorat copiam amantiū a quibus dicit ſe ſollicitatam.¶Satyri:dii ſilueſtres.¶Turba proterua:ſunt.n.libidioſi multum.Oui.Et in uenerem ſatyrorꝫ prona iuuentus.¶Rapido pede.i.celeri pſecutione.¶Siluis &c.parentheſis.¶Faunus p̄cinctus caput pinu acuta:quia coronas ex frondib⁹ pineis ferre dicitur.¶Qua:ſubaudi.ea qua.ſ.parte.¶Ida:mons phrygiæ.¶Tumet: altus eſt.¶Iniugis.i.altitudine.¶Me fide:dicit ſe etiam amatam a phœbo.ab eoq̧ per uim raptam uirginitatem ſuam.¶Munitor:murator:unde mœnia dicuntur quaſi munia mutata œ diphthongo in u.Conſtat autem ex fabulis phœbum cum neptuno promiſſa ſibi mercede a Laomedonte Troiæ muros feciſſe ¶Conſpicuus:inſignis.¶Fide:cythara.¶Ille.ſ.phœbus ſpolium:tranſlatio a uictore.nā ſpoliū dr̄ quicq̄d uicto eripitur a uictore.

Qua materia cōſtabat fauni corona

Mœnia q̄ & uñ dicantur

Oenone uiolata

¶ Aspera: qm̄ unguibus illa secui. ¶ Gemmas aurūq;: mundū muliebrem significat. ¶ Corpus īgenuū: puellæ liberæ non debent p̄cio præstare. ¶ Ingenuus est cuius maiores semp fuerunt liberi: nec unq̄ seruiuerunt. ¶ Ratus dignam: commendat se ab artificio & dei iudicio cū me tanto munere Apollo dignā existimasset. ¶ Medicas: medicinæ artem me docuit: cuius inuentionem multi ad apollinem rettulerūt. ¶ Ad sua dona: ad medicinam cuius est auctor. ¶ Quæcunq; herba potens: recte hoc nā ex herbis medicinam tantum apollinem reperisse legimus. ¶ Ipse repertor opis: exemplo monstrat amorem nulla arte medicari posse. Apollo captus amore alcestæ pelei filiæ admeti regis pauit armenta. ¶ Admetus rex phærarum fuit: & eius filius Eumelus: q nauibus .xi. ut scri. Home. ad obsidionē troianam p̄fectus est: phæræ oppidum est thessaliæ. Alii tradūt amasse apollinem ipsen macharei filiā cum admeti pauit armēta: ut in metamorphosi diximus. ¶ Nostro igne: meo amore flagrauit. ¶ Quod neq; graminibus: cōmiseratio est a facili: potes inquit sanare mea uulnera: quæ nec arte nec dei ope coirent. ¶ Merui: qm̄ tot beneficiis de te bene merita sum. ¶ Non fero arma cruēta: non sum tibi hostis: nec mea causa bellū subibis. ¶ Sed tua sum: patos a tempore.

ANTO. Ingenuus qs dicat̄ Apollinis & alcestæ amor Ameth⁹ quis sit Oppidū phere ubi nā locorum sit

Id quoq; luctādo: rupi tñ ungue capillos:
Oraq; sunt digitis aspera facta meis.
Nec p̄ciū stupri gēmas aurūq; poposci:
Turpiter īgenuū mūera corpus emūt
Ipse rat⁹ dignā: medicas mihi tradidit ar-
Admisitq; meas ad sua dōa man⁹. (tes
Q uęcūq; herba potēs ad opē: radixq; me
V tilis ī toto nascit̄ orbe: mea ē. (dēdi:
Me miserā q̄ amor ñ ē medicabil̄ herbis
Deficior prudens artis ab arte mea.
Ipse reptor opis uaccas pauisse phæræas
Fertur: & a nostro saucius igne fuit.
Q d̄ neq; graminib⁹ tell⁹ fœcūda creatis:
Nec de⁹: auxilium tu mihi ferre potes.
Et potes: & merui: dignæ mis̄ere puellæ:
Nō ego cum danais arma cruēta fero.
Sed tua sum: tecumq; fui puerilib⁹ ānis:
Et tua quod supest tp̄is esse precor.

¶ Id quoq; .s. spolium uirginitatis. ¶ Luctando .s. habet .i. pugnando: & non uolūtate mea. ¶ Rupi: laniaui. ¶ Capillos: ipsius phœbi. ¶ Ora: phœbi. ¶ Gemmas: precium &c. appositio est: uel declaratio. ¶ Precium: mercedem. ¶ Turpiter: sententia est exornatio rhetorica. ¶ Ingenuū: liberæ .i. turpe est liberæ mulieri corpus suū p̄ quæstu p̄stituere. īde & meretrices dicunt̄ a merendo. ¶ Ipse .s. phœbus .q.d. spōte sua me nihil petente. ¶ Ratus: arbitratus. ¶ Medicas artes .i. artes medēdi. ¶ Admisit: accepit uel adhibuit. ¶ Herba & radix: in his .n. magna est uis ad curandos morbos. ¶ Potēs: efficax. ¶ Mea est .i. mihi cognita: & meæ arti subiecta. ¶ Me miserā: conqueri̊t quod hæc ars eius morbo .i. amori non possit mederi. ¶ Prudens artis .i. perita medicinæ. ¶ Deficior: derelinquor. ¶ Ipse .s. phœbus. ¶ Repertor opis .i. medicinæ: quā appellat opem: qa hominibus etiam de uita periclitantibus opitulat̄. hanc autem artem a phœbo inuentam. ipse metā. lib. i. demonstrat. dicente phœbo. Inuentum medicina meum est: opiferq; per orbē Dicor: & herbarum subiecta potentia nobis. ¶ Pauisse .i. ad pascua duxisse: ab eo quod est pasco. ¶ Phæræas: thessalicas .i. uaccas Admeti regis Thessaliæ. phæræ enim pluraliter declinatum urbs fuit Thessaliæ. neq; legendum est pharæas. Fabula autem hoc habet. Cum ob hyppolitum discerptum ab equis: ut supra diximus miseratione dianæ ab Esculapio ad uitam reuocatum indignatus esset iuppiter id cuiquam nisi sibi licere & Esculapium fulmine interemisset Apollo pater Esculapii id ægre ferens Cyclopas qui fulmina ioui fabricauerant uerberauit. Quare iuppiter eum deitate priuauit ut quidam uolunt per annos nouem: quo tempore dicitur pauisse in Thessalia armenta regis Admeti. ¶ Saucius: percussus. Virgilius. At regina graui iamdudū saucia cura. ¶ Nec deus .s. phœbus. ¶ Merui: quia te dilexi: & semper tibi fida fui. ¶ Dignæ: merentis. ¶ Non ego: reuocat etiam odium helenæ: propter quā significat bella a græcis moueri. ¶ Cum danais: cum græcis sicut helena. ¶ Puerilibus: pro puellaribus: quia puer teste Prisciano apud antiquos communis erat generis. ¶ Temporibus: subaudi id temporis: quod superest. quod restat: & sic finis est epistolæ. Paris autem non flexus est uerbis Oenones: sed ea relicta: helenam accepit: quæ ut supradictum est: causa fuit euersionis Ilii & totius Troiæ. dicitur tamen a Strabon Cebrenia regione monstrari sepulchrum paridis: & Oenones eius uxoris ex quo uidetur non eam penitus dereliquisse: sed ut diximus: magna est opinionum uarietas.

VBER. Vis radicū i morbis curandis

Ametus Phere Esculapii interitus Apollo deitate priuatus Puer quo pactos ap̄ antiquos plectebat̄

¶ In Sextam epistolam Argumentum.



Emnos insula in ionio adiacet Macedoniæ contra achon montem: urbs habet myrinam maritimam: & ephestiam mediterraneam: hic cum regnasset Thoas Bacchi filius bellum contra thracas multos annos gessit. Mulieres lemniacæ: quoniam hircum olerent quod indignata Venus effecerat uiris destitutæ polyxus consilio redeuntes uiros una nocte omnes peremerunt sola Hypsiphile Thoantem patrem seruauit. Ea tempestate iason æsonis filius cum quattuor & quinquaginta argonautis ad rapiendum aureum uellus in colchōs nauigantes in insulam delati a lemniacis puellis hospitio & thalamo sunt excepti. Iason Hypsiphilem quæ regnum paternum tenebat grauidam fecit: discedens si ex expeditione colchica rediisset de coniugio spondet tertio anno: post medeæ ope oetæ regis filiæ aureo rapto uellere in Thessaliam rediit inito cū Medea coniugio. Nauim argo Neptunno isthmo dedicauit. ipse ad creontem corynthiorum regem diuertit: cum quo decem annos cum Medea commoratus est. Id cum Hypsiphile forte aut nuntio aut coniectura suspicaretur: per epistolam iasonis perfidiam expostulat. primum coniecturam ponit se esse ab iasone destitutam: deinde perfidiam notat. Demum in iasona & medeam leuissime imprecatur.



ANTO.



Ittora thessaliæ reduci tetigisse caria. Vt posteritati cōsulam Domitii mães ignoscāt: falsū īnqt eē iasonē in thessaliā rediisse. In quo dū alios accusat. falso tabellas ipse signauit. Nā Diodo. in. iiii. histo. scri. iasonē cū redierit colchō qđ ē thessaliæ oppidū: & peliæ regia tres pellei filias uiris tradidisse. Admeto alcestē: Andremōi amphimonē: Aeneocephali phoceorum regi Euadnē. Orphe⁹ quoq; de reditu argonautaꝝ refert. Illi igiť uētis acti referunť colchon: quē in metamor. secut⁹ Oui. de iasone tradit. Victor Colchiados tetigit cū cōiuge portus. ¶ Thessaliæ: Thessalia a Thessalo æmōis filio nūcupať Dio. a Thessalo Medeæ & iasonis filio. ¶ Carina redu. argo naui icolumes rediistis in pñam. ¶ Auratæ ouis: arietē uelleris aurei: non ouē dicere debuisset: quē alii filiū Theophanes & neptūi scribunt natū in orchomēo Boetiæ: alii in Thessalia: alii hūc fuisse phryxi pædagogū narrāt: cuius pellē oeta Marti dicauit.

Loc⁹ enodatus

Colchos ubi nā locoꝝ sit

Alcestes amphimones euadnes q̄ fuer

Thessalia unū nomē accepit

Velleris aurei fabula

HYPSIPHILE IASONI



Ittora thessaliæ reduci tetigisse carina.

Diceris: auratæ uellere diues ouis.

VBER.

Argumentū epistolæ de quo supra



Ittora: ut hui⁹ epistolæ argumētū plenius & melius pcipiať: aurei uelleris fabula: primū ē referēda q̄ ab Ouidio lib. iii. fasto. circa finē ponit. Athamas Aeoli fili⁹ Nephelē uxorem primū hūit: ex qua phryxū & hellen genuit: qua amissa & in nubē cōuersa: & facta dea dūxit aliā uxorē inonē Cadmi filiā: quæ cū more nouercaꝝ odisset priuignos: coxit semina: quæ agricolæ erāt seminatūq; cū eo āno nullū fructū pduxissent. & magna frugū penuria eēt subsecuta: missus est sacerdos: q oraculū sciscitareť de remedio hui⁹ mali uerꝝ sacerdos ab inone corrupt⁹ nūciauit oraculū petere: ut phryx⁹ & helle mactarenť ad sacrificiū ad placādos deos: qđ cū pŕ Athamas diu facere recusasset: tādē & ciuiū cōsensu: & necessitate cōpellēte: cū phryxū & hellē iā añ aras uittatos cōstituisset: ut eos mactaret: Nephele eoꝝ mater nube sua deuecta ad eos: ut fugerēt p̄cepit: tradiditq; arietē lanā aureā hñtē: q eos trāsueheret ultra mare. Sed helle: ut puella: cū timuisset: & male īheret arieti cecidit: & mari in qđ ceciderat nomē dedit: nā hellespōtū ab ea appellauerūt. Phryx⁹ uero in pōtū pfectus in colchida delat⁹ est: ubi arietē sacrificauit: & pellē aureā ipsi⁹ arietis in tēplo Martis suspēdit: qđ Diodo. ex oraculo monitū fecisse, dicit. Postea Oetā in pōto regnāte ex oraculo rñsum datū est: illū tūc morituꝝ: cū ab externis nauigio delatis aureū illud uellus sublatū fuisset: hac cā ostētauit se īnata crudelitate hospites sacrificare: ut diuulgata tāti sceleris fama externi oēs ab ei⁹ regiōis accessu: & ab aurei uelleris raptu abstinerēt: & ut Diodo. ii. histo. uoluit tēplū muro circundedit: custodesq; multos apposuit ex Taurica accitos: de qb⁹ a græcis fabulæ mirādæ fictæ sunt. Decātatū. n. est tauros ignē spirātes circa tēplū esse: & a Dracone puigili custodiri uellus qđ q uoluisset auferre sopiēdum draconē: domādos tauros ignē narib⁹ uomētes Serpētis dētes serēdos: ex qb⁹ orituros hoīes armatos cōtra quos pugnādū esset: & deniq; eos uincēdos: & sic aureū uellus auferendū: q̄ oīa fabulosa sunt: nā allegorice aliter ītelligunť ut postea dicemus: forte p ea tpa in thessalia regnabat Pelias Esonis pŕis iasonis fŕ q uirilis sexus liberos nullos hēbat: Iason igiť cū eēt robusti corpis: aīq; p̄ter cæteros suæ ætatis magni: cupiensq; dignū aliqd facere ex supioꝝ exēplo: maxīeq; psei: aliorūq; pluriū quos ex claris externisq; expeditionib⁹ īmortalē gloriā assecutos audierat: cōicauit cōsiliū cū pelia rege patruo suo: q ei⁹ desiderio assensus est: nō ut iasōis gloriā augeret: sed spans illū in belli expeditiōe pituꝝ: nā qa se filijs masculis priuatū esse uidebat: frēm timebat: ne qñ filii ope & uirtute adiut⁹ sibi regnoq; īsidiareť. Simul & territ⁹ oraculo quo accepat sibi neptūno ānua sacra reddenti pede nudo īteruenīēte aliquo se cito morituꝝ. Acciderat aūt ut eo sacrificāte iason altero pede nudo īteruenirett quē discalciauerat: qa in aq̄ siue limo Anauri fluuii madefecerat. Hāc igiť suspitiōem occultā tenens. Pelias pollicit⁹ est se iasoni auxilia latuꝝ: si expeditionem pararet in colchos ad rapiendū uellus aureū: & cū pp barbaraꝝ efferarūq; gentiū q̄ pōtū hītabāt crudelitatē: uideret iason quo difficili⁹ sibi certamē ppositū eēt: eo sibi maiori gloriæ fore necessaria sibi ad id bellū parauit: & primū iuxta Peliū monē nauē ædificauit. magnitudine lōge maiōri q̄ q ad eā diē fieri cōsueuerāt: erat. n. antea puaꝝ nauiculaꝝ usus: hui⁹ uero eximiā magnitudinē stupētib⁹ oīb⁹ diffusa p græciā ei⁹ rei fama multi egregii iuuenes ultro ad certamē: & eius belli cōionē allecti sūt iason in aquā deducta naue: & necessariis reb⁹ fulta optios oīum q cū eo ire cupiebāt elegit nūero

Oeta ubi regnauerit

Pelias ubi regnum tenuerit

Anaurus fluuius ubi sit

quatuor &.l.Ex eis clarissimi fuerũt castor & pollux.Hercules telamõ.orpheꝰ:& ip̄e nauigii auctor iason:na uis argos dicta ē ab argo eiꝰarchitecto:ut qdā scriptores asserũt:q etiā iter nauigādũ eiꝰ resarciēdæ curā acceperat:alii uolũt a uelocitate dictā:nā argos græce uelocē sigñat.gubernator tiphis fuit:de quo Vir.alter erit tũ tiphis:& altera q̄ uehat argo Delectos heroas.& Oui.in.i.de arte. Tiphis ī hemonia puppe magister eret: ip̄i socii a naue argonautæ dicti sũt.Ex pegaseo igr̄ thessaliæ sinu soluētes ī lēnũ delati sũt ubi iason cõsuetu dinē habuit cũ hysiphyle thoātis regis filia:q̄ tũc lēni regina erat:nā uiros oēs:ut īfra dicef:lēni mulieres īter fecerāt:& fœmineo regebanf īperio:ueꝝ cõsũptis duobꝰannis cũ hysiphyle:& ea grauida facta iason tādē discedere coactꝰē.Itaq͡ȝ ex lēno data fide hysiphyle soluerũt ut p̄positā expeditionē pficerēt.Cũ igr̄ in colchos delati eēnt edoctiq͡ȝ fuissēt a medea de crudelitate patris q hospites sacrificabat:pollicitaq͡ȝ eēt se adiutricē ad pficiēdũ certamē & draconē sopiēdũ:taurosq͡ȝ uincē.dos:ut fabulæ tradũt iason iureiurādo data fide uxorē sibi futurā quoad uita supstes eēt sp̄ pōdit:ope igr̄ ipsiꝰ medeæ uictoriā adeptꝰiason:eā secũ adduxit:qđ cũ itellexisset hysiphyle dolens se relictā ab iasone:& aliā sibi p̄latā:hac epi.primũ gratulaf iasoni de reditu icolumi:& uictoria parta de aureo uellere:deide cõquerif qđ eā reliq̄rit pp medeā quā nitif adducere ī odiũ:in inuidiā:& ī cõtēptũ ip̄i iasoni:oñdēs eā eē crudelē supbā & īpudicā.S3 iā ad textũ.¶ Littora.i.portũ.¶ Thessaliæ:regiōis tuæ.¶ Reduci:icolũi:& ex magnis periculis liberata.Nā Seruio teste p̄prie dñr reduces q̄ picula euadũt.Virg.ænei.prio.Nāq͡ȝ tibi reduces socios classemq͡ȝ relatā nuncio:& ideo ut reduces illi ludũt stridentibus alis.¶ Vellere:lana:dicitur autē a uellendo:quia apud antiquos nõ tõdebatur:sed uellebatur.

Gratulor icolumi:quātũ sinis:hoc tñ ip̄o
Debueram scripto certior esse tuo.
Nā ne pacta tibi:p̄ter mea regna redires:
Cũ cuperes uētos: non habuisse potes
Quælibet aduerso signef epistola uēto:
Hysiphyle missa digna salute fui.
Cur mihi fama prior: q̄ nũcia littera uēit
Isse sacros martis sb̄ iuga pāda boues.
Seminibus iactis segetes adolesse uiroꝝ:
Inq͡ȝ necem dextra non eguisse tua.
Peruigilē spoliũ pecudis seruaf draconē:
Rapta tamē forti uellera fulua manu.

¶ Quātũ sinis:hoc notat gratulari nõ posse:qm̄ nec redierit:nec scripserit iason. ¶ Hoc ip̄o:qđ icolumis redieris ut gratularer.Spargit cõiecturas:qbꝰ colligat se ab iasone destitutā.¶ Præter mea re.ad lēnon.¶ Pacta tibi:q̄ tibi in dotē pepigi ut ad ea redires.¶ Signef:scribaf:& obsignef:potuisti scribere si redire uoluisses.¶ Boues sacros:marti tauri q efflabāt e naribꝰignē uellꝰaureũ marti dicatũ in tēplo: qđ distabat a colchoꝝ urbe stadia.lxx.custodiebāt illi:ni.si domarenf rapi uellus nõ poterat.hos edomuisse iasonē alii scribũt.Orpheus uero a medea edomitos tradit.¶ Seminibꝰ iactis:dētes serpētis itelligit:quos pherecides martē dedisse tradit:ut illos quotiēs hominibus indigeret:ad opē seminaret.Orpheꝰ uero a phryxo oetæ regi datos esse refert. ¶ Adolesse:creuisse. Iason acceptos dētes a medea seminauit:nā ea erat rapiēdi cõditio:nati hoies armati:cũ primũ iason magnũ silicē piecisset se mutuis pemerũt uulneribꝰ.¶ Segetes:multitudinē apud Virgili. Teloꝝ seges. ¶ Tua dextra:q̄ seip̄os cõfecerũt. ¶ Peruigilem draconē. fagũ ex q̄ pēdebat uellꝰcustodiēs assiduo uigilabat serpēs Orphei cātu.& medeæ carminibꝰ cõsopitꝰ ē.Iasonis iuuātibꝰCastore & polluce:& mopso uellꝰsubripuit.

¶ Gratulor:gaudeo:gratulamur aũt aliis:gaudemus nobis.Cicero tibi gratulor:mihi gaudeo: gaudere tamē etiā dicimus de aliis:cũ de nobis:nunquā dicamus gratulari.¶ Quātum sinis.i.quātum permittis.s.me gratulari.¶ Hoc ipso.i.de hoc ipso.s.qđ rediuisses cum uellere aureo.¶ Fieri certior:idest admoneri. ¶ Tuo scripto.i.per aliquā tuā epistolā.¶ Nā ne.excusat ip̄m iasona qđ nõ redierit in lemnõ cum reuerteref ex colchis:ut magis eum accuset:quod posteaquā rediit nihil ad eā rescripserit:& est sensus: possibile est quod nõ habueris uentos p̄speros:ut redires ad me cum uelles redire:ordo est.¶ Potes.i.possibile ē.¶ Te nõ habuisse uētos:ne redires:idest ne redire posses.¶ Præter:idest iuxta.¶ Littora mea.s.lemni.¶ Pacta:idest promissa.s.a te.¶ Cum cuperes:idest quāuis cuperes.¶ Quælibet aduerso:ecce accusatio:& est sensus uento contrario ne posses redire:potuisti tamē aliquā scribere epistolā:ordo est. ¶ Quælibet:idest quæuis quasi dicat etiam breuissima.¶ Signetur:nõ assignef:ut aliq dicunt : sed signetur:idest claudatur & scribatur : unde resignare epistolas cõtrarium ē.i.aperire:ponif aũt signef pro signata fuisset:tp̄s pro tēpore. ¶ Vēto aduerso.i.cõtrario tibi ne sinere te uenire:uel signef.s.nũc.s.post q̄ es reuersu:uel ut in aliis codicibus legif:qualibet &c.quolibet.i.quātum uis aduerso.signef:idest scribatur & mittaf.q.d.hoc facere potuisti uēto quātumuis aduerso. ¶ Hysiphyle:scilicet ego.¶ Missa a te.¶ Cur mihi:cõqueritur quod prius ex sermone aliorum quam ex scriptis iasonis intellexerit:eius uictoriam habitam in colchis.ut infra.¶ Fama:publicus sermo omniũ. ¶ Quā littera:idest quā epistola tua.¶ Nuncia:quæ nunciaret mihi.¶ Boues:tauros.¶ Martis erant marti consecrati propter ferocitatem:quæ ipsi marti attribuitur. ¶ Panda:curua. Virgili.lācibus & pandis fumantia ponimus exta:deriuatur autem a pādo.neq͡ȝ pandidus dicitur:sed pandus:ut Priscia.uoluit alternitatis uitandæ causa.¶ Seminibus subaudiendum est:quam fama nuncia. ¶ Segetes uirorum.i.uiros seminatos. ¶ Iactis: sparsis.¶ Adolesse:idest creuisse.¶ Tua dextra:quia seipsos interemerunt.Nam cum iason quædā quæ medea dederat in medios illos terrigenas p̄iecisset:illi arma in se cõuerterunt:& mutuis uulneribus ceciderũt. ¶ Peruigilē nũquā dormiētē.¶ Seruare custodire.¶ Spoliũ pellē.¶ Pecudis:arietis licet & īterdũ dicaf ouis sicut supra.Vellere diues ouis.Sed qm̄ p̄missimꝰsupra ītep̄taturos huiꝰ fabulæ.Allegoriā dicit Diodo.Custodes:iõ tauros dictos fuisse:qđrobusti eēnt & fortes:ignē uero naribꝰefflasse pp crudelitatē cædis hospitũ draconē uero nom̄ fuisse diligētis custodis.¶ Tñ:l3 hæc oīa supradicta eēnt.¶ Rapta ui capta & expugnata.

Argonautaꝝ q fuere clarissimi
Argos nauis uñ dicta est
Tiphis q fuerit
Reduces qui sint
Vellus un de dicaf
ANTO.
Tēplũ in quo erat aureũ uellus quātũ ab urbe colchoꝝ distabat
A quo iupermi dētes dati fuere
Qui fuerē comites ad aureũ uellus rapiendum
VBER.
Inter gratulari & gaudere qd iter sit
Pandꝰ uñ deriuatur
Allegoria aurei uelleris

ANTO. ❡Timide:sine certa fide. ❧ Quãta forẽ:sũma cõtẽtiõe firmarẽ. ❧ Obsequiũ tuli:meo desiderio satis factũ putarẽ. ❧ Si maneo tua:ad tuũ cõiugiũ reseruor. ❧ Barbara narraẽ:cõiecturã firmat a rumore. ❧ Barbara ue. medeã circũscribit:q̃ suo obstare cõiugio ferebaẽ. Nã relictis parẽtib9 iasonẽ secuta ẽ in thessaliã:eã sæuitia & ueneficio isimulat barbarę crudelẽ significare scri. Fabi. Medea licet primũ fuisset clæmẽtissima:& p̄naæ crudelitati obsisteret:demũ in omne gen9 sæuitiæ ingnata ẽ:fratrẽ Absyrtũ in frustra discerpsit:filios trucidauit:& creõtis regiã incẽdit eã fuisse ueneficã Diodo. & Stra. & Pli. scribũt. ❧ Temeraria di. temerariũ dicim9 nõ qui plus audet quã oportet: sed q facile nullo adhibito cõsilio credit. ❧ Insimulasse: accusasse dicta falso rumore. ❧ Hospes thessal9:arguit testimonio:ne oĩno temeraria uideaẽ. ❧ Oemoniis:thessalis ab. œmone rege thessalia œmonia dicta est. ❧ Vix bene limen erat: nõ oĩno limen superauerat. ❧ Aesonides:æson Tirus & crethei filius ex alcimede Iasonẽ gẽuit:unde æsonides. ❧ Hæsit:respõdere titubauit nouerat se mihi rẽ minime gratã renũciaturę. ❧ Fix9 lumina:patos ab octutu. ❧ Exilui:furores cõcepi. ❧ Ait:thessal9 hospes. ❧ Timidũ quod amat:legendũ est:nõ quod ait est inqt amor res timida:ut alibi. Res est solliciti plena timoris amor. ❧ Iurare:de uita tua. ❧ Vtq3 rediit animus:postq̃ ille furor abscessit. ❧ Aeripedes:quorum pedes erãt ænei. ❧ Vipereos:illius serpẽtis quẽ Cadm9 peremit:erãt dẽtes: nã cũ reseruasset sibi partẽ:partẽq3 seminasset cadmus qc. qd reliq fuerat phryxus oetæ dederat:ut dixim9. ❧ Terrigenas:poetæ terriginas cõsueuerunt illos appellare q ex dẽtibus serpẽtinis nati sunt:siue cadm9 siue iason seminauerit. ❧ Ciuili marte:nõ externo:sed inter se bello conserto. ❧ Fata diurna:quoniã uno die nati & extincti sunt. ❧ Serpens puigil:draco & Medeæ carmine & orphei cãtu ut dixim9 cõsopit9. ❧ Alternãt suspẽdunt:dubiã faciũt. ❧ Vulnera nr̃a. medeæ raptũ sigñat q̃ hysiphyles cõiugio obstitit:

Barbarus crudelis pprie dr̃ Medeæ sæuitia

Temerari9 quis sit

Oemonia a quo nomen accepit

Iason cui9 fili9 fuerit

Vnde serpẽtini dẽtes fluxere

> Hæc ego si possem timide credẽtib9 ista:
> Ipse mihi scripsit dicere quãta forem.
> Quid quæror officiũ lẽti cessasse mariti:
> Obsequium: maneo si tua:grãde tuli.
> Barbara narratur uenisse uenefica tecũ:
> In mihi promissi parte futura thori.
> credula res amor ẽ:utinã temeraria dicar
> Criminibus falsis insimulasse uirum.
> Nup ab œmõiis hospes mihi thessal9 oris
> Venerat:& tactũ uix bene limen erat.
> Aesonides dixi qd agit meus ille pudore
> Hęsit in opposita lumina fixus humo.
> Protin9 exilui: tunicisq3 a pectore ruptis:
> uiuit:an exclamo:me quoq3 fata trahũt
> Viuit ait:timidum quod ait iurare coegi.
> Vix mihi teste deo credita uita tua est.
> Vtq3 anim9 rediit tua facta reqrere cœpi
> narrat & ęripedes martis arasse boues.
> Vipereos dẽtes i humũ p semine iactos:
> Et subito natos arma tulisse uiros.
> Terrigẽas populos ciuili marte pemptos
> Implesse ætatis fata diurna suæ.
> Deuictus serpens:iterum:si uiuat iason
> Quęrim9:alternãt spesq3 timorq3 fidẽ.
> Sigula dũ narrat:cursu studioq3 loquẽdi
> Detegit ingenio uulnera facta tuo.

VBER. ❡Hæc ego dicit quod existimaret se fœlicem:si posset dicere hæc sibi ab iasone scripta fuisse. ❧ Timide credentibus, idest uix credentibus. ❧ Ipse iason: idest propria manu. ❧ Quanta. i. q̃ magna q̃ fœlix. q. d. fœlicissima. ❧ Lenti i. tardi. ❧ Cessasse defuisse mihi. ❧ Officiũ. s. scribẽdi. ❧ Tuli. i. accepi. ❧ Obsequium:idest rẽ gratam. i. satis mihi fecisti si modo remaneo tua:& non oportet quod querar qd nihil ad me scripseris. ❧ Venefica incantatrix. s. Medea:nã uenefici dicuntur:qui uel incantationibus:uel alio quouis modo hominum mentes peruertũt:nam omnia quæ hãc uim habent uenena dici possunt. Virg. in bucco. Has herbas:atq3 hæc ponto mihi lecta uenena. Ipse dedit Mœris: Inde inferius ipsa inquit. Hanc tamen o demens colchisq3 ablate uenẽis Diceris hypsiphyles. præposuisse toris:& Hora. in primo sermonum. Quantum carminibus quæ uersant atq3 uenenis:humanos aĩos. ❧ Credula quæ facile credit. ❧ Temeraria audax & sine rõne fingens. ❧ Insimulasse accusasse. Nup narrat qũo id intellexerit. ❧ Oris regiõibus:ut troiæ q prim9 ab oris. Hemonis thessalicis:nã hemonia thessalia dr̃. ❧ Limen. i. ingressus domus. ❧ Vix erat tactum ab eo. i. uix erat ingressus domũ. ❧ Aesonides:iason filius Aesonis. ❧ Meus. s. maritus. ❧ Ille:hospes. ❧ Hæsit:tacuit. ❧ Fixus lumĩa. Synecdoche:sicut oculos suffusa:idest habẽs oculos fixos. ❧ Pudore quia non audebat mihi dicere quod feceras. ❧ Protin9:statim. ❧ Exilui egressa sum ad eum propius. ❧ Raptis:dilaceratis. ❧ An uiuit. q. d. quia nihil mihi respondisti:an uiuit iason meus:an mortu9 est. ❧ Fata trahunt:idest mors etiã me uocat si ipse mortuus est. ❧ Timidum nõ ipsum timidum:sed id qd ait timidum pro timide idest quod nõ audacter dixit uiuit. ❧ Deo teste:idest iurato ab ipso & adducto in testimoniũ:nam deus iuratus dicit testis eius:qd iuramus Iuue. Tam facile:& pnũ est supos cõtẽnere testes. ❧ Vt. i. postq̃. ❧ Anim9 rediit:idest postq̃ respiraui aliquãtulũ. ❧ Aeripedes. i. hñtes pedes ære munitos:ita. n. dicũt poetæ eos habuisse. ❧ Vipereos dẽtes nõ intelligam9 fuisse dẽtes illi9 serpentis peruigilis qui seruabat uellus aureũ:sed alterius serpentis. ❧ Pro sæmine loco seminis. ❧ Subito statim nõ p longum spacium tẽporis ut alia semina. ❧ Terrigenas natos ex terra. ❧ Ciuili suo proprio. ❧ Implesse:perfecisse. ❧ Fata diurna. i. uitã uni9 dei:quia quo die nati sunt:eodẽ sunt mortui. ❧ Deuictus serpens. s. narrat ut serpẽs ille puigil sit a te deuict9. ❧ Iterę scdo qa semel iterrogauerã. ❧ Alternãt uariãt & dubiã faciũt. ❧ Fidẽ:idest meũ credere. ❧ Spes q̃ faciebat credere. ❧ Timor q prohibebat credere sic Virg. Spẽq3 metũq3 inter dubii. ❧ Singula omnia sigillatim & per ordinẽ. ❧ Studio delectatione. Cursu progressu. ❧ Detegit:aperit. ❧ Vulnera iniuriã. ❧ Suo ingenio nõ intelligam9 facta suo igenio:sed suo igenio detegit.

Venefici qui sint

Hemonia

Iuratus deus quis sit

¶ Heus ubi pacta fides:firmata cõiectura:aptis agit q̃relis. ¶ Faxq̃ sub ar. faces q̃s in nuptiis adhiberi dixim⁹ frãgebãt ne forte rogo ĩteruenirẽt. ¶ Miniis:myniorũ familia ex orchomeno boetiæ oppido colchon ĩ thessaliã cõmigrauit:unde argonautæ myniæ sunt appellati. ¶ Pinu trito. argo naui:quã nõ ex pinu:sed ex arbore æone fabricatã fuisse Alexãder Corneli⁹ scribit:q̃ nec aqua nec igni corrũpi põt. Architect⁹ fuit argus acto ris fili⁹ iunonis:& palladis auxilio. Palladẽ tritoniã dictã Diodo. scri. a Cretæ fluuio tritone:ubi orta sit. Herodo. uero a tritone aphricæ palude:ubi ait uirgines annis singulis purgare lãpadibus & lignis in ueneratio nẽ palladis. ¶ Tiphis :agnii fili⁹ Arg⁹ nauis magister: quẽ nauigia moderari palladẽ docuisse scribit Balbus. Cur in. q̃t in lẽnon traiecisti. ¶ Villo aureo:uellere aureo:nõ apđ me erãt uelleris aurei pecudes q̃les apđ Actiũ sibi a Thyeste subductas queritᷣ argis Atre⁹:aut hesperides in lybia habuerũt:aut in Colchide oeta: qđ finxisse poetas scri. Varro de re rustica:q̃m in maxia eẽnt pecudes charitate. ¶ Senis oetæ:Oeta solis:& psæ filius Colchorũ rex medeæ pater. ¶ Certa fui pri. fatis imputat quod nõ in sentẽtia pstiterit. ¶ Castra hospita:argonautas cũ q̃bus primũ pugnasse Lẽniades scribit papinius:deinde mutato cõsilio:& domo:& thalãmo excepisse. ¶ Viros:lẽniacos intelligit quos una nocte Lemniades interemisse dixim⁹. ¶ Tã forti milite. Lẽniadũ uirib⁹ & uirtute. ¶ Fuit tuẽda uita debui uos repellere ut uitæ decus custodirẽ. ¶ Virũ non adulterũ:sed maritũ. ¶ Tertia messis:patos a tẽpore. ¶ Abstrahor hyp. cõmiseratio. ab expositiõe. ¶ In aluo graui. hypsiphile discedẽte Iasõe uẽtrẽ ferebat:pepit gemino thoãtẽ & eunũ.

ANTO. Antiquorũ ritus Miniorũ familia a quo argonauti minii appellati sunt uñ originẽ hũerit Argo nauis q̃ materia fabrefctã fuerit & q̃s ĩpius architect⁹ Pallas uñ tritonidis nomẽ acc epit Tritõ flu ui⁹ ubi locorum sit VBER.

He⁹ ubi pacta fides:ubi cõnubialia iura:
Faxq̃ sub arsuros dignior ire rogos:
Nõ ego sũ furti tibi cognita:pnuba iuno
Adfuit:& sertis tẽpora uinct⁹ hymen.
At mihi nec iuno:nec hymẽ:s3 tristis erinis
Prętulit ĩfaustas sãguinolẽtã faces
Quid mihi cũ miniis:qd cũ tritõide pinu
Quid tibi cũ patria nauita tiphi mea.
Non erat hic aries uillo spectabilis auro:
Non senis oetæ regia lemnos erat.
Certa fui prio: sed me mea fata trahebãt
Hospita fœminea pellerẽ castra manũ.
Lẽniadesq̃ uiros nimiũ quoq̃ uicere norũt
Milite tã forti uita tuenda fuit.
Vrbe uirũ uidi:tectoq̃ animoq̃ recepi:
hic tibi bisq̃ æstas:bisq̃ cucurrit hyẽs.
Tertia messis erat. cũ tu dare uela coact⁹
Implesti lachrymis talia uerba tuis.
abstrahor hysiphile si dẽt mõ fata recursũ
Vir tuus hinc abeo: uir tibi semper ero.

¶ Heus accusat iasona piurii & nõ seruatæ fidei. ¶ Pacta. i. pmissa. s. a te mihi. ¶ Fax. s. cõnubialis. ¶ Sub rogos arsuros. i. dignior q̃ ĩtersuisset funerib⁹ & rogis mortuorũ:q̃ nuptiis:qa erat futura ĩsœlix. ¶ Furtim clã & p adulteriũ:inde furta dicunᷣ adulteria quia clã fiunt:ut ueneris nec dulcia furta. ¶ Vinctus tẽpora. i. habens tẽpora. i. caput uinctũ idest ornatũ & cinctũ. ¶ Sertis coronis. ¶ At mihi quasi cõtradicit sibi. ¶ Tristis:insœlix. ¶ Infaustas infœlices ut in fabula Terei. li. vi. met. Eumenides tenuere faces de funere raptas. ¶ Quid mihi. s. erat. q. d. nihil cõqueritᷣ autẽ qđ iason unquã ad littus suũ uenerit. ¶ Minyis:minyeiũ Strabone teste Orchomenon uocat Homerus a minyarũ natione hinc uero colonos quosdã deductos in colcõ Thessaliæ ex minyis ferunt:unde argonautas minyas dictos eẽ cõstat. ¶ Cum minyis cũ argonautis Ouidi. li. vii. met. Iamq̃ fretum minyæ pegasea puppe secabant. ¶ Pinu. i. naue. ¶ Tritonide. i. palladia hoc est quæ erat in tutela palladis. nam Tritonia dicitᷣ pallas:a tritonide palude aphrycæ:& ipsa nauis cura palladis est fabricata:unde & palladiã ipse appellauit in Ibin. Qualis & ĩpe fuit quo præcipiente colũba. Est data palladiæ duxq̃ comesq̃ rati. ¶ Typhi gubernator nauis iasonis alloquitᷣ aũt ipsum abñtẽ:tanq̃ pñtẽ. ¶ Quid tibi erat cũ mea patria. i. qd negocii tibi erat qr deberes huc uenire. ¶ Non erat hic dicit si ibatis ad rapieñ. aureũ uellus non erat hic sed in Colchis. ¶ Spectabilis pulcher. ¶ Villo pillo aut lana. ¶ Aureo synæresis fit in scãsione. ¶ Aeetæ:aeetes dicitᷣ & Aeeta per latinã declinationẽ:pater fuit Medeæ Solis filius & persæ frater scribitur autẽ per æ diphthongon & est trisyllabũ:licet interdum abiiciatur una syllaba:sed raro. ¶ Non senis ordo est lẽnos non erat regia Aeetæ. ¶ Certa fui:idest deliberauerã. ¶ Castra hospita. i. uos hospites castra aũt etiã de nauib⁹ dñr. Virg. iii. æneí. nos castra mouemus. ¶ Fœminea manu. i. muliebrib⁹ uirib⁹ & exercitu. ¶ Sed me parẽthesis est. ¶ Lemniadesq̃ uiros ut oñdat id potuisse facile fieri:dicit mulieres lẽniacas fortes eẽ:& assuetas uincere uiros:de q̃bus hæc narratᷣ fabula. Cũ Venus uxor Vulcani depræhẽsa fuisset cũ Marte in adulterio in lẽno ĩsula:lẽniacæ mulieres cũ cæteris diis deabusq̃ sacra facerẽt:Venerẽ ob adulterii ĩfamiã spreuerunt & inhonoratã p̃termiserũt:ob quã rẽ illa indignata hyrcinũ fœtorẽ oĩbus ĩmisit:quo ita grauiter olebãt ut a maritis spernerenᷣ:q cũ expeditionẽ bellicã aduersus thracas suscepissent:eorũ uxores cõsiliũ cœperũt:domũ reuertẽtes oẽs interimere:& masculos oẽs delere:qđ cũ oẽs effecissent:sola hypsiphyle thoãtis patris miserta ei pepcit:quẽ naui ĩpositũ bacchus ei⁹ pater in coã insulã pduxisse dr. Ipsa uero in regia sua rogo cõstructo alteri⁹ hoĩs fun⁹ celebrauit p p̃re quẽ occidisse aiebat:& hoc ẽ:qđ nũc dicit ¶ Lẽniades. i. mulieres lẽni. ¶ Norũt nimiũ. i. optĩe sciũt. ¶ Vincere uiros. i. masculos qa deleuerũt maritos suos & oẽm plẽ masculinã. ¶ Vita mea fuit tuẽda fuit defendẽda:& seruãda:contra te:qui ueneras in pniciem meam. ¶ Tam forti milite q̃ sunt mulieres lemni. ¶ Vrbe uirũ amplificat bñficiũ suũ. q. d. nõ solum nõ nocui tibi:cũ possem uerũetiã recepi hospitio liberali. ¶ Hic i lemno. ¶ Bis cucurrit:quia duos annos mecum hic fuisti. ¶ Tertia messis. i. tertius annus:nam a messibus quæ singulis annis fiunt:anni denoĩantur. ¶ Coactus instãte Hercule cũ cæteris. ¶ Implesti:pfudisti:qa nõ potuisti ea dicere sine fletu. ¶ Abstrahor. i. uiolẽter:& cõtra uolũtatẽ meã hĩc abducor. ¶ Recursus regressus & renauigatiõe.

Adulteria quare furta dicanᷣ

Minii

Pallas tritonia Tritõ pallus Aeeta qũo scribatur

Anni a messibus nominantur

ANTO. ¶ Hactenus: hæc tm̄ loqui dolor te pmisit. ¶ Cætera: q̄ datur⁹ eras mādata. ¶ Sacrā: q̄ cœlo fulget. ¶ Vltim⁹: ut amorē īdicares. ¶ Volat: currit celeri⁹. ¶ Tenet: occupat iplet. ¶ Subducit: superat. ¶ Propulsæ: i altū remigib⁹ actæ ¶ Huc feror: cōscēdi altā turrim: unde erat latissimus ꝓspectus. ¶ Osq3 sin⁹: abūdantiā lachrymaꝝ exprimit. ¶ Cupidæ fauētia amāti: nō mēti; sed amāti legas: oculi inqt meæ cupiditati: & amori obsequebāt cū solito lōgius spectarēt. ¶ Adde p̄ces ca. meo officio & amori. ¶ Immixtaq3 uo. ti. cū de tuo reditu timerē: uota suscepi. ¶ Vota ego psoluā: ironia: uota nō esse soluēda iudicat. ¶ Fruet uo. meoꝝ uotoꝝ usum capiet. ¶ Cor dolet: qm̄ nō mihi sed Medeæ rediit Iason. ¶ Non eqdē secura fui: de te semp dubitaui. ¶ Pater: æson. ¶ Nocuit barbara pellex: cōmiseratio est ab eo: qd' est p̄ter opinionem. ¶ Timui: græcam coniugem: nocuit barbara: medeam ueneficio & magice insimulat. ¶ Nec fa. meri. forma & uirtus puellas uiris conciliant: non uirtute aut forma Medeam colis: sed magicis carminibus probare coge ris. ¶ Falce cantata: ad excantationem facta: ea Aenea esse debebat q̄ ad lunæ lumen herbæ magicæ secarent. ¶ Dura pabula: ueneficas herbas ad pocula exectas.

Falx magica q̄ materia fuerit

Q d tamen e nobis grauida cælat' ī aluo
Viuat & eiusdem simus uterq3 parēs.
Hacten⁹: & lachrimis ī falsa cadētib⁹ ora
Cætera te memini non potuisse loqui.
Vltim⁹ ex sociis sacram cōscendis ī argō:
Illa uolat: uentus concaua uela tenet.
Cærula propulsæ subducit' unda carinæ:
Terra tibi: nobis aspiciuntur aquæ.
In latus oē patēs turris circū spicit undas:
huc feror: & lachris osq3 sinusq3 madēt
Per lachriās specto: cupideq3 fauētia amā
Lōgi⁹ assueto lumia nr̄a uident. (ti,
Adde p̄ces castas immixtaq3 uota timoris:
Nūc quoq3 te saluo persoluenda mihi.
Vota ego psoluam: uotis medea fruetur:
Cor dolet: atq3 ira mixt⁹ abūdat amor:
Dona feram tēplis: uiuū qd iasona pdam
Hostia ꝓ damnis concidet icta meis.
Nō equidē secura fui: semperq3 uerebar
Ne pater argolica sumeret urbe nurū.
Argolicas timui: nocuit mihi barbara pel
Nō expectato uuln⁹ ab hoste tuli. (lex
nec facie meritisq3 pl3: sed carmīe mouit:
Diraq3 cantata pabula falce metit.

VBER. ¶ Tamē licet hinc discedā. ¶ Quod cæla. neutro genere usus est: qa adhuc ignorabat mascul⁹ ne esset an fœmina. ¶ Viuat seruet a te diligenter ut uiuat. ¶ Hacten⁹. s. locut⁹ es hoc ē hæc sola uerba. ¶ Falsa simulata: nā cū simulares mœrorē ex discessu tuo: nō tamē dolebas. ¶ Cætera. i. alia s. p̄ter supradicta. ¶ Vltimus: postrem⁹ ut oñderes qd' te pigebat me relinquere. ¶ Sacrā: quæ ut dixim⁹ erat sub tutela mineruæ. cui⁹ cura fuerat fabricata. ¶ Argo legendū est: & nō argō: est aūt actūs græcus p synæresin fact⁹: nā īteger actūs erat argoa: p synæresin argo. ¶ Illa uolat. i. celeriter currit p mare. ¶ Tenet: īplet. ¶ Cōcaua. i. tumefacta. ¶ Subducit: subtrahit. ¶ Propulsæ agitatæ remis & uētis. ¶ Terra. s. aspicit. ¶ Tibi pro a te. ¶ In lat⁹ describit locū ex quo dicit se spectasse nanē iasonis discedētis. ¶ Patēs in omne lat⁹. i. quæ ab omni pte pōt uideri. ¶ Circūspicit dat q̄si sensum rei inanimatæ: nō. n. ipsa turris circūspicit: sed q in ea est pōt circūspicere. ¶ Huc ꝓ illuc. i. in illā turrim. ¶ Os facies. ¶ Sinus. i. pectus. ¶ Per lachrymas: quæ effluebant ex oculis meis. ¶ Lumina. i. oculi. ¶ Fauētia cupidæ menti qa quod ego optabā ipsi oculi uolebāt ut aspicerē: ex affectu enim alicui⁹ rei: & acutius & lōgius uidēus. ¶ Assueto. i. solito. ¶ Addo. i. addidi: narratio. n. præteriti tēporis: sæpenumero per pn̄s eleganter fit: ut Dido inferius Exul agor: cineresq3 uiti patriamq3 relinquo. nam iam reliquerat. Terē. in Andria interea fun⁹ effertur nos sequimur. ¶ Immixta timori: quia ex timore suscipiuntur uota. ¶ Timori quem habebam de periculo tuo. ¶ Nunc quoq3 etiam nunc: quia nondum ea solui. ¶ Persoluenda: idest reddenda tanquam debita: notandum est metri causa persoluenda diuisis syllabis esse legendum: ut u post. l. fit uocalis & non consonans: ut ipse alibi debuerant fusos euoluisse meos. nam ibi etiam u fit uocalis: sicut apud Hora. Nunc mare: nunc siluæ. nam siluæ teste Priscia. trisyllabum est. ¶ Vota ego persoluam: cum indignatione pronunciandum est sicut cætera uerba sequentia. ¶ Fruetur uotis capiet fructum & utilitatem ex uotis meis. ¶ Cor dolet: quasi dicat dirumpor dolore. ¶ Irabis intelligendum est: ut dicamus mixtus ira: abundat ira: uel amor mixtus ira abundat: idest maior fit secundum illud Terentii quo minus mihi spei est: eo magis amo: & inferius Dido ad Aenean. Non tamen æneā quamuis male cogitet odi. Sed queror infidum: quæstaq3 peius amo. ¶ Quod: idest quia quasi dicat cum ob beneficia soleant reddi uota: & dari dona deis: ego ne dabo propter damna mea: quia perdam maritum meum uiuum: ex quo magis doleo: quia si esset mortuus. non putarem amplius esse sperandum. ¶ Hostia: uictima sacrificii. ¶ Icta: percussa culro: & mactata. ¶ Equidem: ego quidem. ¶ Secura: sine timore. ¶ Semperq3 ostendit: qui esset timor eius. ¶ Verebar timebam. ¶ Pater: tuus Aeson. ¶ Ex urbe argolica Thessalica nam Argos urbs fuit Thessaliæ: licet & eiusdem nominis fuerit alia in Achaia. ¶ Argolicas: Thessalicas: ut diximus. ¶ Barbara: pontica. ¶ Non expectato: non sperato & improuiso. ¶ Vulnus: iniuriam est autem translatio: idest læsa sum: a qua minime putabam. ¶ Nec facie adducit eam in odium dicens eam esse in cantatricem. ¶ Facie: pulchritudine. ¶ Meritis uirtutibus: uel certe officiis. ¶ Mouit: peruertit te ad amorem suum. ¶ Pabula dira herbas noxias. ¶ Falce cantata: idest incantata: ut maiorem uim nocendi haberent herbæ falce autem dixit: quia secūdum rationem magicam herbæ aliæ uellebantur: aliæ incidebantur: prout uolebant earum esse uim. Inde Virgilius quarto æneidos. Falcibus & messæ ad lunam quærunt ur æneis. Pubentes hærbæ nigri cum lactæ ueneni.

Pulcher dicendi modus

Metricus dicendi modus

Argos ubi fuerit

Mod⁹ secādi herbas ad magiā aptas

¶Deducere lunã:solis & lunæ defectus natura fieri scribit Hyginus:ueteres id carminib⁹fieri posse existima rũt:unde Menãder fabulã scripsit:quæ inscribit Thessalis.¶ Abdere:occultare:ne lucẽ ministrent:quod ĩ morte Iulii Cæsaris cõtigit.¶ Illa loco siluas:id nõ eẽ fabulosum Pli.scri.qui anno Neronis suppremo tradit:pra ta oleasq intercedẽte uia publica in cõtrarias sedes esse trãsgressas in agro marucino ꝑdiis Vectii Marcelli: eqtis romãi:qui res Neronis ꝓcurabat.¶ Viua:natiua.¶ Per tumulos:p sepulchra. ¶ Certa ossa:e rogis non omnia magi ossa colligũt:sed ꝑsertim articulos ad ueneficia.¶ Simulachraq cærea fingit:ex cæra & lana du as imagines formabãt excãtatores:ita ut lanea maior cærã urgeret:q̃ tota acubus infixa ad ignẽ liquescebat:in pœnã eius quẽ deuouebãt.Hæc sacra cocitia: a cocito inferorũ fluuio dixit Porphyrio: qm̃ sine euocatione maniũ nõ fierent.nã & Proserpina uirgo cocitia dicit. Sũt ꝑterea sacra cocitia:q̃ thraces celebrabãt ĩ honorẽ deæ cocytis:quã meniã & deũ matrẽ appellabãt de qua existimo Iuuenalẽ intelligere cũ dicit Batte laxare cocytõ.¶ Miserũ:ad deuoti cruciatũ respicit.¶ Et quæ nescierim:ueneficia medea exercet.¶ Melius ne age legendũ est non mage: age inqt iason:melius ne amor cõciliat ueneficio q̃ forma.Si mage legi placeat:uerecundiã simplicitatẽq suam commendabit. Hypsiphyle:& si amor ueneficio magis q̃ uirtute quærat a Medea:cõducibilius mihi esse: & honesti⁹ existimabo id nescire:quãdo & specie & moꝶ equabilitate amor nõ magica excantatione cõparandus est.¶ Mobilis:incõstans.legitur & moribus. ¶ Scilicet ut tauros:rem a facto arguit. ¶ Ope:ueneficio.¶ Procerũ:argonautaꝶ.¶ Obest:multũ detrahit.¶ De partibus:q peliæ patrui factionẽ tuet.

Illa reluctantem cursu deducere lunam
Nititur:& tenebris abdere solis equos.
Illa refrenat aq̃s: obliquaq flumina sistit.
Illa loco siluas:uiuaq saxa mouet.
Per tumulos errat spsis discincta capillis:
Certaq de tepidis colligit ossa rogis.
Deuouet absẽtes: simulachraq cerea fingit:
Et miseꝶ tẽues ĩ iecur urget acus.
Et q̃ nescierim:meli⁹ mage quærit herbis
Moribus & forma cõciliandus amor:
Hãc potes ãplecti:thalãoq relict⁹ĩ uno.
Impauidus somno nocte silente frui.
Scilicet ut tauros:ita te iuga ferre coegit:
quaq feros ãgues:te quoq mulcet ope
Adde qd ascribi factis procerumq:tuisq
Se facit:& titulo coniugis uxor obest.
Atq aliquis peliæ de partib⁹acta uenenis

¶Illa:idest medea pergit narrare ea quæ medea facit p incãtationes suas:quæ ueneficæ arte magica solent facere:ut ostendit Lucanus ubi thessalidum narrat magicas artes & ipse Ouid.in primo amorũ de Dispade læna quã eandem ueneficã esse dicit:sic inquit.Illa magas artes æeaq carmina nouit. Inq caput liquidas arte recuruat aq̃s. Scit bene quid gramen:quid torto concita bõbo licia:quid ualeat uirus amãtis æque.Cum uoluit toto glomerantur sydera cœlo:cũ uoluit puro fulget in orbe dies &c.¶ Deducere lunã. Virgilius in bucolicis.Carmia uel cœlo possunt deducere lunam.Tibullus. Cantus & e curru lunam deducere temptat. ¶ Reluctantem inuitam resistentẽ.¶ Abdere:occultare.¶ Tenebris caligine:idest facere solẽ obscurari.¶ Illa refrenat:retinet.¶ Obliqua curua epitheton fluminum. ¶ Sistit:moratur. ¶ Loco:ex loco suo ubi erant. ¶ Viua naturalia:eo loco nata.¶ Per tumulos:per sepulchra mortuoꝶ.¶ Passis:sparsis.¶ Discincta:soluta sic enim exigebat ratio magica.¶ Certa quædam ossa:non autem omnia.¶ Tepidis adhuc calentibus ubi paulo ante fuerunt conbusta cadauera.¶ Deuouet execratur:& incantationibus suis inficit.¶ Fingit:facit.¶ Simulacra cærea:idest effigies cæreas quæ representent eos:quos uult deuouere.Vir.in buc.limus ut hic durescit & hæc ut cæra liquescit uno eodemq igni:sic nostro daphnis amore.Idem Terq hæc altaria circum effigiem duco.& Horatius in primo sermonum:lanea & effigies erat:altera cærea:maior lanea quæ pœnis compesceret inferiorem &cæ. ¶ Vrget:infigit.¶ Tenues acus in iecur:idest ulcerat imaginem cæream in iecore:quasi in sede amoris:ut ita percutiatur ille cuius est illa imago.¶ Et quæ:scilicet alia facit quæ.¶ Nescierim:idest nesciam uel nescirem dicere.¶ Melius mage:distinguendum est & cauendum:ne duæ dictiones comparatiuæ:cum eodem uerbo iungantur nec mage iungatur cum nescierim sed sic dicendum.¶ Amor melius conciliandus:idest qui iustius & honestius conciliatur & acquiritur. ¶ Moribus:idest uirtutibus & forma:quia hæc duo maxime alliciunt uiros ad amorẽ alicuius mulieris:& ecõtra.¶ Mage pro magis.¶ Quæritur:scilicet a Medea.¶ Hærbis:idest ui herbarum & incantationibus:& hic est uerus sensus & uerus ordo amor melius conciliãdus moribus & forma quærit magis hærbis.s.a medea. ¶ Hãc potes admiratiue ꝓnũciandum est.q.d.unde est tibi tanta fiducia.¶ In uno ut sis solus cũ sola uenefica.¶ Impauidus intrepidus:deberes.n.semper eẽ in maximo timore qñ dormis cũ ea.¶ Scilicet certe.q.d.ita te ĩcãtabit sicut tauros quos eius ope dicis te uicisse.¶ Coegit te ferre iuga.i.sibi eẽ subditũ.¶ Ope.eadẽ ui.i.incãtatione.¶ Adde adduxit eã in odiũ nũc adducit in iuidiã dicens qd ea quæ Theseus fecit:medea sibi oĩa attribuit.¶ Adde supradictis uitiis. ¶ Ascribi ãnumerari. ¶ Procerũ.Castoris pollucis.Herculis:& cæterorum heroum qui tecum fuerunt in rapiendo uellus aureum sunt autem proceres teste Seruio Capitella trabium:unde & eminentiores uiri ꝓceres dicũtur. ¶ Et tuis.s.factis.¶ Obest:nocet.¶ Titulo Coniugis:idest laudibus tuis:quia non tibi ; sed ipsi uult ascribi uictoriam tuam.¶ De partibus Peliæ non intelligamus de Thessalia: sed de his qui Peliæ fauent : nam partes dicuntur qui diuersis fauent unde Lucanus.Hæc facient partes &c.partes romanos appellauit quorum alii Pompeio alii Cæsari fauebant:unde dicimus Cicero fuit de partibus Pompeii:idest qui Pompeio fauit:hoc autem pluribus uerbis dixi:quia multi male interpretantur ut dicant de partibus Peliæ:idest de Thessalia quasi iason non esset etiam ipse Thessalus:sed partes dixit.quia alii iasoni:alii Peliæ fauebant.

ANTO. Magicuȝ portẽtũ & fabulosuȝ Quæ ossa aptiora ad magicũ carmẽ Forma artis magie & ipsi⁹ simulachra Cocitia sacra q̃ fuer & uñ dcã Proserpia quãobrẽ cocitia ap pellata fuerit Sacra cocitia apd thraces q̃ fuere

VBER.

Cõparatiuæ duæ dictiones nequeũt cũ eodem uerbo cõiungi

Proceres q dicant

Partes q̃ sint.

Loc⁹ enodatus

ANTO. Phasis fluui⁹ a quo medea phasia dicta est ubi locorum sit Oeta apud latinos queadmodum plat⁹ ē Alcymedis & æsonis mors & iasonis genitrice uaria opinio Tanais fluui⁹ ubi locorum sit Scythiæ descriptio Thoas cuius filius fuerit Engõasis quæ sit VBER.

Imputat:& populũ q sibi credat habet
Nõ hæc æsonides:sed filia phasis oetæ
Aurea phrixeæ terga reuulsit ouis.
Nõ pbat alcymede mr̃ tua: cõsule matrẽ
Nõ pater:a gelido cui uenit axe nurus.
Illa sibi a tanais:scythicęq paludib⁹ undę
Quærat:& a patria phasidis usq uirũ.
Mobilis æsonide uernaq incertior aura:
Cur tua polliciti põdere uerba carent:
Vir me⁹ hinc ieras:cur nõ me⁹ inde redisti
Sim reducis coniunx:sicut eũtis eram.
Si te nobilitas:generosaq numia tangũt:
En ego minoo nata thoante feror.
Bacch⁹ au⁹:bacchi cõiũx redimita coróa
Præradiat stellis signa minora suis.
Dos tibi lẽnos erit: terra ingeniosa colẽti:
Me quoq iam tales inter habere potes
Nũc etiã peperi:gratare ambobus iason:
dulce mihi grauidę fecerat auctor on⁹
Fœlix i numero quoq sũ: plęq gemellã

¶Nõ hæc æsonides:ecce quod cõtẽdit q peliæ cãm tuef.¶ Phasis:fluuiis colcorum:unñ phasiã medeã poetæ dixerũt.Latini Oetã triplici & gemina extulerũt syllaba.¶ Alcymede ma.tua:ab auctoritate arguit. Improbat tuũ cõiugiũ.Alcymede mater & pr̃ æson:quãquã q argonautica scripserũt alcymedẽ: & æsona mortẽ obiisse referãt:cũ primũ iason dedit uela uẽtis.Ouid.alios cõsectaf:& hoc loco & in metamorphosi uiuũ patrẽ periisse iasonẽ scribit:quẽ ex senio in iuuẽtã medea suis ueneficiis restituit.Alcymedẽ philaceiã pherecides & apollonius matrẽ iasonis scrib.Diodo.Amphionẽ appellat.Hermodorus Polyphemẽ auctolici filiã:iasonis matrẽ esse cõtẽdit.¶ A gelido axe:ex septẽtrione.ubi sunt niues ppetuæ.¶ Tanais:a patria uituperat medeã. Tanais fluuius Scythiæ:orif ex tipheis mõtib⁹ licet id alii plegẽt: ĩmergif in mæotidẽ paludẽ.¶ Paludib⁹ uñ:nã Scythia ex magna pte palustris ẽ:& ualde aquosa: multosq habet fluuios.¶ Incertior:incõstãtior.¶ Aura:uerna nulla anni parte incertiores spirãt uẽti q̃ uere. ¶ Si te nobi.cõmẽdatio a genere.¶ Toãte minoo:minois nepote.nã ex ariadna minois & bacho natus est Thoas hypsiphyles pater.¶ Cõiũx redimita corona:ariadnã significat: cui bacchũ coronã dedisse narrauimus:q in cœlo uisif nouẽ cõspicua sideribus. ¶ Præradiat:clariores lucere facit. ¶ Signa minora:min⁹ lucẽtia:engonasin intelligit: cui cõtigua est corona q̃ maxime lucet:ut germãicus scribit in aratheo carmine.Cicero in orato.scribit.Hic illa eximia posita est fulgore corona.¶ Dos tibi lẽnos erit:cõmẽdatio a fortuna.¶ Ingeniosa facũda lucreti⁹ dedalã terrã dixit. ¶ Me quoq qd tales: nõ dotales legẽdũ.Sed qd tales poteras ĩquit & me habere quæ digna sum inter meos maiores annumerari.¶ Prolẽ gemellã cõmẽdatio a fecũditate pepit: ut dixim⁹ hypsiphyle ex iasone uno partu geminos. Thoantẽ & Eunæũ qui in bello thebano sub adrastro militarunt.

¶Imputat:assignat & attribuit.¶ Acta:scilicet a te:idest uictorias tuas.¶ Venenis:idest incãtationibus & hærbis medeæ:& dicit te uicisse eius auxilio. ¶ Populum maximam partem Thessaliæ.¶ Qui credat sibi:ita esse:ut dicit:& ita minoris æstimet uirtum tuam. ¶ Non : hæc ponit uerba quæ dicit ille fautor Peliæ.¶ Æsonides:iason.¶ Non reuellit:non abstulit:& bene reuellit quia fuerant affixa templo martis a phryxo ut supra dixim⁹.¶ Hæc dycticos: idest demõstrantis iason enim portauerat in Thessaliam Reuello autem & reuulsi & reuelli. Virgilius in bucolicis. Cynthius aurem uellit & admonuit:& in.ii.æneid.postesq a cardine uellit sed.¶ Phasis:idest Medea legitur autem & phasis:& phasias si phasis breuiatur propter uocalem sequentem prima syllaba huius dictiõis Aeetæ quæ erat longa diphthongo: quod placet magis si uero legatur phasias abiicietur una syllaba in medio: quod minus placet:& rarius reperitur.¶ Non probat:dicit hanc famam non placere his qui amãt ipsum iasona.¶ Consule:idest interroga quid sibi uideatur.¶ Non pater:scilicet probat.¶ A gelido axe:idest a regione septentrionali: nam Colchi in regione frigida sunt. ¶ Illa : quasi dicat non est quod ipsa Barbara debeat querere maritum in uestris regionibus:sed in suis quæ eius moribus conueniunt.¶ Tanais fluuius Scythiæ: qui Europam ab Asia diuidit.¶ Paludibus undæ:scythicæ.puto intellexisse mæotidem paludem : in quam & aliæ aquæ multæ scythiæ:& ipse Tanais influit.¶ A patria phasidis:idest a colchide:ubi est phasis fluuius unde phasiani delati ad nos nomen acceperunt.¶ Mobilis:mutabilis a mouendo.¶ Incertior: inconstantior.¶ Aura uerna:idest uento ueris.¶ Bacchus auus:scilicet paternus.¶ Bacchi coniunx: scilicet ariadnæ auia mea.¶ Redimita corona:qua Bacchus eam ornauit:cum in cœlum rapuit:& sidus fecit quod.coronam appellauit:de quo Virgilius primo georgico.Gnosiaq ardentis decedat stella coronæ:hanc autem coronam cum Venus a Vulcano marito in donum accepisset : postea donauit Ariadne cum nuberet Baccho : quam ut diximus:Bacchus etiam in cœlum translatam habere uoluit:ut ipse in tertio fastorum dicit.Sintq tuæ faciam tecum monimenta coronæ.Vulcanus ueneri quam dedit illa tibi.¶ Præradiat splendore uincit.¶ Suis stellis:nam Bacchus nouem gemmas coronæ Ariadnes mutauit in nouem stellas: ut fastorum libro tertio dicta facit:gẽmasq nouẽ transformat in ignes.Aurea per stellas nunc micat illa nouẽ.¶ Dos addit ẽt dotẽ.Lẽnos ĩsula mea.¶ Terra ĩge.i.fertilis:& natura bona:nã ingeniũ & natura etiã de terra dicif:p ui & possibilitate:unde & Ouid.li.iiii.fastorum.Frigida Carseolis:nec oliuis apta serẽdis. Terra:sed ad segetes ingeniosus ager:ergo nõ legaf igenuosus:ut a qbusdã male.¶ Me quoq qd tales melius legif res tales: ut sit sensus inter tales res.i.iter nobilitatẽ & dotẽ & similia:nõ debes me spernere.¶ Nũc ẽt pepi:laudat se a fœcũditate: quæ solet eẽ grata maritis.¶ Gratare:gratulare. ¶ Ambob⁹ mi.& tibi.¶ Auctor.i.is p quẽ erã grauida.s.tu. ¶ Dulce nõ molestũ:qa si uxor amat maritũ:licet graue sit ferre partũ i utero:tñ fert libẽter pp maritũ cui uidet eẽ gratũ.¶ Quoq ẽt.i.pter hoc qd pepi:sum ẽt fœlix qa nõ unũ:sed gẽinos pepi thoantẽ.s.& eunæũ.

Reuello quod pterita hẽat Loc⁹ ambigu⁹ enodatus Tanais Meotis palus q̃ sit Phasianæ aues uñ ad nos uenere & a quo nom̃ traxere Ariadne corõa cui⁹ fuerit Ingeniũ & natura de quo dicantur

¶Lucina iunone:quæ parturientib⁹ p̃est:& ptus in lucē:effert.¶ Cognosceris illis:te referūt:excludit adulte rii suspitionē.¶ Fallere nō no.ut pater nō sunt pfidi:licet hēant cætera.¶ Legatos se.qm̄ pp ætatē uenire nō poterāt:cōmiseratio ab ætate.¶ Pene inqt ad te ifantes misi:ut te mihi cōciliarēt.¶ Tenuit ui.p̄positū iter di stulit.¶ Nouerca sæ.medea q̄ nouerca ē & sæua.¶ Medeā ti.amplificatio ex noīe:nomē inqt Medeæ hēt pl⁹ sæuitiæ q̄ nouercæ.¶ Spgere q̄ fra.sæuitiā arguit.Absyrtū:Medeæ frēm:Pacuui⁹ egialē appellat:quē Oui.la ceratū a medea scri.i pōto apud urbē:q a fcō Thomos appellaſ & i frustra dilaniatū:ut inseqntē oetā frīo fa nere remoraref.Orpheus uero anteq̄ e colchide soluisset medeā Absyrtū frēm secuisse:& in mare piectum Nereides ad absyrtidas insulas detulisse.quæ sunt contra dalmatiā. Stra.& Pli.apud has insulas discerptū cōtendūt:a quo sūt nuncupatæ.¶ Per agros:thominanos:ut oeta inspiceret. ¶ Meis pignoribus quoq; est nouerca:si frēm pemit: non parceret meis.¶ Hāc tñ o demēs:cōtētiōe utiſ:quæ ex cō trariis cōstat sentētiis:singula singulis cōferēs:Est & alte ra quæ ex uerbis celeriter relatis cōstat.¶ Ablate:oī consi lio & prudētia destitute.¶ Turpiter illa uirg;:p cædē & ne fas.¶ Tæda pudica:legitimum cōiugium facē in nuptiis pueri matrimi & patrimi ferebāt.¶ Prodidit il.pa.oetā:cui rapuit uellus aureum:illū Meleager in pugna trucidauit: quæ in littore cū argonautis est orta.¶ Thoāta:prēm tho antem a cæde liberaui:cū lēniades uiros oēs trucidassent. ¶ Colchos:p̃riā suā:sunt colchi sub caucaseis mōtib⁹ mo sthycis iūcti.¶ Lēniadū fa.cul.q̄ una nocte uiros pemerūt: hæ noīanſ.Pelyxo Caropen mariū q̄tuor natos ; prēm & frēs:Gorge:Helimū:Myrmidōe.Cydō:Creneū: & Giam: Popea:cydemō filiū:purgat crimē p cōcessionē.¶ Dolor: idignatio:dolebāt Lēniades uiros thraces seruas adduxis se qb⁹ oblectarenſ.¶ Dic age:hæc adortatio nō sine stoma cho est.¶ Iniqs:tuæ uolūtati aduersis.¶ Comes:nō noiat ob dolorē.¶ Hiscere nē.ti.optasses ut terræ hiatu absorbe reris:ultia imp̄catio est:cū terrā hiscere optamus.

Pignora lucina bina fauente dedi.
Si quæras cui sint similes:cognosceris illis
Fallere nō norūt:cætera patris habent.
Legatos quos pene dedi p matre ferēdos
Sed tenuit cœptas sæua nouerca uias.
Medeam timui:plus est medea nouerca:
Medeæ faciunt ad scelus omne man⁹.
Spgere quæ frīs potuit lacerata p agros
Corpora:pignorib⁹ parceret illa meis.
Hāc tñ o demēs:colchisq; ablate uenēis
Diceris hypsiphyles p̄posuisse thoro.
Turpiter illa uirg; cognouit adl'tera uirgo
Me tibi teque mihi tæda pudica dedit.
Prodidit illa prēm:rapui de cæde thoāta:
Deseruit colchos:me mea lemnos hēt.
Quid referā scelerata piā si uincit:& ip̄o
Crimine dotata est:emeruitq; uirum.
Lēniadū facinus culpo:non miror iason:
Quælibet iratis ipse dat arma dolor.
Dic age:si uentis ut oportuit actus iniqs
Intrasses portus tuq; comesq; meos.
Obuiaq; exissem fœtu comitata gemello
Hiscere nēpe tibi terra rogāda foret.

¶Lucina dea ptus quā eandē iunonē eē uolūt:ut Terē.Iu no lucina fer opē lucinā aūt appellāt uel a luco q erat sub esqlino mōte:ubi de fœcūditate mulieres tñsa accepunt ut oñdit Oui.li.ii.fastoꝝ:uel a luce in quā pueros nascētes deducere dr̄:& idē ē auctor loco supradicto.Grā luciæ de dit hæc tibi noīa luc⁹:aut qa pricipiū tu dea lucis hēs hæc græce dr̄ Ilithyia.Oui.li.ix.met.p̄positā timidis parietib⁹ Ilithyiā.¶ Fauēte dāt; mihi pariēdi facultatē.¶ Pignora. i.filios.¶ Illis.i.p illos.i.si qs uideāt illos nr̄ te uidere.¶ Fal lere sicut tu.¶ Cætera p̄ter cognitiōem fallēdi prīs.s.tui q es eoꝝ pr̄.¶ Legatos:q̄si nūcios.¶ Pro ma. p me. ¶ Tenuit:ipediuit.¶ Cœptas istitutas & p̄positas.¶ Plus no.i.crudelior crudeli.nā cū oīs nouerca sit crude lis:ipa ē plusq̄ nouerca.¶ Faciūt.i.cōueniūt.¶ Spgere:argumētū a maiori ad min⁹:si inqt tā fuit crudelis:qd potuerit īterficere frēm suū:nūqd pceret filiis meis.q.d.mime.nā cū fugeret cū iasone:ut prēm inseqntem re tardaret:fris sui Absyrti mēbra dilacerauit:& uariis locis spsit:ut pr̄ occupat⁹ in eis colligēdis desisteret ab in secutiōe.Is loc⁹ postea Thomos.i.icisio dcūs est:ut Ouidi.in tristi.scri.Inde loco nomē Thomos ē qa dr̄ illic mēbra sui frīs subsecuisse soror.¶ Parceret:īterrogatiue.q.d.nō.¶ Ablate capte.¶ Præposuisse tho.hy.i.ma luisse eā uxorē q̄ me.¶ Turpiter:adducit eā in cōtēptū ei⁹ ipudicitiā cōmemorans.¶ Virgo:ad ætatē rettulit. ¶ Virg;.s.te.¶ Turpiter:qa id fecit clā p̄re suo.¶ Tæda:p nuptiis poniſ.¶ Prodidit:decepit:qa fauit tibi:q ei⁹ res eras raptur⁹:& eo insciēte aufugit.¶ Rapui:liberaui.¶ Thoāta prēm meū:ut supra dixius.¶ Deseruit : qa fugit.¶ Hēt:tenet me:qa remāsi in p̃ria sicut hōestas decet mulieres.¶ Quid referā:male legiſ qd referā:cū legēdū sit qd refert:nā posteaq̄ cōmemorauit hypsiphyle pbitates suas:& Medeæ flagitia:dicit qd tñ refert qd ego sim pba:& ip̄a flagitiosa:si plus p̄nt scelera q̄ pbitates & hæc ē uera lectio.talis est ēt sensus apd Oui. li.ii.meta.Quid tñ hoc pdest si diro fcā uolucris.Crimine Nyctimene nr̄o successit honori.ergo.¶ Quid re fert.i.qd pdest.¶ Si scelerata:medea.¶ Vicit piā.s.me.¶ Et ē dota.ipso cri.i.si a te existimaſ hr̄e satis magnā dotē qa ē uenefica.¶ Emeruit.s.p cria & scelera sua.¶ Lēniadū:ne ip̄a Hypsiphyle dicaſ eē crudelis:qa crude le fcm̄ lēniadū supra cōmemorauit:excusat eas.¶ Culpo.i.rep̄hēdo.¶ Nō miror:qd īterfecerint uiros a qb⁹ spnebanſ.¶ Quælibet ar.sic Vir.Quodcūq; reptū.Rimāti telū ira facit.¶ Dolor:q̄lis erat ipsaꝝ:q spnebāſ. ¶ Dic age:īterrogat iasona quo uultu uidisset & eā & filios suos:si uentis delat⁹ fuisset ad litus Lēni. ¶ Age: hortātis.ordo ē. Age.dic quo uultu uideres natos & me si tu actus uētis iniqs ītrasses portus.& ego exissem obuia &c.¶ Hiscere.p parēthesin & iterpositionē:legēdus est hic uersus.¶ Terra fo.rogā.a te hiscere.i.ut hi ſceret & se apiret tibi:ut te absorberet potiusq̄ aspectū meū quā decepas uideres cū adultera tua.

ANTO

Medeæ in frēm absyrtū seu egialē sæuitia

Thomos q̄ sit & uñ dcā fuerit

Absyrtides isulæ ubi nā locoꝝ sint

Antiquorum ritus

Cholchi ubi locorum sint

Lēniadū mulierū nomina

VBER.

Lucina q̄ & iuno & ilithia uñ nomē accepit & q. bus p̄sit

Absyrth⁹ Thomos

Locus restitut⁹ & enodatus

Age qd sit

ANTO. ¶Quo uultu:qua audacia.¶Ipse qdem per me tutus:in te nō sæuissem:licet culpa non uaces.¶Pellicis:Medeæ.¶Implessem:fœdassem.¶Quosq; uene.abstu.iasonis uultus ītelligit: fœdassem me de medeæ sāguie.¶Abstulit:a me abegit.¶Medeæ me.fo.cōtra medeā medeæ sæuitia uterer.¶Qd'si qs ab alto:concludit p impcationē.¶Succuba no.succubā dicimus quæ alienū thalamū uiolauit.¶Leges suas: deploret in eadem cōditiōe sita se a uiro destitutā:ut mihi sua cā cōtigit:iason medeā pepulit:cū creusam creontis filiam uxorē duceret.¶Toridē natis & uiro:Medea dyndimū & Thesandr pemit:iason seipsum cōfecit.¶Male partas iasonē significat:quē suis ueneficiis erit emerita.¶Toto orbe:Medea incēsa creontis regia ad fugā cōpulsa draconibus allatis uecta:Thebas uenit:herculem īsania purgauit: inde athenas ad ægeum fugit:accusata ueneficiis i phœniciam nauigat:inde ad superiores Asiæ oras migrauit:ubi medum filium pepit:demū colchos rediit ubi diem obiit.¶Fratri absyrto:quē laniauit.¶Parēti:oetæ:quē erat fatū interire:cū raptū fuisset aureū uellus:& a meleagro peremptus ē.¶Acerba:crudelis.¶Natis:dyndimo & thesandro thessalus fugit.¶Viro:iasoni quē ad necē impulit.¶Male parta:male dilabunt.¶Aera tētet.qm̄ dracōibus allatis uolasse diximus.¶Sua cæde:suoꝝ morte.¶Exspes:spe oī destituta & ope.¶Fraudata coniugio:cui uir nō rediit: ut debuit.¶Thoantias:hypsiphyle thoantis filia.¶Oro:imprecor.¶Deuoto:diris imprecatiōibus meis damnato uestrum inquit coniugium eo exitu claudatur: quem meæ imprecationes deuouent.

Succuba quæ sit

Iasōis noua nupta

Medeæ truculētia in ꝓprios natos

Medeæ fuga & ipsi⁹ errores

Oetis fatalis mors

Sentētia pulcherrima

Exspes quis sit

Quo uultu natos:quo me scelerate uidres
Perfide quo ꝓcio:qua nece dign⁹ eras.
Ipse quidem per me tut⁹ sospesq; fuisses:
Nō quia tu dignus:sed quia mitis ego.
Pellicis ipsa meos iplessem sanguie uult⁹
Quosq; ueneficiis abstulit illa suis.
Medeæ medea forem:quod si qs ab alto
Iustus adest ꝓcib⁹ iuppiter ipē meis.
Qđ gēit hypsiphile:lecti quoq; succuba
Mœreat:& leges sētiat ipa suas. (nūs:
Vtq; ego destituor cōiūx:materq; duorū
A totidem natis orba sit illa uiro.
Nec male parta diu teneat peiusq; relinq̄t
Exulet:& toto quærat in orbe fugam.
Quā fratri germana fuit:miseroq; parēti
Filia:tam natis:tam sit acerba uiro.
Cū mare:cū terras cōsumpserit aera tētet
Erret inops: exspes:cęde cruenta sua.
Hęc ego coniugio fraudata thoātias oro:
Viuite deuoto:nuptaq; uirq; thoro.

VBER. ¶Quo.i.quali.¶Quo precio.i.qua pœna.Sic Terē. Ego precium ob stultitiam fero.Iuuenalis.Ille crucis precium sceleris tulit.i.pœnā.¶Qua nece.q.d.crudelissima.¶Ipse tu.¶Per me.i.quantum ad me ptinet qa nihil nocuissem tibi.¶Nō quia tu di.s.sis esse tutus.¶Sed quia ego mit.i.clæmēs:quæ nescio nocere.¶Pellicis:medeæ.¶Sanguie suo:qa dilacerassem ei⁹ uultus.¶Quosq;.i. & ult⁹.s.tuos.¶Quos abstulit ueneficiis suis.i.quos suis incātationibus cepit:ut supra.Colchisq; ablate uenenis.¶Medeæ:medea: ꝓprium nomen ꝓ appellatiuo posuit.i.medeam ꝓ crudeli.¶Qd'si qs:impcat medeæ eadem quæ ipsa patitur: ut ita aliquādo priuetur marito:sicut ipsa priuata est ab ea.¶Si iuppiter &cæ.idest si iuppiter iustus exaudit preces & uota mea.¶Succuba:cōcubina:scilicet medea.¶Mœreat:fleat.¶Quod hypsiphyle gemit:idest id quod ego doleo:scilicet mihi esse ereptum maritum.¶Suas leges:quia qui alii facit iniuriam:dat quodam modo leges sibi quoq; inferendi iniuriam.¶Vtq; ego:optat:ut medea iā facta mater de iasone post filios susceptos ita relinquatur ab iasone:sicut ipsa relicta fuit.¶A totidem natis.i.post totidem natos.i.postquam duos filios susceperit:quod quidem ita ei accidit sicut imprecata est.¶Male parta:male quæsita: secundum prouerbium & dictum cuiusdam poetæ:male parta male dilabuntur.¶Peius:q̄.s.acquisiuerit.¶Exulet:expellatur ex patria.¶Quam fratri:ut terreat iasona imprecatur etiam ut Medea sit ei & filiis eius crudelis ordo.¶Illa sit tam:acerba natis:idest tam crudelis mater.¶Et tam acerba uiro.i.tā crudelis uxor.tibi marito suo.¶Quā s.acerba.¶Germana.i.soror.¶Fuit fratri:absyrto quem supradixim⁹ fuisse ab ea dilaceratum.¶Et quā acerba filia fuit misero parenti quem prodidit.cui interfecit filium.¶Aera tentet:idest uolet per aera. quod quidem Ouidius scribit fecisse lib.vii.metamorpho.¶Quæ nisi pennatis serpentibus isset in auras non exempta foret pœnæ.¶Erret:uagetur.& eat huc.illuc.¶Exspes:sine spe.¶Cruenta sua cæde:idest quæ seipsam interficiat.¶Ego thoantis:idest hypsiphile filia thoantis.¶Nupta:o Medea.¶Vir:idest o iason.¶Viuite:diu manete.¶Deuoto:idest execrationibus & infœlicitatibus pleno.Finis fuit quod iason nūquam recepit ipsam hypsiphilem:sed cum cognitum fuisset a lemniadibus quod duos filios masculos ex iasone susceptos contra leges suas ali faceret:& ad supplicium posceretur: illa accepta nauicula fugere parabat:sed comprehensa a piratis data est dono lycurgo regi Nemeæ:quæ cum eius filium opheltem nutriret & redeuntibus a bello thebano regibus & in Nemea silua pœne siti pereuntibus:cum ab eis rogata fuisset.ut lāgiam fontem eis ostenderet:& ab Adrasto argiuorum rege interrogaretur quæ nam esset:dum ad omnia respondet:diutius morante puer quem inter herbas floresq; ludentem reliquerat a serpente interemptus est.uerum a filiis Thoante & Euneo qui cum Adrasto erant cognita est esse eorum mater.Quamobrem cum lycurgus audito casu filii eam quæreret ad supplicium:a regibus & filiis auxilio implorato liberata est:Quid postea de ea fuerit non legi.Medea uero post duos filios ex iasone susceptos ab eo repudiata est superinducta uxore Creusa filia Creontis corynthiorum regis. Medea ulta mariti iniuriam Athenas fugit: ibique Aegeo patri Thesei nupsit: & ex eo suscepit Medum filium a quo postea Media regio dicta est: eique pœne omnia euenerunt quæ imprecata est hypsiphile.

Prouerbium pulcherrimū

Medea a quo i aera aduecta fuerit

Hypsiphyles a filiis cognita

Medeæ exitus

ℭIn ſeptimam epiſtolam Argumentum.



Vppiter ex Ioiachi filia genuit epaphũ:ex epapho & Caſſiope Belus priſcus & lybia naſcuntur:ex belo danaus ægiſtus agenor.hic cũ phœniciæ imparet filias:thaigetã & Europam:filio Cilicem & cadmũ:& phœnicem.Cilyx Cilyciæ nomẽ dedit.Cadm⁹ miſſus ad quærendam Europam in Boetia cõſedit & illo tpe cadmeã urbẽ cõdidit:quã poſtea Thebas:nũcuparũt:ut tradit thucidides:ex phœnice phœnicia nũcupata ẽ:a quo naſcit belus alter:metres cognominatus.Metres pigmalionẽ:annã & Didonẽ.pigmaliõ pri in phœniciæ regnũ ſucceſſit.Dido Sicarbæ nupſit:quẽ Vir.Sicheũ appellat:is.n.erat ex plineſte phœnicis filio genitus:phœnicũ ditiſſimus:& ſacerdos fuit herculis:q honor erat apud phœnices maximus.Pigmalion igit tãtis opibus inhians Sicarbã clam trucidari fecit.Dido ut inſomnis a marito admonita tradit:ſublatoq; ingenti eius theſauro in lybiã cũ ſorore anna celeriter adnauigauit:ubi ab hiarba Hãmonis filio Numidarũ rege empto ſolo qtum circũdaret taurino corio:quem in minutiſſima ſecuit lora:urbẽ Carthaginẽ condidit annos poſt captum illũ.c.lxiiii.ut rectius ſupputarũt q tpum rõnẽ tradiderũt.Conſtat iõ ad Didonẽ Aeneã puenire nõ potuiſſe:q tertio ãno poſt troiæ excidium ut Caſſius:Emina:Democrates:& Alicarnaſius Dioỹ.ſcribũt in latio cõſedit:inito igit cũ Latio cõiugio:Meſſala licet Aeneã in aphricã delatum ſcribat:Didonẽ ſilentio pterit.Sed latiorũ prim⁹ hunc amorẽ Ennius comẽtus eſt.Scipiõis ſupioris geſta ſuo carmie cõplex⁹ ẽ:quẽ deide ſecuti latini poetæ nauib⁹ ɔfractis æneã naufragũ ad didonẽ dlatũ tradiderũt:ſuſceptũq; ei⁹ hoſpitio & thalão demũ Mercurii iuſſu i Italiã nauigaſſe:dido q ardẽtiſſimo flagrabat amore de morte deliberãs ad æneã ſcri.epiſt.hĩ multũ acrimõiæ h3 & qrelæ:ſcri.n.moribũda ad eũ:quẽ nouerat mortis cã3 pbuiſſe






Ic ubi fata uocãt:udis abiectus in herbis:de morte deliberaſſe:ſimilitudine indicat.idq; poetis magis quã oratoribus cõueire Ariſto.ſcribit:quis & oratores ſimilitudie utant.Nã democrates nutricib⁹ oratores cõtulit:quæ de uorato cibo pueros ſaliua inungunt Plato quoq; in republica canib⁹ ſimiles dixit eſſe:q mortuos ſpoliãt:canes.n.de morſo lapide piiciẽtes nõ lædũt.ℾ Albus olor cõcinit:cygnorũ narrat in morte flebilis cantus qd Plinio falſum eſſe uidet.ℾ Ad ua.meã:meander a celenis collibus efflués inter miletum & prienem:phrygiã:cariam.Lydiamq; diſterminat:in quẽ influũt amnes marſias:orgas:caper:& lycus:flexuoſus ẽ qd ei accidere ſcribit Strabo:qm multũ limi accipiat:& modo in hanc modo in illam ripam deiiciat:cygnorũ multitudo tradit ſtabulari in ripis meãdri.Ad aſiã paludẽ caicum amnẽ caiſtrũ & padum ppterea:olorigerũ caiſtrum dixit.



DIDO AENEAE

Ic ubi fata uocant:udis abiectus in herbis
Ad uada meandri concinit albus olor.



Ic ubi.Ilio troiaq; oĩa græcis euerſa Aeneas ueneris & Anchiſæ filius priam relinquẽs cõſtructa claſſe apud antãdrũ ciuitatem ſe mari credidit:cum pr̃e & Aſcãio filio:& diis penatibus & multis Troianis qui ſe eius nauigationis comites & ſocios pbuerãt & primũ q dẽ in Thraciã delatus ẽ ubi Aenũ oppidũ cõdidit:ut multi putãt:Mox pdigiis territus & uoce Polydori crudeliſſime a Polimneſtore thracũ rege ĩterfecti admonit⁹ ut ĩde fugeret:delũ tẽuit:illic accepto ab apollĩe rñſo errore pr̃is male ĩterptãtis rñſum Cycladas iſulas pteruectus ad Cretã uenit:quã fatalẽ terrã & ab oraculo pdictã anchiſes crediderat:uerũ cũ ibi peſtilẽtia laboraret a diis pẽatib⁹ i ſõniis monit⁹ ut diſcederet ad ſtrophadas delat⁹ ẽ iſulas:ĩde pterueɛ̃⁹ maritima græciæ:apd Epirũ ſuſcept⁹ ẽ helẽi hoſpitio q troiãus & Priãi fili⁹ illic Pyrrho ſucceſſerat i regno:ĩde pfect⁹ Calabriã tẽuit:ex q ſtati diſceſſit territ⁹ aduẽtu Diõedis:nauigauitq; uſq; ad Scyllã:& Carybdi:q ſũt in mari ſiculo Etnæ uiciæ:ĩde uẽto agitat⁹ circuita maxia pte Siciliæ Drepanũ uẽit:ubi:ut Vir.uoluit:pr̃em amiſit:quo i ſicilia ſepulto & honorib⁹ pbitis:donatus ab aceſte troião q in Sicilia regnabat:uio & cæteris neceſſariis:cũ diſceſſiſſet:ut in Italiã ueniret:quã ſibi fatis dari & a Creuſa uxore & ab oraculo repetito in delo:& ab helẽo ĩtellexerat:tẽpeſtate maris:& ui uẽtorũ agitat⁹ in libyã delat⁹ ẽ ex.xx.nauib⁹ una dũtaxat ſubmerſa:forte p ea tpa:ut Vir.finxit Dido q ex Tyro phœniciæ fugerat marito ſuo Sychæo a pygmaliõe ipſius fr̃e ĩterfecto:metuẽs & ipſa fr̃is ſæuitiã & auaritiã i ter

ANTO.
Didus fuga & epiſtolæ toti⁹ argumẽtũ
Cilytia uñ dicta eſt
Cadmeaq; & thebas ubi ſit & uñ nomẽ traxit
Phœnitia uñ nomẽ ſortita eſt.
Sicarbas q & ſicheus idem
Pigmalionis mors
Veritas d̃ ænea ex hiſtoria
Quis prim⁹ æneæ & didõis amorẽ cõmentus fuerit
Similitudo magis oratori q poetæ cõgruit
Canũ natura
Cygnorũ de morte fabula
Menãder q & unde fluat
Vbi nã cygnorũ multitudo ſtabulatur
VBER.
Epiſtolæ argumentum
Aeneæ errores

Spatiũ urbis carthaginis

ra libyca urbẽ nouã Carthaginẽ condebat:empto ab hyarba rege solo:q̃tum posset taurino corio circũdare:quo secto in minutissimas corrigias in tm̃ id extẽdit:qđ occupauit stadia duo & uiginti:quo spatio urbẽ cõdidit. Ad hãc igiť Didonem cũ Aeneas uenisset cũ sociis ab ea & urbe & hospitio exceptus est liberalissime:mox etiã ab ea amatus cũ illa cõcubuit:cũq; ibi moraret̃:admonitus ab Anchise pře in somniis:& a Mercurio ab ioue misso:ut ide discederet:& fatalem terrã peteret.nõ ausus reginæ dicere:cũ clam abire pararet: regina Dido p̃sentiens postq̃ frustra precibus fatigauit Aeneã:fingiť ab Ouidio hanc epistolam ad eum scripsisse:in qua nitiť reuocare eũ a proposito nauigandi:arguens ab honesto:& tuto:ab honesto qđẽ:qa nõ deceat eã desererea qua hospitio sit exceptus:& oĩbus rebus adiutus:& cui fidẽ dederit:a tuto:qa mare p̄cellosum & tempestuosum sit a quo sit tutũ abstinere:& habeat terrã paratam:quã relinquere pp ĩcertam imprudentiæ sit:cõmemorat autẽ sua in Aeneam beneficia:& rogat:ut si decreuit oĩno discedere : saltem differat: & expectet donec mare tranquillum sit.Quod si noluerit dicit quod seipsam interimet:& iubebit ĩscribi epitaphium in sepulchro quo æneas cognoscatur fuisse causa eius mortis.¶ Sic ubi:dicit Dido se appropinquãte fine suæ uitæ effundere flebiles uoces ad Aeneam:sicut cygnus uicinus morti solet flebiliter cantare.

Cygnorꝝ fabula

Ferunt enim appropinquantibus cygnis extremo uitæ pennam in capite natam paulatim in cerebrum descendere:interea uero ipsos cygnos flebiliter cantare donec moriant̃.Ouidi.lib.ii.fastorum.Flebilibus numeris ueluti canẽtia dura.Traiectus pẽna tempora cantat olor.Pli.lib.x.olorum morte narratur flebilis cantus falsis:ut arbitror.aliquot exp̄imentis.ordo est.¶ Olor albus.¶ Abiectus positus.¶ Ad uada: idest apud aquas: nam uada dicuntur aquæ per quas pedibus uadere possumus.interdum simpliciter pro omnibus aquis ponuntur.¶ Meandri:fluuii lydiæ iuxta quem multi sunt cygni.¶ Cõcinit:cantat.¶ Sic:scilicet flebiliter sicut ego nunc canto.¶ Vbi:idest quando.¶ Fata uocant:idest mors eum trahit.

Vada q̃ sint

ANTO.

Quæ proprie alloq dicanť

¶ Alloquor:meos affect⁹ aperio:ea.n.alloqmur:quæ aut summo affectu:aut extremo periculo narramus:unde Virgilianum illud extremũ qđ te alloquor hoc est in quo epistolæ p̄positum est. Meos inquit ut moribundus cygnus affectus narro non q te reuocare credam:sed cum pudicitiam uiolauerim:facile est quæ impudicitiam arguãt pauca uerba iactare. ¶ Mouimus:cum stomacho hoc usa est uerbo.¶ Aduerso deo.iniquo fato.¶ Certus es ire tamen

Latinã significatione seq debem⁹ quo ad decor patiatur

dissuadet discessũ a difficultate.¶ Dido:græca figura hãc uocem extulit Cæsar didonẽ & calipsonẽ dici latine maluit.Fabio tñ placet latinam rõnem sequi:quousq; patitur decor.¶ Fidem:quam de promisso coniugio dedisse commentabať.¶ Itala regna:ecce difficultatem:ea inqt sequeris:quorũ notitia tibi non est.¶ Nec no.car.p̄ponit p̄ñtia

Duplex carthago

ut difficultatẽ augeat futurorꝝ.Lybica carthago significať de qua multa Stra.cõmemorat lib.ulti.Quãq; carthaginẽ in hispania:quã Asdrubal cõdidit: ut a pœna Carthagine excluderet̃:nouã p̄petuo epitheto dicimus.¶ Sũma:qcqd

Arxs carthaginis quo pacto dicta est

erat p̄tãtis.¶ Facta:cõditã Carthaginẽ.¶ Faciẽda:eã urbẽ intelligit:quã in italia se conditurꝝ Aeneas fato p̃dicabat.¶ Nõ no.p̄egrinis.¶ Ab ar.car.arx carthaginis byrsa ẽ appellata.¶ Vxor:tñ ob lauiniã dixit:q̃ turno erat pacta.

VBER.

Mouere quid significat

¶ Moueri.i.flecti.¶ Mouimus ista.i.tibi preces fecimus.¶ Deo aduerso.i.nobis irato & nõ fauẽte.Iuue.de Demosthene.Diis ille aduersis gẽitus. ¶ Sed.q.d.cũ maiora p̄diderim:possum ẽt perdere leuiora.i.uerba frustra fundere.¶ Famã:laudẽ.¶ Meriti.i.bñficii mei tibi collati.¶ Corp⁹ a te uiolatũ.¶ Leue.i.facile.¶ Cert⁹es.i.deliberasti.¶ Ferẽt auferent.¶ Fidẽ:quã mihi dedisti:qa discedet tecũ:neq; eã

Soluere p̄prie qđ sit

mihi s̄uabis.¶ Cũ fœdere.s.cõnubiali.¶ Soluere:p̄prie dixit:nã naues dñr solui:cũ a littore moueñ.Stati⁹i Achilleide.Soluerat oebalio classem de littore pastor.Dardan⁹.dicit ergo deliberasti & naues:& fœdus nuptiale:qđ mecũ feceras:tecũ abducere.¶ Quæ ne.ubi sint:

Carthago pœnorꝝ lĩgua quo pacto nominetur

qa solũ audita nõ aũt uisa sunt tibi.¶ Noua:aut allusit ad sigñationẽ noĩs:qa ut Ser.dicit Carthago lingua pœnorꝝ noua ciuitas dr̃:aut re uera qa tũc noua fiebat.Vir.ænei.i.surgẽtẽq; nouæ carthagis arcẽ.¶ Tradita: cõmissa.¶ Tuo sce.tuæ p̄tãti:nã sceptrꝝ regib⁹ daŕ.¶ Fcã:dissuadet ab utili.fcã fugis.qđ ẽ ĩprudẽtis. ¶ Quærẽda:ordo est.¶ Altera ter.s.italica.est q̃rẽda.¶ Altera.s.hæc q̃ tibi dedi.¶ Est q̃.i.iam parta tibi.¶ Vt.i.quis.

Sceptrum cui conueniat

¶ Hñdã:possidẽdã:& hitandã.¶ Quis.q.d.nullus.¶ Tenẽda:hẽnda:ut tyrii tenuere coloni.¶ Alter amor: quẽ fortasse nunq̃ inuenies.¶ Iterꝝ:scđo sicut mihi datam semel fefellisti.¶ Qñ erit.q.d.nũq̃:aut tardissime.

Instar qd sit

¶ Cõdas:ædifices.¶ Instar:ad similitudinẽ:ẽ ãt ut uoluit Ser.nomẽ ĩdeclinabile:& notandũ nunq̃ p̄positionẽ apud idoneos ei p̄põi:ut instar mõtis equũ:& Oui. Deq; genis lachrymæ fluminis instar eũt.¶ Vt ui.sub.audi qñ erit.¶ Tuos:tibi subditos.¶ Oĩa:supradicta.¶ Si.i.quis.¶ Veniant.i.eueniãt & cõtingãt tibi.¶ Morent:tardent.& ĩpediant.¶ Vñ erit.q.d.ex nullo loco inuenies.¶ Sic:sicut ego amo te.

Nec qã te nr̃a spem prece posse moueri
Alloquor:aduerso mouimus ista deo.
Sed meriti famã:corpusq; aĩumq; pudicũ
Cũ male p̄diderim:p̄dere uerba leue ẽ.
Certus es ire tñ:miserãq; relinquere dido:
Atq; iidem uenti uela:fidemq; ferent.
Certus es ænea cũ fœdere soluere naues:
Quæq; ubi sint nescis:itala regna seq.
Nec noua carthago:nec te crescẽtia tãgũt
Mœnia:nec sceptro tradita sũma tuo.
Facta fugis:faciẽda petis:q̃rẽda p̄ orbem
Altera:quæsita est altera terra tibi.
Vt terrã ĩuenias:qs eã tibi tradet hẽndã?
Quis sua non notis arua tenẽda dabit?
Alter hñdus amor tibi restat:& altera dido
Quãq; iterꝝ fallas:altera dãda fides.
Qñq; erit ut cõdas instar carthagis urbẽ:
Et uideas populos altus ab arce tuos.
Omnia si ueniant nec te tua uota morent̃
Vnde tibi quæ te sic amet uxor erit?

¶ Vror ut idu.sul.lychma itelligit q ex iducto sulphure ad suscipiendu igne conficiunt:celerius ardet:quæ sunt ex quarto sulphuris gne. ¶ Male gra.is est q accepta bnficia no pesat. ¶ Surdus:qm comemoratioe bnficiorum non mouet. ¶ No tn æneaiuitia insectat:no hoiem:pfidiam inqt odio,psequor:no ænea. ¶ Quæsta pe ius amo:qrimonia amoris auget æstu. ¶ Parce uenus nurui:a pietate arguit. ¶ Nurui:de seipsa loquit: q culpam sub coiugii noie texerat.erat æneas Anchisæ & Veneris filius. ¶ Amor:cupidine significat: q Marte & Venere genit⁹ tertia antoros nucupatus tradit. ¶ Castris tuis:amoris militia sequat.Ouidii commetu est:ut amore militiæ esse simile in amorib⁹ enarret. ¶ Aut ego:a phisiologia in Aenea sæuitia arguit:aut duræ cautes:aut mars illu genuerut:nisi fallor. ¶ Quæ cœ.ama.amates facile credut:io in metamorphosi:credula res amor e. ¶ Materia:ea e ut ipse amet.Plauti snia est:no ueto inqt te amare:q dat qua ament gra:sed ille ad pcium:hic ad amorem materia refert. ¶ Imago:q gram i ænea exprimebat. ¶ Ab igenio:a facilitate. ¶ Dissidet:alien⁹ e:mr facilis est:ipe durus. ¶ Et lapis:hac enarratione.ita Vir.cofingit.Nec tibi diua pares gnis:nec dardaus auctor.Perfide:sed duris geuit te cautib⁹ horres.Caucasus:hyrcanæq admorut ubera tygres. ¶ Quo fugis:piculorum comemoratoe,ppositu auget.adeo sæu⁹ es:ut me p suma picula fugias Hyems: tepestas.Virgi.Vicit hyems. ¶ Iustior:clemetior ¶ Qd non medi.iniq:no putes id mihi p simulationem dictum. ¶ Exerces preciosa:cum stomacho hoc enunciatum est. ¶ Constantia magno:emenda capitis piculo:& uitæ discrimie.

Vror ut inducto cæratæ sulphure tædæ:	
Vt pia fumosis addita thura rogis.	
Aeneasq oculis semp uigilatibus hæret:	
Aeneamq animo noxq diesq refert.	
Ille qde male grat⁹ & ad mea muera sur-	
Et quo si n sim stulta caref ueli. (dus:	
Non tn æneam q̃uis male cogitet odi:	
Sed qror infidum:questaq pei⁹ amo.	
Parce uen⁹ nurui:duruq aplecter frem:	
Frater amor:castris militet ille tuis.	
Aut ego q cœpi neq.n.dedignor amare:	
Materiam curæ præbeat ille meæ.	
Fallor:& ipsa mihi falso iactatur imago:	
Matris ab ingenio dissidet ille suæ.	
Te lapis & montes:innataq rupib⁹ altis	
Robora:te sæuæ progenuere feræ.	
Aut mar:qle uids agitari nuc quoq uetis	
Quo tame aduersis fluctib⁹ ire paras	
Quo fugis:obstat hies:hyeis mihi gra p	
Aspice:ut euersas ocitet eur⁹ aqs. (sit:	
Qd tibi maluera sine me debere pcellis:	
Iustior est animo uentus & unda tuo.	
Non ego sum tati:qd no mediteris iniq	
Vt peas:dum me pfreta longa fugis.	
Exerces preciosa odia:costantia magno:	

¶ Vror:p qsda similitudies demostrat ui sui amoris erga ænea. ¶ Vror.i.ardeo.s.amore tui. ¶ Inducto:supiposito. ¶ Cæratæ illitæ. ¶ Tædæ:spes arborum q ex se liquore emit tut:sf at ut di.pli.flais:lumibusq sacrorum grate. ¶ Refert:re pntat.Vir.illu abns abnte auditq uidetq. ¶ Ille:æne.loqt at deo taq d tertia psoa. ¶ Surd⁹:n rndes:traslatio ab eo:q auditu caret. ¶ Et quo.i.e talis quo ego debea uelle caref: & ee sine eo. ¶ Si no.i.nisi. ¶ Si stul.qa stult⁹ e q eo no uult carere:cui itelligit sua bnficia n ee grata:nec se ab eo amari.tn qa dixerat eu tale ee:ut deret uelle eo carere:reouet a se suspitione odii dices. ¶ No tn isi.s.ee ænea. ¶ Quæsta.i.licet lametata de eo. ¶ Amo pei⁹:amo uehemeti⁹ Teren. Quo min⁹ spei e:eo magis amo. ¶ Parce:couertit smone suu ad Venere & cupidine:ut ænea in amoris castra copellat. ¶ Nurui.i.mihi q su nur⁹ tua:na su uxor æneæ filii tui. ¶ Amor:cupido. ¶ Fr.s.æneæ:na ambo estis filii ueneris. ¶ Militet:uersef.&,pprie dixit.Na ut iqt Oui.i li.i.amorum. Militat ois amans:& hz sua castra cupido. ¶ Aut ego.s.mi lite i tuis castris:subaudiedu e.n.uerbu. ¶ Quæ cœ.amare ex quo eu uidi & audiui loqnte.Vir.At regia graui ia dudu saucia cura uulnus alit ueis:& cæco carpit ignit ¶ Neq.n.ddignor penthesis e. ¶ Ille:æneas. ¶ Materia:foment:nutrimtu.i.rndeat meo amori na cura amore signat:ut ex uersu Virg.suprascripto pz.dr at:qd cor urat. ¶ Fallor.i.frustra h cogito & peto:ut meo amori rndeat. ¶ Iactat.i.laudat:uel ontat ab eo. ¶ Mris:pbat qd dixit.dicit.n.eu oino ee cotrariu Veneri mri suæ. ¶ Dissidet:discordat. ¶ Ingenio:natura:qa Ven⁹ est mollis & placabilis.Aeneas uero dur⁹ & iexorabilis. ¶ Te lapis:hæc supradicta dixit tanq de tertia psona nunc couertit sermone ad ipm ænea argues ipm nimiæ diritiæ.Est aut tota hæc æmulatio uirgiliana in qrto æne.ubi Dido sic loqtur.Nec tibi diua pares:gnis nec Dardanus auctor Perfide:sed duris geuit te cautib⁹ horres Caucasus:hyrcaæq admorut ubera tygres. ¶ Innata:i.genita. ¶ Robora:arbores. ¶ Sæuæ fe.ut tygres aut ursæ:aut leænæ. ¶ Aut mare.s.genuit te. ¶ Quale uids:no traquillu sed,pcellosum:qle nuc uides. ¶ Agitari:moueri. ¶ Quo.i.p qd mare. ¶ Tn paras ire.s.cu ita agitetur uetis. ¶ Quo fugis:cotumeliose dixit fugis:un ipse apud Virgi.rndet nec finge fuga. ¶ Obstat:ipedit te. ¶ Hyemis mihi gratia,psit.i.si tu tua spote no uis mihi hoc munus pstare:ut aut maneas:aut differas fugam tuam:saltem facias hoc necessitate tepestatis. ¶ Aspice:demostrat ei magnitudine tepestatis. ¶ Cocitet:commoueat. ¶ Sine:pmitte. ¶ Me debere:me esse obligatam. ¶ Procellis:tepestatibus:& ipetuosis uetis: dicunt aut quasi percellæ a pcelledo.i.pcutiendo. ¶ Iustior tuo aio:qa uult reddere gram mihi benemerenti cum uult te apud me retinere:tu aut q accepisti bnficiu non uis reddere gram. ¶ No ego sum:dicit Aeneam non debere se obiicere piculo mortis,ppter ipsam:du uult ea fugere:ordo est. ¶ O iniq:no sum tanti. ¶ Vt peas.i.pire uelis. ¶ Du fugis me:p longa freta.qd.i.qua rem. ¶ No meditaris:no cogitas. ¶ Exerces:sensus e si hes me odio & propter hoc paruifacis obiicere te morti:hæc tua odia sunt nimis magni precii:& nimis cara & constantia magno:quia constant tibi uita:quæ est res magna.

ANTO.
Cupido a quo p genit⁹ fuerit
Amor qd sit
VBER.
Tæda q sit & cuius naturæ
Militare,p prie qd sit.
Cura qd & unde dicatur
Percellæ q & unde dictæ

ANTO. Tritões q̃ sint & cuius filii & de legatione pp eos in urbem missa · Robur quid sit · Retinacula q̃ sint · Quot ueneres & q̃ amores fuere · De ortu ueneris fabula · Turbo quid sit

¶Iam uenti ponẽt:ab iminentib⁹ æneam a cursu laborat reuocare.¶ Cæruleus triton:tritones nõ esse fabulosos Pli.scri.sed uisos ab ulysiponẽsibus regnante Tyberio ob id in urbe missa legatione:filios Neptuni & Salaciæ.scri. Varro ad summa æquora:cũ numina enatãt:tranqllitatis est indiciũ:iõ Papi. Armigeri inqt tritones erũt scopulosaq; cetæ. Nota hic nisi cũ ĩdicatiuo.¶ Robora:robur est gen⁹ q̃rcus paulo durius:ut scribit Pli.¶ Quid si nescires:Diffuasio ab expientia.¶ Insana procellosa. ¶ Retinacula:quæ exhoræ dicunt̃ a Fabio.¶ Tristia incommoda:ultra naufragium.¶ Nec uiolasse fidẽ:a numinibus nauigationem diffuadet. ¶ Tentantibus æquora:nauigare audentibus post pfidiã. ¶ Quia mr̃ amorꝝ:duas Veneres & tres amores fuisse Cicero in libro de natu.deorꝝ scribit primum ex Mercurio & Diana genitum:s̃m mercurio:& s̃a Venere tertium:quem ateron dici rettulimus.¶ Cytheriacis Venerem in cythara insula educatam ferũt:ubi Aeneam matri templum cõstruxisse scribit Diony.halicarnaseus.¶ Aquis:salsis undis:nã ex testibus celei & maris spuma Venus tradit̃ genita:ut auctor est Var.cõca.in cytherã delata:quæ distat a male a pmontorio quinq; milia pa.antea Porphiris dicebat̃.¶ Perdita ne perdam:timeo:patos a uolũtate:nollem inquit: & si Aeneas me fugit:ut mea causa periret.¶ Sic:uiuum & pfugum.¶ Tu potius quã mihi tuæ mortis causa tribuat̃. ¶ Finge age:locus est q̃ dicitur a cõtingentibus.¶ In omine nullũ põdus.meis dictis exitus phibeat̃.¶ Rapido turbine:est turbo flatus repentinus ex depresse nubis cum fragore prorumpens:proxima quæq; prosternit. Is si accenditur p̃ster dicit̃ cuncta inurens & proterens.

Si dum me fugias:est tibi uile mori.
Iam uẽti ponẽt:strataq; æqualiter unda:
Cæruleis triton per mare curret equis.
Tu quoq; cũ uẽtis utinã mutabilis esses:
Et nisi duritia robora uincis eris.
Quid:si nescires ĩsana qd ęquora possẽt
Expertæ totiẽs tam male credis aquæ:
Vt pelago suadẽte ẽt retinacula soluas.
Multa tamen latus tristia pontus hẽt.
Nec uiolasse fidẽ tẽtãtib⁹ æquora pdest:
Perfidiæ pœnas exigit ille locus.
Præcipue cũ læsus amor:qa mr̃ amorũ
Nuda cytheriacis ædita fertur aquis.
Perdita ne pdam timeo:noceã ue nocẽti:
Neu bibat ęquorẽas naufrag⁹ hostis aq̃s
Viue precor:sic te meli⁹ quã funere pdã
Tu potius leti causa ferere mei.
Fige age te rapido.nullũ sit ĩ omĩe põd⁹
Turbine dep̃hendi qd tibi mẽtis erit.

VBER. Tritõ de⁹ · Delphies deorꝝ maris equi · Robur · Retinaculum · Cupidines quot · Veneris ortus · Ven⁹ q̃ & dione uñ cytherea dicta est · Cytheris insula ubi locorꝝ sit · Age qd sit

¶Si est uile tibi.i.si paruifacis:nam iterdum odio alicuius solent hoĩes paruifacere picula:& mortem.unde est illud amantis apud Vir.in buc. Specula de montis in altũ deferar extremum hoc munus moriẽtis habeto.¶ Iam uẽti:dicit cito cessaturam tẽpestatem:ideq; eũ tutius nauigaturꝝ. ¶ Ponẽt.i.quiescent.¶ Iam.i.cito.¶ Strata.i.multũ quieta. ¶ Triton:deus maris. Neptuni ex Salacia dea maris filius: & eiusdẽ tubicẽ.¶ Curret:celeri curru ibit p mare. ¶ Eqs cæruleis.i.delphinibus iũctis ad currum ĩuicem equorum: nam deorꝝ maris equi sunt delphines.uolũt aũt poetæ deos maris:nõ ire super undas nisi fere quieto mari:unde Virgi.in.i.ænei.post placatũ mare dixit de Neptuno: cœloq; inuectus aperto flectit equos:curruq; uolans dat lora secũdo.¶ Cum uentis quorꝝ natura est:ut mutent̃. Horati.secũdo carminum:non semp imbres nubibus hispidos manãt in agros:aut mare caspium uexant inæquales procellæ.¶ Eris.s.mutabilis.¶ Nisi uincis.i.nisi superas.i.nisi es durior roboribus. Robur autem species arboris est:ex qua deterrimam esse gallã Plinius scribit:est autem eius lignum nimiæ duritiæ. ¶ Quid.s.faceres.q.d.ignoscẽdum esset tibi si intra res mare:cuius piculum ignorares.¶ Expertæ pbatæ a te est in significatione passiua participium.¶ Tam male.i.tam cum periculo tuo.¶ Credis confidis:ut o formose puer nimium ne crede colori.¶ Vt.i.q̃uis ¶ Retinacula funes nauium.¶ Etiam pelago suadente.i.etiam mari tranquillo:quia tũc uidet̃ suadere nobis nauigatione.¶ Nec prodest liptote est.i.nocet.¶ Tẽtantibus ingrediẽtibus a tento deriuat̃:ut tẽtanda fuga canit æquora chalcas.¶ Exigit pœnas pfidiæ.i.punit pfidos. ¶ Præcipue.h.d.ut magis eum terreat.¶ Quia rõnem ponit.¶ Mater amorꝝ:Venus amorꝝ aũt dixit qa duo dñr esse cupidines.¶ Edita.i.genita.¶ Aquis cytheriacis hoc secũdum fabulam dixit:q̃ Seruius in.v.æne.refert. Dicit.n.cœlum patrem fuisse Saturni cui cum iratus filius falce uirilia amputasset:lapsa in mare sunt: de quorꝝ cruore & maris spuma nata dicit̃ Ven⁹:uñ & aphrodite dr̃:nam aphros cum accẽtũ in fine habet:spumam significat:inde & Virgi.lib.supradicto. Fas oẽ est Cytherea tuis te fidere regnis:uñ genus dulcis: hui⁹ aũt fabulæ allegoriã:q uult scire uideat Seruiũ loco suprascripto. Cytherea aũt dr̃ a Cytheris insula tm̃ pluraliter declinata:quæ ut Pli.lib.iiii.inqt in laconico sinu est antea porphyris appellata. Venus aũt cũ primum nata est mari:eo cõcha deuecta est:uñ & nomẽ accepit:inuenit̃ aũt & p urbe & p isula eodẽ noie: interdum tamẽ Venus Iouis & Diones filia dr̃:uñ & ipsa nõnunq̃ dicit̃ Dione:& Dionæus a Venere nomẽ deducit̃: ut apud Virgi.in buc. Ecce Dionæi processit Cæsaris astrum:& ænei.iii. Sacra Dioneæ matri.i.Veneri. ¶ Perdita.i.timeo ne te perdam naufragio:quem tñ amisi:qa nõ uis mecũ manere.¶ Neu.i.& ne.¶ Hostis Aeneas.¶ Naufragus sũmersus.¶ Viue p̃cor cõciliat sibi Aeneã optãs ei uitã.¶ Sic.s.uiuendo.¶ Quam funere q̃ morte.i.melius est qd' careã te uiuo q̃ mortuo.¶ Ferare.i.dicare:potius.s.q̃ ego dicar esse causa tuæ mortis. ¶ Finge artificiose ei cõmemorat recordationẽ consciẽtiæ in magnis piculis.¶ Age hortãtis est.¶ Finge puta animo tuo cogita.¶ Te depræhẽdi usus est uerbo nautico:nam nauigantes dep̃hendi dicũtur: Virgi.li.v.ænei. Huncego getulis agerem si syrtibus exul Argolico ue mari dep̃hẽsus:& urbe micœnæ &c.¶ Quid mentis.i.quæ mens & cogitatio erit tibi.¶ Nullum sit parẽthesis est.¶ Pondus effectus.¶ In omine.i.in augurio meorꝝ uerborꝝ.i.hoc tamen propter uerba mea tibi non eueniat.

¶Phrygia.inuidiosæ patriæ cõtumeliã obiectat:ut phryges pfidia uti:fœminasq̨ iactare consueuerint:paris Oenonẽ deseruit:Menelai quoq̨ hospitiũ uiolauit.¶ Ante oculos:maiori affectu: idẽ Maro exprimit.Et cũ frigida mors aïa seduxerit art⁹oib⁹umbra locis adero:dabis iprobe pœnas.¶ Quicqd.i.qcqd subieris picu li.¶ Da breue sæuitiæ spaci.sæuitias post placatũ mare.¶ Grãde pciũ:ad tutiorẽ nauigationẽ id refert.¶ Dii penates:quos æneas in latiũ tulit deos penates Dionysi.scri.eẽ duos iuuenes uirilis spẽi:licet Time⁹tradat ab incolis audisse in occultis seruari lituos ferreos,Aeneosq̨ & troianũ uas quoddã fictile:eosq̨ eẽ deos pena tis troianoꝝ hos alii penates:alii patrios:alii gẽtilitios:alii minichios:alii ethesios:alii ætreos appellant:Vñ & hercei iouis ara apd troiãos:ubi priam⁹trucidat⁹ fert.¶ Sed neq̨ fers tecũ:ipietate æneã arguit.¶ Sacra:dii pẽates.¶ Præter æneas patrẽ anchisem & troiana sacra ab icẽdio humeris suppositis liberauit:ut in laochoõte fabula scripsit Sopho cles.¶ Plector tua pfidia crucior.¶ Mater iuli: exemplo ar guit creusam priami filiã significat: quæ casu relicta ea no cte q̃ cõbusta est troia cybeles sacerdos cõstituta est. Sũt q æneæ fraude relictã tradãt.Iulius primũ eurileõ:deinde in fuga Ascani⁹ est appellatus:ut scri.Dionysi.æneæ filius ex creusa fuit.¶ Merentem:qm̃ tuã fidẽ noui. ¶ Mea culpa:q̃ ex audacia orta ẽ:nã pfido me cõmittere nõ debui. ¶ Nec mihi mẽs dubia est:connumerantur a sua in æneã officia statuit.ppositũ ab auctoritate deorum.¶ Te:tua facinora. ¶ Septia iactat hyems cũ Vir.cõgruit:q septimo ãno post captũ Iliũ æneã in latiũ uenisse scribit. Cassius emina ter. tio.Dionysius uero secundo post Troianum excidium la uinium ab Aenea conditum tradit.

Protinus occurrent falsæ periuria linguæ
Et phrygia dido fraude coacta mori.
Cõiugis añ oculos deceptę stabit imago:
Tristis:& effusis sanguinolẽta comis.
Quicqd idest totũ merui cõcedite dices:
Quæq̨ cadẽt in te fulmia missa putes.
Da breue sæuitiæ spaciũ pelagiq̨ tuæq̨:
Grãde moræ pcium : tuta futura uia ẽ.
Nec mihi tu parcas:puero parcatur iulo:
Te satis est titulũ mortis habere meæ.
Quid puer ascãius.qd dii meruere pena
Ignib⁹ereptos obruet unda deos. (tes
Sed neq̨ fers tecũ.nec q̃ mihi pfide iactas
Presserũt humeros sacra paterq̨ tuos.
Oïa mẽtiris.neq̨ enim tua fallere lingua
Incipit a nobis:primaq̨ plector ego.
Si quæris ubi sit formosi mater iuli:
Occidit a duro sola relicta uiro.
Hęc mihi narrabas.at me nouer merẽtẽ.
Illa minor culpa pœna futura mea est.
Nec mihi mẽs dubia ẽ:qn te tua nũia dã
per mar p terras septia iactat hyẽs (nẽt

¶Protin⁹dicit q̃ mẽs ei futura sit.¶ Occurrẽt ueniẽt ĩ mẽ tẽ.¶ Periuria qb⁹me decepisti.¶ Et phrygia dido phrygia legendũ ẽ:nõ aũt tyria ut sit ordo:dido coacta mori frau de phrygia.i.fraude tua:nã æneas phrygi⁹ ẽ:nã si dicat Di do tyria uers⁹ nõ patit:si uero fraude tyria sẽsus repugnat. ¶ Imago spẽs uidebere.n.uidere me:quã decepisti qd ma xime te anget.Iuue.Et qd pcipuis mẽtẽ sudorib⁹urget.Te uidet ĩ sõnis:tua sacra & maior imago Humana turbat pa uidũ:cogitq̨ fateri.¶ Tristis.i.mœsta. ¶ Sãguinolẽta:ut: pote q̃ tui cã se iterfecerit. ¶ Merui to.i.iuste patior. ¶ Pu tes.p putabis.i.credes nõ eẽ fortunã:sed missa a diis:ut ui dicẽt pfidiã tuã:hæc.n.cogitatio solet malæ cõsciẽtiæ eue nire:Iuue.Hi sũt q trepidãt:& ad oïa fulgura pallẽt:Cũ to nat exãimes primo quoq̨ murmure cœli. Nõ q̃si fortuit⁹ nec uẽtoꝝ rabie:sed irat⁹cadat ĩ terras:& uidicet ignis.¶ Da bre.pscribit modũ petiõis suæ:dicit.n.se nõ pete re:ut æneas ppetuo mãeat:s; tm̃ differat:dõec ira ipsi⁹æneæ:& pelagi aliq̃tulũ fuerit remissa.¶ Da bre.spa.i. cõcede breue tps.¶ Grãde mo.sensus ẽ:hæc mora erit utilis:qa postea hẽbis nauigationẽ tutã.¶ Via:nauiga tio.¶ Erit grã.p.i.magna utilitas.¶ Moræ:tardatiõis tuæ.¶ Nec par.mi.i.nec hẽas respectũ mei ĩ morãdo:s; filii tui.¶ Titulũ:nomẽ & famã.¶ Meæ:nõ ẽt filii tui.¶ Quid me.s.ut submersiõis piculo a te obiiciat.¶ Pe nates:dii quos tecũ:ut dicis portas.¶ Ereptos:liberatos.¶ Ignib⁹:icẽdiis troianis.¶ Fers:portas.¶ Presserũt tuos hũeros.i.tuis hũeris sũt portata:nã ut ipe narrat ĩ.ii.ænei.apd Vir.Sacra pẽatesq̨ sibi ab hectore:q ei in sõniis apparuerat cõmẽdatos hũeris iposuit:& patrẽ simul:ut eia age care pr ceruici iponere nr̃æ ipe subibo hũeris:nec me labor iste grauabit.¶ Mẽtiris falso:iactas.¶ Neq̨ icipit a no.qa iã ẽ assueta fallere alios.¶ Ple ctor.i.pũior.¶ Si q.pbat q alias decepit.¶ Mr̃:creusa.¶ Occidit:piit.¶ Sola:sine te.¶ Duro ihũano.¶ Hoc. s.creusã eẽ a te relictã:nã circa finẽ.ii.ænei.Vir.narrat æneas didõi creusã fuisse a se amissã cũ discederet a tro ia:sed cõuersã ĩ ministrã mr̃is deũ.¶ At me:uidet hic text⁹uel obscur⁹uel ambigu⁹alii nouere alii mouere le gẽdũ putãt:sed cũ ĩ aliis multis codicib⁹:tũ ĩ meo uetustissimo:legit nouere: erit ergo sẽsus narrabas mihi. creusã a te relictã:sed ego nõ solũ fui tibi uxor sicut ipa: sed ẽt tibi pstiti bñficia:ũñ maiorẽ pœnã es datur⁹: qd me decepis:& dereliqris:q̃ qd illã reliqris.¶ Nouere:sciũt.s.oẽs.¶ Merẽtẽ.i.pstã:ẽ tibi bñficia: nã hoc si gñat mereri. Vir.i.vi.ænei.Quiq̨ sui mẽores alios fecere merẽdo. ¶ Illa pœ.q̃ tu dabis & patieris pp creusã relictã.¶ Est fu.mi.cul.mea.i.q̃ culpa q̃ de me habes:nã ĩ gẽitiuis noium &.pnoium:& itẽ ĩ noib⁹ possessiuis psona possessiõis dupliciter accipit:& actiue & passiue.actiue:sic iniuria paridis cõcitauit uniuersã græciã ad uersus troiãos:hic iniuria itelligit:quã paris aliis intulit:passiue uero Iniuria menelai græcos oẽs ad auxiliũ suũ cõmouit:hic accipit iniuria:q menelao illata ẽ:& sic culpa mea iterdũ itelligit:q̃ ego de alio hẽo:iterdũ quã ali⁹de me:ut hic.¶ Nec mihi:pbat culpã de se decepta eẽ maiorẽ:qa nõ dubitat:qn pter ipam sit datu tus pœnas.¶ Quin.i.ut nõ.¶ Dãnẽt:dignũ pœna iudicẽt:& puniãt.¶ Septima hyems:septim⁹ ann⁹:ut ipsa apud Virgiliũ in fine primi ænei.Nã te iã septima portat omnibus errantẽ terris:& fluctibus æstas.

ANTO.
Dii pẽates q̃ sint qb⁹ noib⁹ ap pellent & q̃ sit eoꝝ forma
Hercei io uis ara q̃ fuerit
Creusa errore reli cta cibelis sacerdos cõstituta q̃ fuerit
Iuli⁹æneæ fili⁹qb⁹no minib⁹ ap pellatus ẽ
De aduẽ tu æneæ ĩ Italiã ua ria opinio
VBER.
Cõsciẽtiæ stimulus quis sit
Aeneæ cũ diis pena tib⁹ fuga
Creusa
Loc⁹ resti tutus
Genitiuis noium & pnoium Itẽ nomia posse ssiua dupliciter accipiunt

ANTO. ¶ Tuta statiõe:portũ carthaginẽsem itelligit. ¶ His tñ officiis:idẽ loc⁹ ẽ i epistola phyllidis. ¶ Cõcubit⁹:uio late pudicitiæ. ¶ Foret se.taceret. ¶ Illa di.no.a tpe patos dido cũ in uenatiõe eẽt cũ ænea iunõis ueneris cõ mẽto exortis hymbrib⁹ in spelũchã ueniũt:ubi remotis arbitriis cõcubuisse:secut⁹.n.enniũ scribit Virgilius. ¶ Voces:q̃ male mihi ominabant. ¶ Nymphas ulu.pu.existimabã eas eẽ nympharũ uoces:sed furiæ aderãt q̃ meã calamitatẽ ꝑcinebãt. ¶ Signa me.fa.futuræ mortis ꝑsagia. ¶ Læse pu.uiolatã pudicitiã secundo cõiugio demõstrat:nã q̃ semel nupserãt tanq̃ uirgines conorabãtur:q̃ bis:ipudicitiæ nota arguebãtur. ¶ Violate:qm̃ illius cineri castitatẽ ꝓmiserat. ¶ Est mi.exponit ali ud sui exitii signũ. ¶ Sicheus sacratus ĩ æde. Dido penatrale marmoreũ in honorẽ sichei cõiugis exædificarat ĩ tectis suis.idq; sũmis colebat honorib⁹:ac sichei erexerat statuã: illãq; uenerabaẽ:fuerat sicheus herculis sacerdos:quẽ tyrii in sũmo honore hẽbant. ¶ Sicheus:sichei statua. ¶ Vellera alba:uittas puras significat:qb⁹ tẽpla ornãtur:sic & Virgilius uellerib⁹ niueis & festa frõde reuinctũ. ¶ Noto ore: uoce noti cõiugis eadẽ Vir.refert.Hinc exaudiri uoces & uerba uocãtis uisa uiri. ¶ Ipe siche⁹ antiqu⁹ cõiũx. ¶ Elisa: primũ nomẽ est:deinde a uirtute dido nũcupata ẽ. ¶ Debita:qm̃ priæ nuptiæ legitimæ sunt admissi ĩpudicitiæ criminis. ¶ Da ueniã culpæ: purgat crimẽ ab auctoritate personæ. ¶ Idoneus:nõ contẽnẽdus. ¶ Noxæ:ĩpudicitiæ culpæ excusat factũ:licet sit pudẽdũ personæ auctoritas. ¶ Diua parens:firmat ꝓpositum a cognitione & facto.Pietas inqt: & genus me facile impulit ut me Aeneæ committerem. ¶ Mansuri:qui non fugeret:sed in fide consisteret.

Didõis & æneæ con cubitus

Laudabilis ãtiquorũ ritus

Sichæ⁹cuius sacerdos fuerat

Dido qb⁹ nominib⁹ appellata est

Fluctibus eiectum tuta statione recepi:

Vixq; bene audito nomĩe regna dedi.

His tamen officiis utinam cõtenta fuissẽ:

Et mihi concubitus fama sepulta foret.

Illa dies nocuit:q̃ nos decliue subantrũ

Cærule⁹ subitis cõpulit hymber aquis

Audierã uoces:nymphas ululasse putaui

Eumenides fatis signa dedere meis.

Exige læse pudor pœnas uiolate sichei.

Ad quẽ me miseram plena pudoris eo.

Est mihi marmorea sacratus ĩ ęde siche⁹

Oppositæ frõdes uelleraq; alba tegũt:

Hinc ego me sensi noto quater ore citari:

Ipse sono tenui dixit elisa ueni.

Nulla mora ẽ uẽio:quõdã tibi dbita cõiũx

Sum tamẽ amisso tarda pudore meo.

Da ueniam culpę decepit idoneus autor.

Inuidiam noxe detrahit ille meæ.

Diua parens:seniorq; pr̃ pia sarcina nati:

Spem mihi mansuri rite dedere uiri.

VBER. ¶ Eiectũ:naufragiũ:ut ipa q̃rto ænei. Eiectũ littore egẽtẽ: Excepi:& regni demens in pte locaui. ¶ Vix bene audito nomine:nã ut in primo æneidos scribit Virgilius cũ audisset dido ab Ilione:rex erat æneas nobis &cætera.Respõdit ipa uultis & his mecũ pariter consistere regnis:urbẽ quam statuo uestra est. ¶ His officiis:scilicet quod te hospitio excepi:& regna dedi. ¶ Fama quæ iã sparsa & uulgata ẽ:me tecũ concubuisse. Virgili⁹ quarto ænei.de hac fama. Hæc tũ multiplici populos sermone replebat. Gaudens & pariter facta:atq; infecta canebat:Venisse æneam Troiano sanguine cretum.Cui sepulchra uiro dignetur iungere dido. Nũc hyemẽ inter se luxu:q̃ longa fouere Regnorum immemores:turpiq; cupidine captos.Hæc passim dea fœda uirũ diffundit ĩ ora. ¶ Sepulta:icognita:a nullo cõmemorata. ¶ Forte subaudi utinã. ¶ Illa dies:cõmemorat tẽpus quo primũ se cũ ænea cõmiscuit:exierat eni in uenationẽ cũ ænea:ut scribit Virg.lib.iiii.ænei.imissoq; subito imbri a Iunone Venere cõsentiẽte æneas & Dido in eãdẽ spelũcã imbrẽ fugiẽtes deuenerũt:ubi primũ cõcubuerũt. ¶ Nocuit: Virg.ille dies prim⁹ leti:priusq; maloꝝ cã fuit. ¶ Decliue:pẽdens sub antrũ.i.in spelũchã. ¶ Cõpulit:coegit igiẽ. ¶ Cærulus:obscurus. Virg.insequẽ cõmixta grãdine nymbus. ¶ Audierã uoces.i.clamorẽ. ¶ Nymphas ululasse putaui. Virg. sũmoq; ulularũt uertice nymphæ. ¶ Eumenides.q.d.nõ fuerũt nymphæ:sed furiæ q̃ signa dederunt. ¶ Fatis meis.i.ĩfœlicitati. ¶ Exige nõ ad sichæũ:ut qdã male existimãt:sed ad pudorem a se uiolatũ sermonẽ cõuertit:neq;.n.legẽdũ ẽ Sichæũ:quia neq; ratio carminis:neq; ratio declinatiõis patiẽ:nã sichæus nõ est dissyllabũ:ut Theseus sed trissyllabũ:ut Anthæus. Virg.huic cõiunx sicheus erat:ergo sichæi legẽdũ est:ut sit ordo. ¶ O pudor læse uiolate ẽ aũt distinguẽdũ ne uitiosũ sit duo adiectiua sine copula poni:sicut apud Virg.Tectũ augustũ ingẽs cẽtũ sublime colũnis:o pudor o pudicitia uiolate. Virg.ante pudor q̃ te uiolẽ:aut tua iura resoluã. ¶ Exige pœnas. ¶ Sichæi.i.sume de me pœnas:q̃s sichæus deberet exigere:qa ei nõ seruaui fidem Vir.Nec seruata fides Cineri ꝓmissa sichæo. ¶ Plena pu.i.plena uerecũdiæ:qa pudet me. ¶ Est mi.dicit dido se uocatã fuisse noctu a simulachro mariti:qđ ĩ domo colebat sũma ueneratiõe. ¶ Sichæ⁹imago sichei. ¶ In ædẽ in tẽplo.Virg.ꝑterea fuit in tectis de marmore tẽplũ.Cõiugis antiq miro qđ honore colebat Vellerib⁹ niueis & festa frõde reuictũ. ¶ Oppositæ ad ornatũ. ¶ Vellera:lanæ. ¶ Tegũt ornãt. ¶ Hic ex illa æde. ¶ Noto ore.i.notis uerbis. Vir.hic exaudiri uoces:& uerba uocãtis uisa uiri &c. ¶ Ipe sichæ⁹. ¶ Elisa hoc.n.fuit pri⁹ nomẽ didonis:nã postq̃ carthaginẽ cõdidit.Dido appellata ẽ:qđ nomẽ lingua punica signat uiraginẽ: alii uolũt:ut Ser.postq̃ serpam ĩteremit hoc nomẽ appellatã fuisse. ¶ Veni ĩperatiui ẽ mõi.q.d.necesse ẽ:ut mecũ sis. ¶ Nulla mora dicit se paratam mori:ut sit cum Sichæo:quod etiam libentius & celerius faceret: nisi pudicitiam amisisset. ¶ Da ueniam ad Sichæum loquitur. ¶ Idoneus:cui credendum quisq; putaret. ¶ Inuidiam:odium. ¶ Noxæ:idest culpæ. Virgilius unius ob noxam. ¶ Detrahit aufert. ¶ Diua parẽs enumerat ea quæ fecerunt fidem. ¶ Diua non mortalis. ¶ Pia sarcina : pium onus:idest pater quem humeris suis se gestasse dicebat. ¶ Spem:nam ea uidebantur esse officia hominis boni & fidelis.neq; uidebatur qui talia fecisset posse queq̃ decipere:unde dicit se propter supradicta sperasse eum esse remãsurũ apud se:sicut ꝓmiserat.

Famæ uarietas

Dido de qua supra

Loc⁹ enodatus

Duo adiectiua sine copula uitiosuz põi

Didõis uirilitas

¶ Causas honestas: licet errarim: cā tñ habet honestatē: erroris cā æneas fuerat. ¶ Adde fidē: nihil sceleris ipu tari æneæ pōt pter pfidiā: est laudādus in cūctis citra fidē. ¶ Durat in extre. errorē a fato excusat. ¶ Fati tenor: aduersæ fortūæ pseuerātia. ¶ Occidit in ter. exponit fortūæ iniuriā. ¶ Cōiunx ma. ad aras: in tēplo herculis tyri pigmaliō didonis frater ut dixim⁹ opib⁹ inhians sicheū trucidauit. ¶ Exul agor: monita in sōniis a sicheo in exiliū delato secū omni thesauro spōte pcessit: erant. n. parata nauigia ad frumēta deuehēda: ut trogus au tor ē. qb⁹ acceptis Dido fratris pygmalionis īsidias fugiēs in aphricā nauigauit. ¶ In duras uias: hoc dicit: qm̄ primū in cypꝝ delata assumpsit comitē iouis sacerdotē cū cōiuge & liberis & uirginibus. lxxxx. cū quibus in aphricā deferť. ¶ Ignotis: aphricā significat: i quā delata ē. ¶ Emo nō emi legas: dido q̄ntū taurino corio posset circūdare ab hiarba getuliæ rege iouis garamātidisq; nymphæ filio tm̄ emit terræ: ubi carthaginē cōdidisse dicimus. ¶ Vrbē: carthaginem Dido cōdidit omniū finitimorū cōsensu: & maxime Vticensium: qui legatos miserūt exortantes tyrios: ut urbē cōderent: ea est pene insula ambitu stadiorū. ccclx. muro perpetuo cingiť longitudine stadioꝝ. lx. iugum occupat: quod in mare a mari porrigiť: in media urbe arx fuit quā byrsam uocarunt: in uertice esculapii tēplū uidebať: quod Asdrubalis uxor capta urbe secum cōcremauit: cum fundamenta urbis iacerenť: primum est Tauri caput inuētum: sed quia seruitutē uideť indicare: mutato loco: cum equi caput reperissent: quia belli signum uidebatur: mœnia construxerunt. ¶ Inuidiosa quæ sua magnitudine uicinis mouerent inuidiam. ¶ Bella tument: iarbas qm̄ contēnebatur eius coniugium bellum carthaginensibus minabať: ut autor est Trogus ¶ Peregrina & fœmina: calamitatis est ex nominib⁹ amplificatio. ¶ Rudes nō satis firmas. ¶ Arma: quibus mœnia defendebantur. ¶ Quærētes coiere: conspirarūt in me: nō sine q̄rela: qm̄ mihi tua causa contēpti sunt. ¶ Nescio quē: cū æneā significet ignorantiā fingit ut deteriora melioribus pposuisse uideať. ¶ Quid dubitas: pietatē in ænea deprimit: cū præsentibus piculis nō modo bene meritā eripiat: sed in illa coniiciat. ¶ Gætulo hiarbæ: gætulia aphricæ pars optia a gætulia Vulcāi so. Recte inqt me i ptātem hiarbæ cōiicis: cū me tibi cōmittere nō dubitarim. ¶ Nostra brachia: translatio est ab his qui duello superati uinciēda pbēt mēbra. — ANTO.

Sichei mors / Didonis fuga / Socii fugæ didonis / Emptio didōis ob carthaginē cōdendam / Carthaginis magnitudo ipsi⁹ nobilitas & quo augurio cōdita fuit / Iarbæ in didonem minæ / Gætulia q̄ sit

Si fuit errādū: causas hēt error honestas
Adde fidem: nulla parte pigendus erit.
Durat i extremū. uitæq; nouissima nr̄æ
Prosequitur. fati qui fuit ante tenor
Occidit i terras cōiunx mactatus ad aras
Et sceleris tanti præmia frater habet.
Exul agor: cineresq; uiri patriāq; relinquo:
Et feror in duras hoste sequente uias.
Applicor ignotis. fratriq; elapsa: fretoq;:
Quod tibi donaui perfide littus emo.
Vrbem constitui: lateq; patentia fixi
Mœnia: finitimis inuidiosa locis.
Bella tumēt: bellis pegrina & fœmia tētor
Vixq; rudes portas urbis & arma paro
Mille pcis placui: q me coiere quęrentes
Nescio quē thalamis pposuisse meis.
quid dubitas uictā getulo me traderē hiar(bæ
Prębuerā sceleri brachia nr̄a tuo.

¶ Si fuit errandum: quasi dicat. si ob ullam rem debui non seruare quod Sychæo promiserant nā in hoc erraui. ¶ Honestas probabiles. ¶ Adde fidem quam dedit mihi. i. adde quod mihi iurauit. ¶ Pigendus: scilicet Aeneas. i. nō erit quare pigeat: & turpe mihi sit ei credidisse. ¶ Durat. Enumeratis his quæ Aeneæ poterāt facere fidē uiri boni: ne culpā in ipsam Didonē trāsferendā diceret: dicit se esse infœlicē usq; ad ultimum uitæ spiritū: & enumerat seriē suaꝝ ifœlicitatū. ¶ Nouissima ultima. i. usq; ad mortē. ¶ Tenor pseuerantia. ¶ Fati infortunii fatalis. ¶ Occidit icipit enumerare ifortunia: iter quæ primū ponit mortē mariti sui. Sychæi: quē miro amore dilexit: fuit aūt Sychæus Didonis auuncul⁹: ut Iustinus scribit li. xviii. sacerdos Herculis: qui honos secundus a rege erat: q magnas: sed dissimulatas opes hēbat: aurūq; metu regis non tectis: sed terræ crediderat: quam rem & si hoies ignorabant: fama tñ loquebať: itaq; Pygmalion oblitus iuris humani auunculū suū eundēq; sororis maritū sine respectu pietatis occidit. ¶ Occidit periit. ¶ Mactatus tanq̄ uictima interfectus ¶ Ad aras: idest apud aras: Virg. Impi⁹ ante aras: atq; auri cæc⁹ amore Clā ferro icautū supat: &c. ¶ Frater: scilicet me⁹ qđ magis ē dolēdū. ¶ Præmia nomē & titulū. ¶ Exul agor narratio ē reliquaꝝ infœlicitatū q̄ licet sit de pteritis tñ elegāter fit p psens ut res nūc geri uideať. ¶ Exul agor expellor a pria: nam crudelitas fratris coegit eā facere suadēte Sichæi imagine: q̄ didoni noctu apparuit: & omne facinus Pygmaliōis enarrauit. ¶ Patriā quā deserere. q̄sq; ifœlicissimū putat. ¶ Et feror amplificatio ifœlicitatis: dicit enim se non habuisse locū certū: quo iret: neq; ēt tuto nauigasse. ¶ Hoste sequēte: idest fre pygmalione: q uitæ & rebus meis insidiabať ut hostis: inde Vir. Germaniq; minas. ¶ Applicor: adducor. ¶ Elapsa clā & cū difficultate erepta. ¶ Emo sic legēdū est in pn̄ti tpe: sicut & supradicta uerba: qđ ēt rō carminis exigit: nā emi qđ primā naturaliter pducit: nullo pacto legi pōt: qđ aūt qdā exponūt emi: idest orna: ut sit iperatiui modi stultissimū est. ¶ Inuidiosa passiuæ: est significationis: idest quibus inuidetur inde Anna ad ipsam Didonem libro quarto æneí. sic inquit. Nec uenit in mentem quorum cōsederis aruis. Hic Getulæ urbes genus insupabile bello. Et Numidæ ifræni cingūt: & ihospita syrtis. Hinc deserta siti regio: lateq; furētes Barcæi. ¶ Bella tument: Virg. qd bella tyro surgētia dicā. ¶ Peregrina: & fœmina: & a fortūa & a sexu mouet cōmiseratiōnē. ¶ Rudes nouas. ¶ Mille. i. multis numerus finitus p ifinito. ¶ Coiere cōgregati sunt. ¶ Nescio quem. q. d. ignotū. ¶ Suis thalamis. i. cōnubio ipsoꝝ. ¶ Quid du. q. d. nō est talis fortuna mea: ut debeā recusare ēt captiuitatē. Virg. qd moror: an mea Pygmaliō dū mœnia frater destruat: & captā ducat Getul⁹ hyarbas. ¶ Getulo q impat getuliæ: q ē ps aphryce. ¶ Præbuerim: p pbebo. ¶ Sceleri tuo: ecce hoc uerbo magis phibet qđ uideť cōcedere. — VBER.

Sichæ⁹ q & qs ipsi⁹ exitus / Loc⁹ ouidii restitutus / Inuidios⁹ in passiua significatione / Getulia

ANTO. ¶ Est etiã frater pygmaliõ:inqt parat⁹ ẽ ad exitũ meũ. ¶ Pone deos:noli tecũ ferre deos penates:qm̃ ipios sa
cra tractare nõ decreuerat.n.in legib⁹ad diuos adeũto caste:pietatẽ adhibũto. ¶ Elapsis igne:incẽdio troiano
liberatis. ¶ Pœnitet:molestũ ẽ te assertorẽ habuisse. ¶ Parsq̃ tui la.empedocles:scribit fœtũ a uiro & fœmia
pariter cõcipi:qd' negat Aristo.a uiro tm̃ semẽ ꝓpagari in utero nihilq̃ conferre fœminã asseuerat. ¶ Infans
miserabilis:patos ab ætate. ¶ Parẽte:augef patos a noib⁹. ¶ Vna pœna:eadẽ mors. ¶ Duos cõ.matrẽ & filiũ.
¶ Sed iu.ire de.irõia ẽ Mercurio discessũ ei⁹iputabat æneas:quẽ iouis ĩpio mãdasse referebat ut ĩ latiũ naui
garet apd' Home.iouis ĩpio calipsõ Mercuri⁹ cohit:ut Vly
xẽ dimittat. ¶ Hoc du.nẽ.deo:ironiã pficit. Si is eẽt de⁹in
qt quẽ sequeris.vii.annis p sũmas ꝓcellas uexat⁹ italiã q̃re
res. ¶ Pergama:alii iliũ ĩpm:alii ilii arcẽ eẽ tradiderũt fuit
& pgam⁹ minoris asiæ urbs celeberrima regis actili regia.
¶ Nõ pa.si.pe.incõmoditates & tpis & loci narrat. ¶ Senẽ
uix senex in italiã uenies. ¶ Hos po.utilia incõmodis subii
cit. ¶ Remissa am.nõ ad errores æneæ referẽdũ est:sed qd'
de iouis ĩperio cõmentũ eẽ arbitrabaf. ¶ Opes pyg. Serui⁹
in eũ locũ uirgilii:portanf auari pygmalionis opes:& hi q
seruiũ secuti sũt:historiã nõ nouerũt: nã pygmaliõis opes
intelligi uolũt sichei thesauꝝ:cui⁹ causa pygmalion siche
um peremerat:qd' nõ recte tenuerũt.nã cũ nouisset fratris
crudelitatẽ:naues quæ paratæ erãt ut frumẽtatum irẽt: ut
quot annis ob annonæ charitatem cõsueuerant tyrii: Di
do conscendit:abduxitq̃ secum magnam nobilitatis par
tem: cui exosa erat Pygmalionis tyrannis: ut Trogus au
ctor est:& Sichei Thesaurum:& Pygmalionis opes: & re
gni fere delitias omnes in Aphricam traduxit.

Nũquid fœmia cõcurrat ad ꝓlis generationem

Pergama q̃ sint

Didõis fuga ac ouidii loc⁹restitutus

Est etiã frater:cuius manus impia poscit
Respergi nostro sparsa cruore uiri.
Pone deos:& q̃ tangẽdo sacra ꝓphanas.
Non bene cælestes impia dextra colit.
Si tu cultor eras elapsis igne futurus:
Pœnitet elapsos ignibus esse deos.
Forsitã & grauidã didõ scelerate relinqs:
Parsq̃ tui latitat corpore clausa meo.
Accedet fatis matris miserabilis infans:
Et nondum nati funeris autor eris.
Cumq̃ parente sua frater morietur iuli:
Pœnaq̃ connexos auferet una duos.
Sed iubet ire deus:uellem uetuisset adire
Pũica nec teucris pressa fuisset hum⁹.
Hoc duce nempe deo uẽtis agitaris iniqs
Et teris in rapido tempora longa freto.
Pergama uix tãto tibi erãt repetẽda labor
Hectore si uiuo quanta fuere forent.
Nõ priũ simeõta petis:sʒ tybridis undas:
Nẽpe ut puẽias quo cupis:hospes eris.
Vsq̃ latet:refugitq̃ tuis obstrusa carinis:
Vix tibi continget terra petita seni.
Hos populos poti⁹ĩ dotẽ:ãbage remissa:
Accipe: & aduectas pygmaliõis opes.

VBER. ¶ Frater:pygmalion. ¶ Sparsa:fœdata. ¶ Viri mariti mei
sychæi quẽ ĩterfecit. ¶ Pone:p depõe. Aphæresis. ¶ Profa
nas polluis & maculas tãgẽdo:qa ab ipioꝝ manib⁹dei tã
gi ĩdignanf:ĩde apd'Virg.donec me flumĩe uiuo abluero
nã cruẽtis mãib⁹ tãgere sacra æneas nefas duxit. ¶ Nõ bñ
cœlestes:snĩa ẽ rethorica. ¶ Si tu sensus ẽ dei nollẽt se eẽ li
beratos ab ĩcẽdio troião :si tũ q es ĩpius:eras culturus eos
elapsos ab ĩcẽdio.ordo ẽ. ¶ Deos pœnitet eẽ elapsos igni
bus &c. ¶ Si tu.s.sceleratus & ĩpius.hẽt.n.hoc pnomen de
mõstratiuũ emphasin. ¶ Eras futurus cultor ipsis ereptis.i.
liberatis. ¶ Igne:qa mallẽt se eẽ cõbustos q̃ habere talem
cultorẽ. ¶ Forsitan addit aliud qd' possit eũ mouere ad cõ
miseratione. ¶ Relinquas ꝓ relinques:& melius legif quã
relinqs uel relinques:qd' sequẽs uerbũ indicat.nam dixit.
¶ Lateat ꝓ latebit:uel latere cõtingit. ¶ Pars tui aliqs filius
qui ẽ pars patris. ¶ Accedet:addef. ¶ Fatis.i.morti. ¶ Mise
rabilis:qa nulla culpa sua morief. ¶ Nondũ nati.i.filii nõ
dũ æditi ĩ lucẽ. ¶ Frater iuli.q erit ex te gẽit⁹sicut iuli⁹. ¶ Cũ sua pa.i.mecũ q̃ sum mater sua. ¶ Vna pœ.i.una
mors. ¶ Cõnexos:cõiũctos. ¶ Sed iu.obiectio q̃ posset facere æneas. ¶ De⁹:mercuri⁹sic.n.se excusabat æneas
ut apd' Virg.li.iiii.ænei.Nũc ẽt interpres diuũ Ioue missus ab ĩpo. Testor utrũq̃ caput:celeres mãdata p au
ras.Detulit ĩpe deũ manifesto ĩ lũine uidi &c.uel certe Apollinẽ ueri⁹ ĩtelligit cui⁹ iussu petebat italiã:ut ĩpe
apd' Virg.li.iiii.sed nũc italiã magnã grinæus Apollo Italiã lyciæ iussere capessere sortes. ¶ Pressa tacta calca
ta sic ĩpa apd' Virg.Fœlix heu nimiũ fœlix si littora tm̃.Nũquã dardaniæ tetigissent nr̃a carinæ. ¶ Hoc duce
hoc dicit dido:ut æneas minus sit cupidus parere respõsis Apollinis:dicit.n.eũ esse causam maloꝝ Aeneæ:
quia dũ eius respõsa uult sequi:quib⁹iubef uenire:agitaf iã multis annis & mari & terra. ¶ Hoc.s.deo Apolli
ne. ¶ Duce:auctore. ¶ Teris cõsumis:uñ ĩpe in sexto ænei.magnas obeũtia terris. Tot maria intraui duce te
penitusq̃ repostas Massilum gentes:prætentaq̃ syrtibus arua. ¶ Pergama:troia. ¶ Quãta quã magna quam
florida. ¶ Tanto labore quanto petis arua aliena:unde ipsa apud Virgilium. Quid si non arua aliena:do
mosq̃ ignotas peteres:& Troia antiqua maneret. Troia per undosum peteretur classib⁹ æquor. ¶ Patrium:
idest troianum. ¶ Sed undas: Tybridis:qui procul est ab his locis. ¶ Vt:idest quamuis. ¶ Quo cupis:scili
cet ad italiam. ¶ Hospes nouus & aduena. ¶ Vsq̃:idest semper alii legunt utq̃ & melius: ut sit sensus. ¶ Ter
ra:quam tu petis. ¶ Vt latet:idest sicut est remota:& abstrusa:penitus occultata. Virgilius primo Georgico
rum. Vt silicis uenis abstrusum excuderet ignem idem libro sexto æneidos. Quærit pars semina flammæ
Abstrusa in uenis Silicis. ¶ Vitat:quasi sponte fugit ut Virgilius. Italiam petimus fugientem. ¶ Vix : con
tinget eueniet tibi seni: idest etiam si uixeris multos annos. ¶ Hos meos : Dycticos. ¶ Remissa : promissa.
¶ Ambage circuitu ut longe ambages. ¶ Opes Pygmalionis: quas Pygmalion habere cupiebat : & spera
bat:unde illud Virgilii portantur auari. Pygmalionis opes pelago.

Vsq̃ qd significat

¶ Ilion: & res & hoies ab incedio troiano ereptos intelligit. ¶ Sacra sce. reges sub tutela iouis sunt. Sceptra quoq; nõ nisi auspicato dabanť: ut auctor ẽ Diony. ¶ Si ti. me. aui. ẽ bel. iuitat ad cõsistẽdũ a gloria: quã sibi bello parare poterit. ¶ Hic lo. ad carthaginẽ hoc refert q̃ pace & bello oportunissima extitit. ¶ Tu mõ p pa. colligit epistolã p dep̃catioñẽ. ¶ Fraterna tæ. sa. cupidinis: quẽ æneæ fratrẽ dixim⁹. ¶ Dardana sa. de. penates sigñat: & palladiũ: quos dardan⁹ e samothracia in phrygiã aduexit: Aeneas capta urbe ex arce substulit: ut scri. Diony. ¶ Superẽt: uiuãt. ¶ Sit mo. finiať troiano excidio tua calamitas. ¶ Ascaniusq; suos: ascanius quẽ primũ Eurileõtẽ nũcupatũ diximus cũ octo & triginta annos Albæ regnasset mortu⁹ ẽ: quã cõdiderat triginta ãnos post Aeneæ interitũ ut ex oraculo tulerat. ¶ Et se. an. Anchises ĩ sicilia mortuus ẽ: & in erice sepult⁹ mõte: ubi ueneri genitrici & patri Aeneas cõsecrauit tẽplum. Cato in latium delatũ Anchisem tradit. Dionysius addit illi tẽplũ ab ænea cõstitutũ cũ inscriptiõe hac patris diui terrestris: qui fluuii numici undas gubernat. ¶ Præter amare: nihil ĩ me accusare potes nisi amorẽ: is quoq; dignus ẽ uenia. ¶ Non ego sũ phthia odim⁹ nõ mõ hostes: sed etiã patriã: Phthia est achillis patria: ut dixim⁹. ¶ Magnis micænis: nõ sũ micænæa: uñ p̃fectus menela⁹ troiã solo æquauit. ¶ Virq; pa. me. rẽ nominib⁹ amplificat: & ad Hermionẽ uideť aspicere cui⁹ pater Menela⁹ & marit⁹ pirrhus ad excidiũ troianũ militarũt. ¶ Steterãt: in acie cõtra te militarãt. ¶ Quodlibet: extenuatio fortunæ ẽ quæ ex noie sumiť: dicat aũt amicat aut seruat aut quouis uiliori noie appeller dũmodo tecum sim. ¶ Nota aphrũ sunt freta mihi: a peritia arguit: noui inquit maris libici sæuitiã. ¶ Tẽporib⁹ certis: nõ ad noticiã: sed uicissitudinẽ referas: mutanť inq̃t hæc fræta cũ tẽporibus & ad sirtes aspicit: q̃ interdũ nauigabiles sunt: interdũ austro spirãte aggreganť arenaꝝ cumuli sũma nauigantibus p̃nicies. ¶ Cũ dabit aura uiã: uẽtos nõ p̃suadere nauigationẽ mõstrat. ¶ Alga ratẽ: tẽpus ẽ naues instatiõe cõtinere. Algam maris excrementum dicimus. ¶ Serius ibis: sed tutius. ¶ Tempus: nauigandi opportunitatem. ¶ Nec te si cupias: urgebo te ad discedendũ: etiã si manere nelles.

Ilion in tyriam transfer fœlicius urbem:
  Inq; loco regis sceptraq; sacra tene.
Si tibi mens auida est belli: si quærit iul⁹
  Vnde suo partus marte triumph⁹ eat
Quẽ superẽt: ne q̃d desit: p̃bebimus hostẽ
  Hic pacis leges: hic locus arma capit.
Te modo p patrẽ: fraternaq; tæla sagittas
  Perq; fugę comites dardana sacra deos
Sic supent quoscũq; tua de gẽte reportas
  Mars ferus: & damni sit modus ille tui
Ascaniusq; suos fœliciter impleat annos:
  Et senis anchisæ molliter ossa cubent.
Parce p̃cor domui: q̃ se tibi tradit hẽndã:
  Quod crimẽ dicis p̃ter amare meũ?
Nõ ego sũ phthia: magnisq; oriũda myce
  Nec steterãt ĩ te uirq; p̃rq; me⁹ (nis:
Si pudet uxoris ñ nupta: s; hospita dicar:
  Dum tua sit dido: quolibet esse feret.
Nota mihi freta sunt aphrũ tãgẽtia litt⁹:
  Temporibus certis dãtq; negãtq; uiã.
Cũ dabit aura uiã: p̃bebis carbasa uẽtis:
  Sed leuis ciectam continet alga ratem.
Tẽpus ut obseruẽ mãda mihi: serius ibis
  Nec te: si cupias ipsa manere sinam.

¶ In tyriã urbẽ. i. in Carthaginẽ: quã tyriã a cõditorib⁹ appellauit. ¶ Ilion. i. res iliẽses. i. statũ troianũ & regnũ transmuta in hanc urbẽ: & esto huius loci rex. ¶ Fœlicius: q̃ troia fuit. ¶ Sacra uenerabilia: quia omnes reges erant sacri. ¶ Si tibi s. tisfacit obiectionibus: quas Aeneas facere posset: quod uellet uenire in italiam: ut exerceat se & filium ascanium in bellis: dicit enim etiam in illis regionibus dari eis hãc opportunitatem. ¶ Vnde ex qua causa. ¶ Ne quid desit: idest ut omnia habeas scilicet & regnum: & etiam opportunitatem uictoriaꝝ & triumphorum. ¶ Hic pacis: idest & paci & bello conuenit. ¶ Hic locus: noster. ¶ Tu modo per multas adiurationes eum orat Dido: ut sui misereatur: sumitur autem uerbum perfecti sensus inferius: parce precor domui. ¶ Tela fraterna: idest arma cupidinis fratris tui. ¶ Deos penates sic adiurantis est: ut sæpius diximus. ¶ Superent: idest uincant: nam superare interdum uincere: ut hic interdum superesse significat: ut apud Virgilium libro tertio. Quid puer Ascanius: superat ne: & Iuuenalis. Et quod superauerat unum uello prora suo. ¶ Ille mars: illud bellum: scilicet Troianum. ¶ Sit modus: sit finis. ¶ Tui damni: idest ultra illud bellum: nullum unquam patiaris damnum. ¶ Suos annos natura: uel fato sibi debitos. Sic supra Briseis ad Achillem. Nunc quoq; sic omnes Peleus pater impleat annos. ¶ Molliter: talia. n. mortuis precari solebãt: Iuuenalis. Dii maioꝝ umbris tenuẽ & sine pondere terrã. ¶ Cubent. i. q̃escant. ¶ Domus. s. meæ. ¶ Habendã: possidendã. ¶ Tibi: a te. sic. apud Virgilium. miserere domus labẽtis. ¶ Quod. q. d. nullũ. ¶ Nõ ego dicit se nõ fuisse hostẽ troiãi nois: nec natã ex locis hostilibus. ¶ Phthia: urbe Thessaliæ uñ Achilles nõnunq̃ phthius diciť: cuius cã oẽs ex ea urbe oriũdi merito debẽt eẽ odio troianis. ¶ Oriũda. i. orta. nomẽ ẽ: nõ aũt p̃ticipiũ. ¶ Micænis: unde Agamẽnõ & menelaus fuerint. ¶ In te. cõtra te. sic apud Virgiliũ. iiii. æñ. Nõ ego cũ danais troianã excindere gẽtẽ. Aulide iuraui classemue ad p̃gama misi. ¶ Si pudet uxoris. i. si pudet te h̃re me noie uxoris. ¶ Hospita peregrina: & amica. ¶ Qualibet. i. sub quauis cõditione. i. & seruat & amica. ¶ Dum p dũmodo. ¶ Nota mihi arguit a natura maris libyci non esse nunc nauigandum: sed differendũ. ¶ Frangentia percutientia. ¶ Certis quibusdã: nõ oĩbus. ¶ Viam. i. opportunitatẽ eundi. ¶ Leuis: uilis. ¶ Eiectam: ad litus subductam. ¶ Alga herba maris quæ intempestate tollitur super undas: & interdum moratur naues. ¶ Manda cõmitte: & da hãc curã. ¶ Serius: tardius: ut eas tutius. ¶ Nec sinã. i. nõ patiar & per mittã. ¶ Te manere. s. hic. ¶ Si: idest q̃uis. ¶ Cupias. i. uelis. q̃a hortabor te: ut eas cum uẽti poscent.

ANTO. Reges sub cuius tutella fuere
Rit⁹ dãdi sceptra
Dii penates & palladiũ uñ troiam uenere
Ascanii mors & albæ cõditio
Varia de anchisæ obitu opinio
Phthia achillis patria
Syrtes nauigãtib⁹ p̃nitiosæ
Alga q̃d sit
VBER. Qui cõdidere carthaginem
Supař improprie q̃d significet
Mortuoꝝ imp̃catiões
Phthia
Alga

ANTO. ¶Pro meritis depcatio altera est sumpta ex beneficiis. ¶ Tēpora parua:exiguā morā. ¶ Mitescunt:fiunt tranquilla:translatio est a pomis. ¶ Amor.dum temperat usum conuertenda sentētia est nō usus temperatur:sed cōsuetudie amor.s.te pescere cōsueuit. ¶ Tristia:tui discessus dolores. ¶ Sin minus:demonstrat quid de se futurum sit:si quod petit non impetrari:si nō restiteris īquit me trucidare cōstitui. ¶ Effundere:ad sanguinem aspexit.cum quo uitam effundi certum est. ¶ Aspitias utinā:patos a corporis habitu. ¶ Troicus ensis: ensen didoni Aeneam dedisse Vir.monstrat:cū dicit:cōscendit furibunda rogos ensemq; recludit dardaniū non hos quæsitū munus in usus. ¶ Quam bene cōueniunt:nulla hic ironia est:sed facti cōcessio Meo exitui.conuenit datus ensis:constituerat: ut diximus:de morte. ¶ Fato:legas non facto. ¶ Instruis nostra sepulchra:meas exeqas ornas. ¶ Breui īpēsa:unius ensis munere:in exequias munera cōferebantur quas Ro.in templo Veneris libitinæ curabant ut Plut.autor ē. Impensa & expensum dicimus: qm̄ apud ueteres cū nō esset usus signa æris id pendebant. ¶ Telo. ambiguo uerbo usus ē.nā & ad ensē; æneæ:& ad sagittas cupidinis referri pōt. ¶ Ille locus: pectus significat. ¶ Anna soror:ad absentē sororē est apostrapha quā cum se uellet crucidare sub commento,res magicas deferendi a se dimiserat. ¶ Male ī meum exitium. ¶ Meos cineres:cū post Rogum cinis ero. ¶ Vltima dona:urnam qua tegerent̄ cineres significat. ¶ Elisa sichei:solet patos moueri ēt a sepulchrorū titulo:quē epitaphion græci dicunt: ut illud est de culice uirgilianum elogiū:parue culex custos pecudū nil tale merēti.Funeris officiū uitæ p munere reddo.Causam mortis ennianū cōmentū est:nam Dido nō æneæ cā se peremit:sed cū a suis cogeretur hiarbæ nuptias inire tres mēses ad perficiendam rem petiit:constituto tempore instructa pyra in eminentiori urbis parte : conuocatoq; populo cū dixisset ad uirū ire:seipām trucidauit: ut Trog⁹ autor ē.

[margin: Antiquorū ritus · Expēsa & impēsum quid sit · Epithaphium qd sit · Didonis mors ex historia]

Et socii requiē poscunt.laniataq; classis:
Postulat exiguas semirefecta moras.
Pro meritis.& si qua tibi debebim⁹ ultra:
Pro spe coniugii tempora parua peto.
Dū freta mitescūt.& amor dū tēpat usū:
Fortiter ediscam tristia posse pati.
Sin minus ē anim⁹ nobis effundere uitā:
In me crudelis non potes esse diu.
Aspicias utinam quę sit scribentis imago:
Scribim⁹:& gremio troic⁹ ensis adest.
Perq; gēas lachrymę strictū labūt̄ ī ensē
Qui iā p lachrymis sanguīe tinct⁹ erit
Quā bene cōueniūt fato tua mūera nr̄o:
Instruis ipensa nostra sepulchra breui
Nec mea nūc primū feriūt̄ pectora telo:
Ille locus sæui uulnus amoris habet.
Anna soror:soror āna meę male ɔscia cul
Iā dabis ī cineres ultīa dona meos.(pę
Nec cōsumpta rogis inscribar elisa sichei
Hoc tñ in tumuli marmor̄ carmē erit.
Prębuit æneas & cām mortis: & ensem:
Ipsa sua dido concidit usa manu.

VBER. ¶Et socii:alia ratio quare debeat differre discessum : ut & socii recreentur: & naues quassate reficiantur. ¶ Socii tui: fessi fatigati. Virgi.lib.primo ænei.Defessi Aeneadæ q̄ pxima littora cursu.Contendunt petere: & lybiæ uertuntur ad oras. ¶ Laniata uentis quassata: Virgi. Quassatam uentis liceat subducere classem. ¶ Semirefecta: non plene instaurata. ¶ Exiguas moras:exiguū spatium morādi. ¶ Pro meritis:pro beneficiis in te collatis ut ipa apud Maronem. Si bene quid de te merui. ¶ Si qua debebimus ultra: idest præstare debebimus ultra hæc quæ iam pstitimus. ¶ Pro spe coniugii: Virgilius per connubia nostra per inceptos hymeneos. ¶ Tempora parua peto:sic apud Virgilium. Tempus inane peto requiem spatiumq; furori. ¶ Et amor dum temperat usum.idest dum assuetudine amor fit tolerabile sic. Virgilius. Dum mea me uictam doceat fortuna dolere:amoris enim & fortunæ iniuria & aduersitas usu fit temperatior. ¶ Edisco:consuesco. ¶ Sin minus:idest si nō subaudi præstiteris hoc parum tempus. ¶ Est animus:ē firma dispositio. ¶ Effundere ui.i.mori. ¶ Diu:qa cito moriar: & tua crudelitas nō poterit nocer̄ mihi mortuæ. ¶ Imago:species:uel aspect⁹. ¶ Quæ.s.q̄lis. ¶ Troic⁹:tu⁹ quē mihi reliqsti. Vir.ensēq; relictū. ¶ Strictū:nudū. ¶ Pro la.loco lachrymarū. ¶ Tinct⁹:maculat⁹. ¶ Quā be.irrisiue. ¶ Fato no.i.morti nr̄æ. ¶ Instruis:ornas. ¶ Nūc pri.qa ēt antea pcussa sū. ¶ Ille lo.i.pect⁹ meū. ¶ Vuln⁹ amo.Vir.At regia graui iādudū saucia cura.Vuln⁹ alit uenis. ¶ Anna so.cōmiseratiue uertit sermonē ad Annā: q̄ dicit cito executurā fun⁹ ei⁹. ¶ Male qa mihi pdesse neqsti. ¶ Cōscia cul.nā ut ē apd Vir.ei amorē suū detexit.Anna fatebor.n.miseri post fata sichei cōiugis &c. ¶ Culpæ amo.secūdi mariti:quē culpā appellauit:ut Ser.uoluit qa ātiquo ritu bis nuptæ sacerdotio repellebāt̄:sed meli⁹ placet culpā dici pp fidē nō suatā priori marito:ut apd Vir.Nec suata fides cieri pmissa sicheo. ¶ Iā:mox.cito: ¶ Vltima do.exeqas q̄ & iusta dn̄r. ¶ Cōsumpta rog:s.i.cōbusta ignib⁹ rogalib⁹. ¶ Nec īscri.elisa sichei.s.uxor.nā in mulierū epitaphiis scribebāt̄ noīa maritorum suorum.Lucanus.liceat tumulo scripsisse Catonis Martialis.non uult ergo inscribi uxor Sichei.quia non fuit ei fida uxor. ¶ Hoc tamen legitur etiam tantum & melius:idest solummodo. ¶ Causam: quia decepit. ¶ Et Ensem.quia reliquit ensem quo se interfecit. ¶ Ipsa per se,concidit.mortua est.Secundum fabulas Dido propter discessum Aeneæ se interfecit gladio: quem Aeneas reliquerat apud eam licet Serui⁹ dicat quod historiam:cum hyarbas Didonem uxorem petiuisset:& illa negasset:intulit bellum Carthagini cuius timore:cum cogeretur a ciuibus:petiit.ut ante placaret manes mariti:& exædificata pyra se in ignem præcipitauit:ob quam rem Dido : idest uirago appellata est.nam proprie elissa dicebatur : alii tamen dicunt eam Didonem:idest Viraginem dictam:quia dux fuit tot uiris secum euntibus. & urbem in alieno solo condidit:unde Virgilius de ea quasi per admirationem tanti animi.dixit dux fœmina facti.

[margin: Antiquorū mors · Exequiæ quo alio noīe appellentur · Quare dido uirago appellata fuerit]

ℂIn octauam epistolam Argumentum. ANTO.



Tantalus Plotæ nympha & ioue genitus: ex Thaigete seu ut alii uolũt Penelope niobẽ & Pelopem suscepit. Ex pelope & Hyppodaia cenomia lysindice: atreus: thiestes: & plistenes nascunt. Ex europa plistenes agamẽnonẽ & Menelaũ genuit. Menelaus ex captiua lydia Agapẽthum. Ex helena tyndari Hermionem: q̃q̃ duris samius in expositione Lycophronis ex theseo & helena Hermionẽ natã tradit. Agamẽnon ex clytẽnestra filias hũit quã & iphianassam Lucretius appellat chrisothemim: laodicẽ: & electrã. Filios uero aleson & Orestẽ. Tyndarus cui Menelaus ad bellũ troianum maturãs: domũ cõmẽdarat: oresti hermionẽ despõdet: eãdẽ Menelaus in castris pyrrho achillis filio collocat ĩsci⁹ pacti cũ oreste cõiugii. Spartam reuersus pyrrho illã tradidit: phytiã in thessaliã: siue ut alii uolũt in epyrhũ ducit: sed cũ pyrrhi cõnubiũ atq̃ scdas nuptias odisset: orestẽ uero & patruelẽ & cõiugẽ adamaret: clã p nunciũ monuit facile posse a pyrrhi iniuria liberari. uñ Ouidi. ẽ cõmẽtus epistolã. nã post mr̃is cædẽ orestes purgatus furore mycenis cõmorabat: itelligit pyrrhũ delphos petisse apollini ut gratularet: q̃m pr̃is cædẽ uindicasset: mittit exploratores: negãt reuersi delphis eẽ. Orestes ipe pfectus ad indagãdã rẽ postridie rediit negocio pfecto: nã paulopost cũ pyrrhus trucidatus repiret uulgatus est sermo id fcm̃ esse Orestis insidiis. q̃m Hermionẽ cõfestim ad se recepit: ex qua filios suscepit: thisamenẽ: corinthũ & Orestẽ. Hermiõis prosapia





Pyrrh⁹ achilleides: ex achille: & Deidãia Lycomedis scirio regis natus ẽ neoptolem⁹ quẽ a crispa cæsariæ pyrrhũ nũcupatum scri. Plutar. q̃q̃ latini nr̃i: & maxime Enni⁹ pyrrhũ duxerũt lr̃æ cõmutatiõe. Pyrrh⁹ qs cuiu⁹ filius & uñ nomẽ traxit ℙ Aiosus: ex homero est: q semp achillẽ magnanimũ appellat ẽ aiosus animi uehemẽtis & elati spũs. pponit q̃re læ cãm. Pyrrhus inq̃t cõtra humana diuinaq̃ iura me retinet. Aiosus qs dicat ℙ Q d̃ potui: ex uiolẽtia pyrrhi suũ cõmendat offm̃. ℙ Cætera: aut euadere: aut illũ supare. ℙ Manus fœmieæ: excusatio a sexu: cũ sim fœmina solo aĩo illi obstiti: cætera distuli corporis imbecillitate. ℙ Quid facis æacide: q̃li sit usa obligatiõe cõmemorat. ℙ Aeacide: æacus iouis & Eginæ Aesopi filius & euclide scyronis tres filios habuit. Peleum: Thalamonem: & phocum. Ex peleo & thetide natus Achilles: q pyrrhũ ex Deidamia lycomedis: ut diximus genuit. Pyrhi genealogia ℙ Nõ sum sine uidice: hẽo q me possit ex hac cõtumelia liberare uindex ẽ q seruili cõditiõe in libertatẽ uẽdicat. A uindice suo ex urbe setia: q q̃m ɔiurationẽ uitellio𝆔 de reducẽdo Tarqnio detexit liberat⁹ ẽ. hic & uidicæ dñr sniæ q̃ i libertatẽ asserũt. Vindex qs dicat

HERMIONE ORESTI.



Pyrrh⁹ achilleides aios⁹ imagine patris.
Inclusam cõtra iusq̃: piumq̃ tenet.
Q d̃ potui renui ne non inuita tenerer:
Cætera fœmineæ nõ ualuere manus.
Q uid facis æacide: nõ sũ sine uidice dixi:

Hermione Salu. Dicit Oresti.



Pyrrhus Achilleides. Hermiõe Menelai: & helenæ filia fuit: hæc admodum puella a Tindareo auo mr̃no Oresti Agamẽnõis filio: & patrueli suo despõsata est Menela⁹ uero ei⁹ pr̃i huius despõsiõis ignarus eã pyrrho despõdit: q tãdẽ a bello troião reuersus Oresti hermionẽ rapuit: & eã p ui tenebat: cũ illa mallet eẽ orestis quã pyrrhi uxor: q̃re Hermiõe scri. ad Orestẽ hãc epistolã: qua eũ rogat: ut eã eripiat pyrrho: & nõ patiat eã eẽ in uĩculis apud pyrrhũ: & ita crudeliter tractari: adducit aũt rõnes plurimas: q̃re id facere debeat: & adducit ipm pyrrhum in odiũ & iuidiã oresti. & postremo adiurat se aut moriturã: aut uẽturã in cõiugium orestis: qd̃ qdẽ assecuta est: nã orestes iterfecto pyrrho eã tãdem recepit & ut q. busdã placet sociã in oẽs cãus eã hũit: ex qua ẽt orestem filiũ suscepit. VBER. Argumẽtum epistolæ Hermiõe ℙ Achilleides filius Achillis. ei aũt quã nos in i lõgã uertim⁹: nũc poeta diuisit: a grõ. n. Achillei achilleides fecit nõ achillides: licet ẽt achillides legi possit: dr̃ ãt & achilles: & achille⁹ in ntõ. Nat⁹ ẽ ãt pyrrh⁹ ex achille & deidamia filia Lycõedis regis Scyri isulæ quo tpe achilles apud eũ sub puellari hitu educabat. Pyrrhus ℙ Aiosus: audax uel iracũdus. ℙ Imagine pa. Virgi. in stat ui pr̃ia pyrrhus. ℙ Cõtra ius: cõtra humanas leges. ℙ Cõtra pium. i. cõtra religionẽ & deo𝆔 institutũ: nã pietas debet deis. ℙ Ne. put. ℙ Quid po. i. q̃tũ potui. ℙ Renui. i. recusaui ℙ Inuita: cõtra uolũtatẽ. ℙ Cætera: pter renuere. ℙ Fœmieæ: & iõ ibelles. ℙ Vidice: uel ultore: uel defẽsore: ut Luca. de põpeio Videx q̃ senat⁹.

ANTO. ¶Sub suo dño nõ tua sum: sed Orestis. ⸿ Surdior ille freto: in odium pyrrhum trahit: Exponit.n. quæ in eã crudeliter fecerit. ⸿ Inornatis comis. patos ab habitu corporis. ⸿ Parcius andromachen exemplo auget iniu riã: Andromachẽ Hecto. uxorẽ sorte Pyr. accepit: & ex ea duos filios genuit. Molopsum & pipleum. Heleno post illu: iteritũ cessit. ⸿ Achaia: regionẽ. p psona usurpat. ⸿ Phrygias opes troianas res: licet græci troiam subuerterint: ego tñ uexor ĩdignius: q̃ si phryges lacedæmoniã expugnassent. ⸿ At tu: cura mei: a facto ad id qđ fieri debet: & cupit descẽdit. ⸿ Iniice manus: uẽdica me ab hac cõtumelia si me amas. ⸿ Stabulis arméta: ppositum a simili. pbat inter epios & pilios: p abactis armẽ tis pugna gesta est qua itimoneus uir strenu⁹ Nestoris ma nu cecidit. ⸿ Eris lẽtus: a pugna cessabis. ⸿ Sit socer exem plo: menelaũ significat. q. p rapta helena troiã diruit. ⸿ Nõ tu mille rates: locus a facili: nõ ẽ opus exercitu: aut magna classe: ut me hẽas. ⸿ Sic quoq; eram repetenda: ab honesto arguit: non erat damnabile: si uxoris cã mouisses bellum. ⸿ Quid qđ auus: suasio a cognatione Orestẽ Hermionẽq; duxisse a pelope originẽ diximus in argumento: sed illud nõ omittẽdum: Nõ Atrei filios fuisse Menelaũ & Agamẽ nonẽ: sed plistenis. ⸿ Eras fr: erat hermiones patruelis añ coniugiũ orestes. ⸿ Officio: qđ est ut me ab hac contume lia uendices. ⸿ Me tibi tyndareus: locus a iusto poterat me auus tyndareus tibi despõdere cui erat domus summa au ctoritas. Ex tucidide uerbũ expressit: apđ quẽ semp est tyn dareus. ⸿ Inscius acti: me tibi nupsisse ignorabat Menela⁹. ⸿ Qui prior est ordine: pr̃ primus est in cognatiõis ordi ne: q si non sit emãcipatus nepotũ ius est apud auũ q̃q̃ ma ternus auus nullã in filiæ liberos hẽat ptãtẽ: Tyndarus tñ qm̃ illi domũ tradiderat menelaus ad bellũ troianum pfi ciscẽs in nepotes arbitrium habuisse uidetur.

Andrõa/che quæ fuerit

Pugna gesta iter epios & pilios

Agamemnõ & menela⁹ cui⁹ filii fuere

Tyndare⁹ qs fuerit

Hæc tibi sub dño ẽ pyrrhe puella suo:
Surdior ille freto clamãtẽ nomẽ orestis:
Traxit inornatis in sua tecta comis.
Quid grauí⁹ capta lacedęmõe p̃ua tulisse
Si rapet graias barbara turba nur⁹. (sẽ
Parci⁹ ãdromachẽ uexauit achaia uictrix
Cũ dana⁹ phrygias ureret ignis opes.
At tu cura mei si te pia tangit oreste:
Iniice nõ timidas in tua iura manus.
An si qs rapiat stabulis armenta reclusis
Arma feras: rapta coniuge lentus eris.
Sit socer exẽplo nuptæ repetitor adẽptæ
Cui pia militiæ causa puella fuit.
Si socer ignauus uacua stetisset in aula:
Nupta foret: paridi mater ut ante fuit.
Nõ tu mille rates: sinuosaq; uela parabis:
Nec numeꝝ danai militis: ipse ueni.
Sic quoq; erã repetẽda tñ: nec turpe mari
Aspa p charo bella tulisse thoro. (to ẽ
Quid: qđ auus nobis idẽ pelopei⁹ atte⁹
Et si non esses uir mihi: fr̃ eras.
Vir pcor uxori: frater succurre sorori:
Instant officio nomina bina tuo.
Me tibi tidare⁹ uita grauis autor & ãnis
Tradidit: arbitrium neptis hẽbat au⁹.
At pr̃ æacide pmiserat inscius acti:
Plus quoq; q̃ prior ẽ ordĩe possit auus.
Quum tibi nubebã: nulli mea tęda nocel
Si iũgar pyrrho: tu mihi lęsus eris. (bat

VBER. ¶Sub suo dño. nõ sub te. qa alterius iam sum dicata cõnu bio. ⸿ Surdior: qa sicut mare non audit precantes: ita ille multo minus audiebat me supradicta dicẽtẽ. ⸿ Clamantẽ uocãtem quasi mihi auxilio eẽ deberet. ⸿ Inornatis. solu tis & laceratis. ⸿ Quid grauius. q. d. nihil dicit se nõ eẽ in deteriori conditione: quã si capta lacedæmone urbe sua fa cta fuisset captiua. ⸿ Parcius modestius & mitius. ⸿ Vexa uit agitauit. ⸿ Victrix quæ iure uictoriæ poterat esse sæui or. ⸿ Cũ dana⁹. i. cũ Troia igne græco cõsumeret. ⸿ Phry gias opes. Sic Virgi. Troianas ut opes erat. n. Troia ditissi ma regio. ⸿ Cura amor. ⸿ Iniice manus uerbũ est iuris: dr̃ enim iniicere manus q nulla iudicis auctoritate expectata rem sibi debitã uẽdicat. Virgi. x. æneĩ. iniecere manus par cæ: telisq; sacrarũt Euãdri. ⸿ In tua iu. i. in me uendicãdã q̃ sum tua. ⸿ An si qs: arguit a minori ad maius: si. n. pugnat p armẽtis raptis: multo magis pugnãdũ ẽ p uxore. ⸿ Lẽt⁹: piger eris. q. d. nõ. ⸿ Si soc. arguit ab exẽplis. ⸿ Socer. Me nelaus pr̃ me⁹ socer tuus. ⸿ Nuptæ: helenæ mr̃is meæ uxo ris suæ. ⸿ Ademptæ: raptæ a Paride. ⸿ Foret. s. si fuisset len tus: & nõ curasset repetere eã armis. ⸿ Vt añ. s. fuit nupta. ⸿ Nõ tu. arguit a facili: q Orestes sine classe & exercitu eã repetere possit. ⸿ Mille: Virg. non anni domuere decẽ: nõ mille Carinæ. ⸿ Ipse. i. tu & non alius p te. ⸿ Sic. s. cum classibus & nũero militũ si opus esset. ⸿ Nec turpe: imo honestũ. ⸿ Pro charo thoro: i. p chara cõiuge. ⸿ Quid qđ arguit nũc a consanguinitate: qđ si iure coniugii nollet Orestes eã repetere: dixit eum tñ id fa cere debere iure cõsanguinitatis: erat. n. Orestes & Hermione patrueles. i. nati ex duobus fr̃ibus: & sic eundẽ habebãt auum. ⸿ Atreus pater dicit̃ fuisse Agamemnonis pr̃is Orestis: & Menelai pr̃is Hermiones. ergo au⁹ erit utriq;. ⸿ Pelopeius: filius Pelopis. possessiuũ p patronimico pelops aũt filius Tãtali genuit Atreũ. & thye stem. Atreus Agamẽnona & Menelaum. Thyestes uero ex Pelopeia filia genuit ægysthũ q postea adulter fu it Clytẽnestræ. ⸿ Si: quis eras frater. i. patruelis: nã in hoc significato sæpe ponit̃ & frater & soror. ⸿ Vir. i. tu maritus. ⸿ Instant offi. tuo. i. urgent te ita facere bina nomina. s. & mariti: & patruelis siue fratris. ⸿ Me tibi: p bat q ei sit legitime nupta. ⸿ Tyndareus: auus meus maternus. nã pater fuit Helenæ. ⸿ Grauis: uenerabilis: & dignus auctoritate. ⸿ Vita: honestate uiuendi. ⸿ Et annis: qa iam senex: laudat autem eũ ne fortasse obii ciat̃: qđ temere hoc fecerit. ⸿ Aibi: potestatem. ⸿ Neptis. i. mei quæ nata sum ex eius filia. ⸿ Cum tibi. alia rõ honesti matrimonii: qa primum nupsit ipsi Oresti. cum nulli faceret iniuriam: nunc autem dicit se facturam iniuriam Oresti: si eo dimisso nupserit Pyrrho. ⸿ Læsus: iniuria affectus.

Troia q̃ regio fuerit

initio qđ uerbũ sit

Affinitas hermiõis & orestis

¶ Præpetis dei:cupidinē significat quē alaꝝ pnicitate impetere cõstat:dicimus.n.ꝑpetes:ut Hyginus scripsit aues in auguriis:quæ priora impetunt:& si poetæ id aliter usurpēt. ¶ Tu mi.qđ ma.pr̃ es:cõtentio est p cõparationē:õnditq; pyrrhum gñe & rei militaris scia ab Oreste separari. ¶ Dardanius ptes:Pyrrhus inqt est i ea cõditiõe q̃ pis phrygius.Tu uero menelai ptes agas. ¶ Patriis:achillē significat. ¶ Parẽtis:potes inqt Agamēnonis patris tui facta iactare q græcoꝝ oium in expeditiõe troiana extitit impator. ¶ Tãtalides agamēnonē significat quē a tãtalo originē ducere exposuimus. ¶ Hic.de Achille pyrthi patre itelligit. ¶ Quintus a ioue: Iuppiter ut diximus tãtalũ tãtalus pelopē:pelops plistenē: plistenes agamēnona Agamēnon orestē genuit.

ANTO. Præpes qi sit & quæ aues ꝑpetes dicant

Genealogia orestis

Et pater ignoscet nostro menela9 amori:
Succubuit telis præpetis ipse dei.
Quē sibi pmisit:genero cõcedet amorē:
Proderit exemplo mater amata suo.
Tu mihi;qđ mr̃i pater es q̃s gesserat oli
Dardanius ptes aduena pyrthus agit.
Ille licet patriis sine fine superbiat actis:
Et tu quæ referas fcã parentis habes.
Tãtalides omnes:ipmq; regebat achillē:
Hic pars militiæ:dux erat ille ducum.
Tu quoq; hēs pauũ pelopē:pelopisq; pa
Si meli9 nũeres:a ioue qnt9eris. (trẽtē:
Nec uirtute cares:arma iuidiosa tulisti:
Sed tu qd faceres:induit illa patrem:
Materia uellem fortis meliore fuisses:
Nõ lecta est operi:sed data causa tuo.
Hãc tñ implesti:iuguloq; ægystus apto:
Tecta cruentauit:quæ pater ante tu9.
Increpat æacides:laudēq; in crimia uertit
Et tñ aspectus sustinet ille meos.
Rũpor:& ora mihi piter cũ mēte tũescũt
Pectoraq; inclusis ignibus usta dolēt.

¶ Arma iuidiosa tulisti:cõfitet in oreste crimē. ¶ Sed tu qd faceres defensio ē a necessitate cũ mr̃ interemisset agamēnona ut patrē ulcisceretis necessariũ fuit mrem pimere apud Home.Protheus in odyssea narrat menelao ægystum in cõuiuio agamēnonē trucidasse. Tragici scribunt texta sine exitu Clytēnestrã agamēnoni tribuisse:his quoq; implicitũ aggrediēte ægysto fuisse pemptũ:qb9 ad stipulat. Ouidi. cũ dicit:induit illa prēm. ¶ Induit:textam:ut se iduceret ꝓbuit:qua iplicit9 iugulatus est. ¶ Materia meliore:hõestiorē cãm te hēre uoluissem. ¶ Nõ lecta est.nõ uoluntate:sed necessitate cõtra tuos arma tulisti. ¶ Hanc tñ implesti. necessariã cãm pfecisti:hoc est pr̃is iteritũ uendicasti. Nã orestes collecta ex creta & athenis manu opitulãte Strophio: cuius filia antea ægysto nupserat contra micænos mouit exercitũ:aberat ægystus captis micænis Clytemnestrã matrem pemit:deinde cũ rediret ægystus exceptus isidiis trucidat. ¶ Tecta:pr̃nam regiã ubi ipse prius patrē tuũ pemerat. ¶ Vertit in crimina:accusat q; laudandum est facinus. ¶ Rumpor:uexor opprobriis: quibus in te utitur pyrthus cum matris cædem obiicit.

Agamemnõis mors

orestis ob patrem interfectum ultio

¶ Et pr̃.contra id qđ posset obiici.s.Menelaũ:q eã Pyrtho pmiserat:nõ eē passuꝝ ut nubat Oresti. ¶ Ignoscet:dabit ueniã. ¶ Succubuit:uictus ē. ¶ Præpetis:alitis uel uolucris. ut Vir.& ꝑpetis oia pēnæ. ¶ Dei:cupidinis. ¶ Genero:tibi. ¶ Mr̃:mea helēa. ¶ Suo exēplo:qa qđ pp eam fecit pr̃ lice bit tibi pp me facere. ¶ Tu mi.i.sicut pr̃ meus est ltius maritus mr̃i meæ helenæ:ita tu mihi. ¶ Quas egerat olim.i.sicut pis nõ ltius cõiunx erat mr̃i meæ:sed raptor:ita & pyrrhus agit eas ptes.s.raptoris. ¶ Quas Dardani9.i.paris:olĩ cũ hēbat apud se matrē meã. ¶ Partes:officia & noia. ¶ Ille li.cõciliat sibi amorē Orestis ꝑponēdo eũ pyrtho. ¶ Sine fi.ifinite. ¶ Pr̃is.i.pr̃nis. ¶ Et tu.i.ēt tu. ¶ Quæ refe.i.q̃ possis mēorare. ¶ Tãtalides.i.agamēnõ lõge repetitũ patronomicũ sicut ex supius cõmemorata genealogia patet. ¶ Ipmq;:hēt emphasim hoc pnomē.q.d.ēt ipm Achillē:quo pyrrhus tã supbit. ¶ Hic.s.Achilles erat ps militiæ.i.un9 ex militibus & ducibus q erant sub agamēnone. ¶ Ille agamēnõ pr̃ tuus.erat dux ducũ:qa oēs duces ei parebãt. Virg. Ipse Micenæus magnoꝝ ductor Achiuũ. ¶ Proauũ.sicut supra oñdim9 in ordie gñis:parētē pelopis.i.Tãtalũ. Hora.in.i.carminũ. Occidit & genitor pelopis cõuiua deoꝝ. ¶ A ioue:qa iuppiter genuit Tãtalũ:& sic eris qntus ab eo. ¶ Nec uirtute:laudauit Hermiõe Orestē a nobilitate:nũc laudat a fortitudine. ¶ Virtute.i.fortitudie:nã in actis militaribus uirt9 p fortitudine.accipit. ¶ Inuidiosa:odiosum:qa iter fecisti matrē. ¶ Sed tu.excusatio matricidii Orestis. ¶ Quid face.q.d.nihil aliud q̃ qđ fecisti. ¶ Induit il.patrē.i.dedit ei uestē supiori pte non aptã:qua caput emittere nõ posset:qa iplicat9 & uxoris & adulteri manib9 iterfectus ē.licet alii dicãt in cõuiuio iterfectũ prio die quo domũ rediit.ut Iuue.qppe ille deis auctoribus ultor pr̃is erat cæsi media iter pocula:& idem ferro a Clytēnestra occisum sentit in fine satyræ sextæ bis uerbis:hoc tñ refert.qđ Tyndaris illa bipēnē Insulã & fatuã dextra leuaq; tenebat:& Vir.li.xi.Ipse micenæus magnoꝝ ductor achiuũ:Cõiugis ifandæ prima intra limina dextra oppetiit. ¶ Meliore honestiore q̃ cæde matris. ¶ Nõ lecta est excusatio est.q.d.nõ spõte:sed coactus hoc fecisti. ¶ Lecta.i.electa a te. ¶ Sed da.s.& scelere matris:& rñso oraculi. ¶ Opi.tuo.i.tuo facto.s.matricidio. ¶ Implesti:pfecisti.Hãc.s.cãm tibi datã. ¶ Aegystus.adulter mr̃is tuæ. ¶ Cruētauit.cruore suo fœdauit. ¶ Quæ pa.tu.añ.s.cruētauerat.i.eisdē tectis eum iterfecisti:quo ille patrē tuũ iterfecerat:& artificiose tacet cædē mr̃is:& tñmõ cædē adulteri cõmemorat. ¶ Aeacides:pyrrhus pnepos Aeaci:nam Aeacus eius proauus est. ¶ Increpat.s.hoc fcm̃ tuũ. ¶ Laudē.i.ultionē cædis paternæ q̃ tibi laudi est. ¶ Vertit in crimina.i.icusat:& dicit homicidiũ eē. ¶ Et tñ.s.quis ita de te male dicat. ¶ Sustinet me.aspe.i.patit se a me uideri quã scit tibi esse uæhemēter affectam:& non posse male de te audire. ¶ Rumpor.s.dolore. ¶ Ora tumescũt cũ mēte: qa ira tumidos hoies facere uidet. ¶ Vsta ardentia. ¶ Ignibus inclusis:indignationibus quæ tanq̃ ignes latẽtes pectus meum urunt. Iuuena. Quid referam q̃ta siccum iecur ardeat ira.

VBER.

Mors agamēnonis

Hermione corā quiſq̄ ne obiecit oreſti:
Nec mihi ſūt uires:nec fer⁹ enſis adeſt
Flere licet:certe flēdo diffundimus iram:
Perq; ſinus lachrymæ flūinis iſtar eūt.
Has ſemp ſolas habeo:ſempq; pfundo:
Hument incultæ fonte perenne genæ.
Hoc gn̄is fatum qđ noſtros errat in ānos
Tātalides matres apta rapina ſumus.
Nō ego fluminei referā mēdacia cigni:
Nec querar in plumis delituiſſe iouē.
Qua duo porrect⁹ lōge freta diſtiet iſthmos
Vecta pegris hyppodāia rotis.
Caſtori amyclæo:& amyclæo polluci:
Reddita mopſopia tidaris urbe ſoror.

ANTO. ¶ Quiſq̄ ne obiecit:ex pbatiōe uſus eſt:ſi poſſem inqt tua faciora tibi & īpune exprobraſſet nemo.¶ Nec mihi ſunt uires excuſatio a ſexu.¶ Profundo:largiſſime emitto.¶ Humēt incultæ:duo exprimit & fleo & iculta ſum.¶ Hoc gn̄is fatum:quod in gn̄e Tautales erat damnabile.fato imputat.¶ Errat in noſtros annos:noſtra tēpeſtate ſæuit.i.qđ puellæ ex gn̄e Tantali rapiant̄.¶ Fluminei cigni:firmat ppoſitum exemplo maioꝝ: Iuppiter in olorē mutatus Ramnūtē euolauit.compſſitq; lædā quæ & Nemeſis dicta eſt ut Crathes tragœdiaꝝ ſcriptor autor eſt:enixa eſt ouū un̄ Helena & Clytēneſtra genitæ tradunt̄.¶ Qua:duo porrectus:impoſtunū exēplū.nā Hyppodamia nō eſt ex gn̄e tantaleo: Oenomaus Hyppodamiæ pr̄ elidis rex ex oraculo tulit cū filia nuberet ſibi exitiū īminere:certamē ppoſuit ex equorū curſib⁹.hēbat.n.equos uelociſſimos harpinam & phiſilan:quos Myrtillus auriga regebat.Marmacas primus in certamē deſcēdit:uictus pœnas dedit:demū pelops corrupto Myrtillo Oenomaū ſupauit:hyppodāiā uxorē duxit elidiſq; regnū iuaſit.totāq; regionē de ſe Peloponneſſum nūcupari uoluit:ut autor eſt tucidi.¶ Iſtmos:de iſtmo diximus:ubi ad neptūni tēplū erat equoꝝ curſus:ut ſcri.Diodo.¶ Rotis pegrinis.curru:pelopeo quo poſt uictoriā in pompa uecta eſt hippodamia:tātalus pelopis pr̄ paphlagoniā tenuit.unde pfectus pelops pelopōneſſum occupauit.¶ Caſtori amycleo:theſeū rapuiſſe helenā reddidiſſeq; fratribus polluci & caſtori diximus:Amyclæ urbs eſt lacōiæ.¶ Tyndaris regi.¶ Vrbe mopſopia:Aphidnā acticæ urbem ītelligit q̄ ſeruata eſt helena a Theſeo rapta:Mopſopia actica eſt a Mopſopo rege:ut Strabo teſtatur.

VBER. ¶ Quiſq̄ne ob p qſq̄ ne obiiciet.i.qſq̄ne maledicet ꝺ ore ſte i pn̄tia mea.¶ Nec mi.ſūt ui.i.nec poſſū ulciſci hāc iniuriā.¶ Flere licet.i.poſſum ſolū flere:& nō aliter uindicare.¶ Diffundimus:ſpargim⁹.& abiicim⁹ irā flendo:qa ut uolūt phyſici pl⁹ lædit ira retēta & occultata:quā ſi fletu effūdat̄.¶ Inſtar flu.i.ualde abūde.¶ Has lachry.ſemp.qa nunq̄ ceſſo flere.¶ Profundo emitto.¶ Humēt madefiunt.¶ Fonte.i.copia lachrymaꝝ.¶ Perenne iugi.ppetuo.¶ Hoc gn̄is fatum eſt.i.hoc eſt ifortuniū gentis domus nr̄æ qđ ēt ad meā ætatē puenit:ut ex gente noſtra oēs mulieres rapiamur a uiris.ſicut ego rapta ſum nūc a Pyrrho:cōmēorat aūt multas de gn̄e ſuo raptas.¶ Matres mulieres.¶ Tātalides.i.de gn̄e Tātali.¶ Non ego occupatio eſt rethorica.dicit.n.ſe nolle referre:cū tn̄ referat.¶ Mēdacia:fictionē.falſam figurā.¶ Cygni fluminei.habitātis iuxta flumina.nā Cygnus cōſanguineus phætōtis poſtq̄ phaetō fulminis incēdio a ioue cōſumptus eſt in uolucrē ſui noīs ob dolorē mutatus:ut inqt Ouidi.lib.ii.met.nō ſe cœloq; iouiq; Credit:ut iniuſte miſſi mēor ignis ab illo Stagna petit:patuloſq; lacus:ignēq; poſus. Quæ colat:elegit cōtraria flumina flāmis.¶ Delituiſſe.i.latuiſſe.¶ In plumis.i.iforma Cygni:nā iuppiter captus amore ledæ uxoris Tindarei cōuerſus in Cygnū ad eā uolauit:q̄ut fabulæ tradūt:cū eū ſinu excepiſſet:ille dr̄ oua in ei⁹ gremio pepiſſe:ex quo nati ſunt Caſtor & pollux.Helēa & Clytēneſtra:oua aūt duo tm̄ fuiſſe dn̄r:ex quoꝝ altero Caſtor & Pollux:ex altero Helena & Clytēneſtra nati dn̄r.Hora.in arte poetica.Nec gemino bellū troianū ordit̄ ab ouo.idē in epiſtolis. Caſtor gaudet eqs ouo pgnatus eodē.pugnis.Sūt q uelit nō Cygnū ſed ledā ex compſſu.Iouis illa duo opa peperiſſe.¶ Qua duo refert rapinā alteri⁹.Hyppodamia filia fuit Oenomai regis Elidis & piſæ:quā cū ob egregiā pulchritudinem multi uxorē peterēt:pater ppoſuit pcis hanc legē & duriſſimā cōditionē:ut q eā uellēt curruli certamine cū ea cōtenderēt: & q uictus fuiſſet capite puniret̄:q uiciſſet eā uxorē hēret:ad hoc certamē cū pelops Tātali fili⁹ ex phrygia uēiſſet:corrupto myrtilo hyppodāiæ auriga pollicitatiōe primi concubitus uictor euaſit:nā Myrtilus axes currus fractos cæra dr̄ texiſſe qua poſtea calore liq̄facta cōcidit currus:& hac fraude potitus eſt pelops hyppodāia cū uero Myrtil⁹ peteret pmiſſam mercedē a pelope ī mare pcipitatus ē:qđ ab ei⁹ nomine Mirtoū denoīatū ferūt:ſed hæc fabuloſa nā re uera.bello rapta eſt corrupto myrtilo pfecto exercitus.¶ Qua duo:deſcribit locū ubi rapta eſt hyppodāia:uidelicet in Achaia q̄ poſtea a pelope q ibi regnauit pelopōneſſus.i.pelopis iſula dcā ē:nā ut ſupra dixim⁹ iſthmos ē terra tenuis īter duo maria:& ſūt duo iſthmi celebres un⁹ in achaia de quo nūc ītelligit:& alter in Thracia.¶ Diſtiet.i.ſeparat.¶ Rotis pegrinis.i.curru pegrino:nā ut dixim⁹ pelops ex phrygia uenerat.inde Oui.li.ii.triſtiū.Quid niſi tātalides agitāte cupidie currus Piſæā phrygiis uexit eburnis eqs.¶ Caſtori amiclæo:dcm̄ eſt ſupra Helenā in certamine palæſtræ a Theſeo raptā fuiſſe:quæ poſtea Caſtori & polluci fratrib⁹ eā bello repetētibus reddita eſt:immo:ut qbuſdā placet ui recupata abducta ēt cum ea.Ethra matre Theſei:quæ poſtea ſemp comes fuit Helenæ ut in eius epiſtola ad paridem īfra patebit.¶ Amiclæo ex amiclis urbe lacōiæ.notādum eſt aūt in qnta ſede huius uerſus p dactylo eē ſpōdeum:& in prima ſyllaba tertii pedis uocalē nec elidi.nec breuiari ſequēte uocali.¶ Tindaris:helena.¶ Soror.ſ.Caſtoris & pollucis.¶ Vrbe Mopſopia.i.athenieſi:nā tres fuiſſe Mopſos ſcri.Stra.li.ix.unū uatem filium:tireſiæ.alter fuit lapitha argonautarum nauigationis comes aquo oppidum Mopſium in campo pelaſgico uocatum eſt.Tertius a quo atticam appellauere Mopſopiā alibi tamen eodem libro.dicit eum Mopſopum appellatum:a quo Mopſopii athenieſes dicti ſunt:quod uidetur ueriſimilius.

Ledæ a ioue compſſæ fabula
Hyppodamiæ fabu.
Pelopōeſſus un̄ nomen accepit
Tātal⁹ ubi ſgnauerit
Helena inuiolata frib⁹ reddita
Amycle ubi locorum ſit
Aphidna ubi locoꝝ poſita ſit
mopſopia q̄ regit ſit & un̄ dcā

Phiſicum de ira dictum
Cygni fabula
Ledæ fabula

Hyppodamia
Peloponneſſus
iſthmii quot ſint
Helena illibata fratribus reddita
Amicle
Mopſi q; fuer̄ a quo mopſium oppidum appellatū ē:& a quo attica mopſopia a quo athenieſes mopſopii dicti ſunt fuit nuncupata

¶ Tindaris idæo ab hospite:paridē intelligit a quo raptā fuisse helenā notū ē. Flebat au⁹:sollicitudinē domus in raptu helenæ exprimit. Tindarus inqt auus & clytēnestra helenæ soror frēsq; Castor & pollux erant solliciti Aberat cōiunx:Menelaus crethæ erat cū rapta est helena:ut scri. Septumi⁹. Ne nō pelopeia credar:ut sim & uideat ex pelopis gente. Parata pda:rapta sum a pyrrho. Pellides utinam uitasset Apollinis arcus. Paris adiutus ab apolline in tēplo Achillē sagitta pede sauciatū pemit:licet alii in tumultu hoc factum dicāt. Quōdā:cū abducta Briseide ipse fleuit. Quæ mea:cælestes.totius gñis fatū hactenus nūc suū q̄rit. Q d' sydus:caldeo⁊ snia est:ut ui syde⁊ mortales benignius agant:& idigne uexent. Parua mea sine matre. Patos ab ætate. Arma ferebat:erat Menelaus in bello troiano. Incerto:balbo:& ambiguis uerbis:q̄si a pueris excidunt. Pacta marito:cū Oresti nupsisset. Matre parāte:ex cōsuetudine loquit:nā matres locabāt in thalamis filias cū primū uiris tradebāt. Reduci tibi Herodo. ex ægypto reductā eē helenā cōtēdit:quā post mortuū Menelaū Nicostratus & megapēthus sparta eiecerūt:Rhodum cōcessit ad Polyxo Tlepolemi uxorē ueteri freta amicitia ancillæ.arbori illam suspēderunt:qm̄ cām belli Troiani dederat:in quo fuerat Tlepolem⁹ trucidat⁹. Nec facies nobis:uide quā fuerit parua Hermionæ cum rapta fuit Helena:hinc licet aspicere ut a matre filia cum redirent utrinq; non cognoscerentur. ANTO.

Achillis interitus

Necessitate syderū mortales ducuntur

Helēæ fuga:exiliū & mors misabilis

Tīdaris ideo trās æquora ab hospite rap(ta:
Argolicas p se uertit ī arma man⁹.
Vix eqdē memini:memini tñ:oīa luctus
Omnia solliciti plena timoris erant.
Flebat au⁹:flebatq; soror:frēsq; gemelli:
Orabat superos læda:suumq; iouem.
Ipa ego nō lōgos etiam tūc scissa capillos
Clamabam:sine me:me sine mr̄ abis.
Nā cōiūx aberat:ne nō pelopeia credar
Ecce neoptolemo prēda parata fui.
Pellides utinam uitasset apollinis arcus:
Damnaret nati facta poterua pater.
nec quōdā placuit:nec nūc placuiss3 achil(lis:
Abducta uiduū cōiuge flere uiro.
Quæ mea cœlestes iniuria fecit iniquos:
Q d' ue mihi miseræ sidus obesse q̄rar
Parua mea sine mr̄e fui:pr̄ arma gerebat
Et duo cum uiuāt orba duobus eram.
Nō tibi blādicias primis mea mr̄ in ānis
Incerto dictas ore puella tuli.
Nō ego captaui breuib⁹ tua colla lacertis
Nō sedi gremio sarcina grata tuo.
Nō cult⁹ tibi cura mei:nec pacta marito
Intraui thalamos matre parāte nouos.
Obuia pdierā reduci tibi:uera fatebor:
Nec facies nobis nota parentis erat.
Te tñ eē helenē:q; eras pulcherria sensi:
Ipsa requirebas:quæ tua nata foret.

¶ Tindaris:narrat scdam rapinā Helenæ:q̄ a paride rapta & Troiā abducta belli troiani cā extitit. Ideo hospite paride troiano quē illa hospitio acceperat. Vertit:mouit. Pro se:p recupatiōe sua. Vix eqdem dicit se fuisse admodū paruam:cū mater sua Helena rapta est:& enumerat quædā:quæ dicit subdere sibi memoriā ei⁹ rei. Plena luctus.i.plena mœroris. Solliciti ab effectu dicit.i. faciētis hoies sollicitos.i.anxios:ut in pria epistola. Res est solliciti plena timoris amor. Auus:Tindareus. Soror. Clytemnestra soror helenæ mr̄is meæ. Frēs ge.i. Castor & pollux:frēs meæ mr̄is. Læda:mater helenæ. Suū iouē a quo fuerat amata & oppssa. Nō longos.i.breues:q̄tos hēnt.isantulæ. Sine me.sine me:cōduplicatio color rhetoricus. Cōiunx.s.mr̄is meæ.i. Menelaus. Aberat:ierat.n.i Cretā. Ne nō:addit nūc se supradictis quas dixit fuisse raptas. Ne non.i.ut credar pelopeia.i.de gñe pelopis.nā dixit supra. Tātalides mr̄es apta rapia sum⁹. Neoptolemo.i.pyrrho:q ita dictus est quasi nouus pugnator. nā Neos græce nouū significat.polemeo & poetice ptolemeo.i.pugno. Pellides.i. Achilles pr̄ pyrrhi. Vtinā uitasset arcus.i.utinā nunq̄ fuisset iterfectus:qa si uiueret culparet factum filii:q alienā uxorem uult rape. Apollinis autem arcus dixit:non qd' re uera Apollo eum sagittis iteremerit:sed qd' in eius templo sit interfectus. Nā cū Thetis Achillem infantulū in aquam stygis isernæ tinxisset toto corpore:pter ptem pedis qua eū tenebat eū imersit i aquā ut apud Statiū legim⁹. Si te stygis amne Seuero armaui:totūq; utinā:fuit in uulnerabilis oi pte corpis: q̄ aq̄ tīcta fuerat:Sed cū capt⁹ amore Polyxenæ filiæ Priami cōstituisset:ut eā capet in tēplo Apollinis Paris post simulach⁊ latēs:in ptē pedis q̄ erat uulnerabilis:qa nō fuerat tīcta aqua stygis:directa sagitta eū occidit:ide fictū ē:qd tenēte Apollie arcū Paris direxit tela.ut apud Virg.lib.vi. Phœbe grauis Troiæ sp miserate labores Dardana q paridis directi tela:manusq; Corp⁹ in æacidæ. Dānaret:culparet. Nec nūc placuiss.t.legendū est nūc:ne si legat nō ex duab⁹ negatiōibus sit sensus cōtrarius. Quæ admi.q.d.nescio. Iniquos:inimicos & aduersos. Q d'sidus:qa uitæ cōditionē qualitate syde⁊ nobis afferri tradūt Iuue.distat.n.quæ sydera te excipiāt mō primos incipiētē Edere uagitus & adhuc de mr̄e iubentē. Parua:ecce cōmemorat sua infortunia. Parua:isantula:quo tpe debuerā maxime apud eā educari. Ferebat arma.i.gerebat bella. Cum uiuāt.i.quis sint uiui. Orba:priuata.i.erā orphana. Nō tibi dicit se caruisse iis iucūditatibus:quas aliæ puellæ hēre solēt in isantia:q̄ & parētes delectāt:& ab eis.in gremio tenent. In certo ore.i certis uerbis:qa isantes nōdū sciunt bñ exprimere uerba. Captaui amplexata sum. Grata sar.i.gratū onus. Cultus mei:sicut aliæ matres solēt hēre curā cultus sua⁊ filia⁊. Pacta:despōsata. Matre pa.ut est mos. Prodierā:exierā. Reduci:reuertēti a Troia.parētis tui. Matris meæ. Sensi:cognoui.iudicaui.qd'.i.qa. Pulcherrima.ual de pulchra. Ipsa.i.tu. Quæ foret nata tua:qa ēt tu non cognoscebas me. VBER.

Pyrrh⁹ uñ nomen neoptolomi accepit

Achilles iterfectus

Syderum mot⁹ hoi necessari⁹

ANTO. ¶Pars hæc una mihi:ut uideaꝛ oĩno destituta id qđ iuuaret solū in tot erūnis ablatū esse dēmonstrat. ¶ Captam:iuidiose cōtra pyrrhū ꝑtulit:ut ardētius excitet Orestem ¶ Hoc munus:ut uictrix captiua sit. ¶ Eqs altus Tytan:patos a tpe. Tytan sol dcūs est.qm̄ a tytanibus ducit originem. ¶ Malo li.ualidiore & maiori uī cāpum liberiorem dicimus maiorē ad ducendū rōnem. Sollicitor inqt dieq; noctuq; ualidi⁹. ¶ Pro som.lachry.oculi nō dormiūt:sed ꝓ somno succurrūt lachrymæ. ¶ Malis:cū malas tāgo:quæ horridæ sunt. ¶ Scyria mēbra:cōtūeliose dcm̄ est in pyrrhū:q in scyro isula natus est ex furtiuo cōcubitu est.n. Scyros isula contra magnesiā nobilis ob Licomedis cū achille affinitatem & Pyrrhū illic educatū. ¶ Manus pol.quæ uiꝝ non ltium tetigerunt. ¶ Errorē uocis:uox quæ errat ꝓ omine habeꝛ: pinde ac me cito ad Orestē redditurā ominetꝛ. ¶ Per gen⁹ īfœlix oro.colligit ꝓpositū iureiurādo. ¶ Genus infœlix: hoc pp matꝝ Tātalidū rapinā dicit. ¶ Gñis pentē:Iouem sigñat:a quo Tātalum natū diximus. ¶ Quæ tibi debent: nā fortiter prīs necē ultus ē. Orestes & matre Clytēnestra & Aegisto trucidatis. ¶ Aut ego ꝑmoriar festīa morte opprimar. ¶ Tantalidæ:Ore.dicit:qui a Tantalo genus traxit:& ego inquit cum sim ex genere Tātaleo eiusdem generis uiro nubere decreui.

Sol quā obrē tytā dictus est

Pyrrh⁹ ubi locoꝝ natus fuerit

Scyros insula q̄ sit

VBER. ¶Pars hæc enumeratis multis īfœlicitatib⁹ suis:dicit Hermione se tm̄mō fuisse fœlicē in hoc:qđ Orestē cōiugē sortita sit. ¶ Hæc una.i.sola.s. ¶ Orestes cōiūx.i.dat⁹ mihi maritus. ¶ Bñ cessit.bñ euenit:qa in reliqs fui īfœlix. ¶ Is. orestes. ¶ Pro se.s.ne adimaꝛ mihi. ¶ Pyrrhus hēt.cōquestio ē de audacia pyrrhi:q̄ post uictoriā Menelai:& reditū in patriā teneat Hermionē captiuā. ¶ Et minus ah nobis.i.Troia ah nō est ad utilitatē nr̄am destructa.alius codex hēbat. munus & hoc nobis diruta Troia fuit.i.hāc utilitatē hēo qđ Troia sit diruta.siue āt fuit siue dedit legaꝛ idē est sensus. ¶ Cum tñ.dicit qđ licet oī tpe sit in magno mœrore: tñ minus angiꝛ die q̄ nocte:nā ꝑ totā noctē dicit se flere. ¶ Titā.i.Sol. ¶ Astat altus.i.est in sūmo cœli. ¶ Radiantibus:splēdētibus. ¶ Malo.i.dolore. ¶ Liberiore.mitiore: & minus urgēte me. ¶ Acerba.ꝓ acerbe.nomē ꝓ aduerbio.sicut rauca sonās amnis. ¶ Fūgunꝛ lachry.ꝓ som.i.cū debēt dormire lachrymanꝛ. ¶ Qua licet.i.q̄tū possum. ¶ A uiro: a pyrrho. ¶ Stupeo:careo sensu:& exanimor. ¶ Oblita rerum & loci.i.q̄ non recordor qd faciā:aut ubi sim. ¶ Ignara.nō aduertēte. ¶ Scytia mēbra.i.mēbra Pyrrhi q nat⁹ est in scyro isula ubi regnauit Lycomedes:ut supra diximus. ¶ Vt postq̄. ¶ Sēsi ne.i.sensi me tetigisse illū quē nolebā. ¶ Credor mihi.i.uideor mihi. ¶ Pollutas.i.fœdatas eius cōtactu. ¶ Sæpe neoptolemi.dicit Hermiōe se tm̄ hēre cordi Orestē:qđ cū uelit noiare Pyrrhū:sæpe ꝓ pyrrho noiat Orestē. ¶ Errorē:qđ te ꝓ eo uocē. ¶ Vt.i.tāq̄. ¶ Omen.i.auguriū felix.qa puto id mihi cōtingere:qa aliqñ sim futura tua. ¶ Per gen⁹ nūc adiurat Orestē.ut eā recupet. ¶ Parētē gñis.i.Iouē patrē Tātali.uñ gen⁹ nr̄um est. ¶ Et sua re.i.cœlū:nā Iuppiter oīa regit. ¶ Prīs tui:agamēnōis. ¶ Patrui mi.qa fuit frater patris mei. ¶ Debēt ti.i.sūt obligata. ¶ Vlta uīdicata.s.a te īterfectis ægisto & matre tua:a qb⁹ ipse īterfect⁹ fuit. ¶ Præmoriat.i.moriar añ tp̄s. ¶ Ego tāta.q̄ sum de gñe Tātali. ¶ Tātalidæ.i.tui:qui & ipse es de eodē gñe. Orestes īterfecto Pyrtho tādē recepit hermionē:ex q̄ suscepit filiū noīe orestē:a quo orestæ populi dicti sūt.

Nomē ꝓ aduerbio sepissime ponitur

Pyrrh⁹ ubi natus sit

Pyrrhus mors

Orestes iuniora quo orestii populi dicti sunt cuius fili⁹ fuerit

Pars hęc una mihi cōiūx bñ cessit orestes
Is quoq; ni ꝓ se pugnet ademptus erit:
Pyrrh⁹ hēt captā reduce & uictore pente
Mun⁹ & hoc nobis diruta troia dedit.
Cū tñ altus equis tytā radiantibus instat:
Perfruor īfœlix liberiore malo. (
Nox ubi me thalāis ululātē & acerba gemēte
Condidit:in mœsto ꝓcubuiq; thoro.
Pro sōno lachrymis oculi fūgūtꝛ abortis:
Quaq; licet fugio:sicut ab hoste:uiro.
Sæpe malis stupeo:rerū q; oblita:lociq;:
Ignara tetigi scyria membra manu.
Vtq; nefas sēsi:male corpa tacta reliquo:
Et mihi pollutas credor habere man⁹.
Sæpe neoptolemi ꝓ noīe nomē orestis
Exit:& errorem uocis ut omen amo.
Per genus īfœlix oro:generisq; parētē:
Qui freta:qui terras:& sua regna q̄tit.
Per prīs ossa tui:patrui mihi:q̄ tibi dēnt:
Quæ se sub tumulo fortiter ulta iacēt.
Aut ego ꝑmoriar:prioq; extiguar in æuo:
Aut ego tantalidæ tantalis uxor ero.

¶In nonam epistolam Argumentum:

Quot hercules fuere



Diodorus tres tm̄ Hercules uideꝛ fuisse asserere:sed q diligentius hoc scrutati sūt sex fuisse repeṙierūt. Antiqssimū ex ioue antiqssimo & lysto natū. Nā ioues ēt plures fuisse legimus:quē cōcertauisse cū apollie de tripode accepimus. Alter tradiꝛ. Nilo natus ægypt⁹:quē aiūt phrygias lr̄as cōscripsisse. Tertius ē ex Ideis dactilis:cui īferias affetūt. Quart⁹ Iouis fili⁹ est ex asterie latone sorore:q tyri coliꝛ:filiāq; hūit noīe Carthaginē. Quīt⁹ in idia:q & Belus diciꝛ. Sext⁹ ex Alcmēa & Ioue tertio genit⁹:cui gesta alioꝝ assignanꝛ. Deyanirā hūit uxorē. Nā dimissa Megare Creōtis thebāi filia quā uxorē duxerat iolē eureti petit in cōiugiū cū denegareꝛ in ætoliā uenit:ubi Deyanirā Oenei ex altea duxit uxorē:deīde memor despecti cōiugii cōtra eureti. Toxeū Milionē & pythiū mouit exercitū. Oechaliā urbē abstulit:illos peremit. Iolē:rapuit cui⁹ amore adeo flagrauit:ut ex ea patereꝛ qcqd cū omphale ppessus est:Sacrificatur⁹ igiꝛ ob uictoriā in mōte cyneo pueꝝ lycā ad Deyanirā in Thrachinā urbē misit:ut uestē qua in sacris utebaꝛ afferret. Deyanira semine īfectā:oleo & sanguine cētauri nexi dederat:id enī suaserat Nexus faciēdū cū in traiectu euēi fluminis ab Hercule sagittis cōfossus est:si de illi⁹ amore dubitasset. Dubitabat.n.ne Ioles amore ipsam cōtēneret. Hercules cū uestē tetigisset uenēo afflat⁹ lēta tabe consumebaꝛ. Actus in furorē lycā in mare ꝓiicit. Lycmniū & iolaum delphos de se sciscitatū ad oraculū misit.

Oechalia urbs ab hercule expugnata


Lycæ mors

Retulerũt ut i ætha mõte pyra cõstruerẽ. De reliq̃s ioui curã relinq̃ret. Cõstructã ip̃e cõscẽdit:phylotethes ignẽ admouit:cũ reliq̃ꝝ nihil repiſſet:cœlũ aſcẽdiſſe exiſtimarũt:iuno p̃cãte ioue lectũ cõſcẽdit herculẽ ue ſtib⁹ tectũ p̃.nde:ac pareret emiſit:qđ in adoptionẽ barbari diu ſuarũt. Hebẽ quoq; filiã uxorẽ dedit. Menæci⁹ actoris fili⁹ opõte boetiæ oppido prim⁹ herculi ſacrificauit. Tauro:Capro:& Ariete. Deyãira cũ de uiri fato excepiſſet cõmemoratis iniuriis:q̃s ab hercule paſſa ſit:facin⁹ purgare nitiẽ epiſtola:ut nõ ultro:ſʒ ut ad amorẽ illũ reuocaret id feciſſe uideaẽ:querelas habet creberrimas:q̃les eam decent:quæ de ſuſpẽdio deliberarat.

Quis prim⁹ herculi ſacrificauerit

ANTO.






Ratulor Oechaliã titulis accedere noſtris: Principiũ ex duoꝝ affectuũ lætitiæ mœroriſq; pugna q̃ furibũda fuerit. Deyanira indicat. Sed cũ mœror lætitiã superaret: reꝝ quas turpiter Hercules geſſit oritur exprobratio. ¶ Gratulor: gratulari ſiue diis: ſiue hoĩbus: q nobis bñfici fuerũt in ſucceſſu:aut nr̃o aut aliorũ ẽ:cũ laudib⁹ feſtiuitatẽ oñderẽ:orię.n.ex lætitia gratulatio: ut ex dolore querimonia. ¶ Victæ:ad iolẽ hoc refert: cui⁹ amore cũ Hercules teneref: uiſus fuiſſe dicię. ¶ Oechaliã: oechalias plures fuiſſe legim⁹ i theſſalia:arcadiaq; & in euboea:ſed quæ euriti fuerit ambigũt ueteres. Diodorus quæ in euboea eſt fuiſſe ſcribit. Alii uero theſſalã quã cũ cepiſſet hercules interẽptis euriti liberis:ut diximus iolem rapuit. ¶ Victæ:captam iolem intelligit:quam hercules amauit.

Gratulari qd ſit & qd gratulatio

Oechaliæ quot ſint & ubi locorum

Ioles quæ fuerit

DEYANIRA HERCVLI.



Ratulor oechaliam titulis accedere noſtris:

Victorem uictæ ſuccubuiſſe queror.

VBER.

Argumentuʒ epiſtolæ

Ratulor:Hercules multis:& magnis laborib⁹ q ſibi ab Euryſtheo Iunõis noĩe ĩperati fuerãt funct⁹:cũ in Pheneo arcadiæ oppido q̃nquẽnium fuiſſet:inde ſpõte diſcedẽs in etholiã,p̃fect⁹: atq; cũ nondũ legitimã p̃le:nec uxorẽ haberet:Deyanirã Oenei filiã iã defuncto Meleagro ſibi deſpõſatã uxorẽ accepit:ſed triẽnio poſt deyaniræ nuptias cũ eurynomũ puerũ miniſtrũ paruo errore lapſum pugno p̃cuſſum occidiſſet inuitus:dolore p̃cuſſus Calidõe receſſit cũ deyanira uxore & Hyllo puero ex ea ſuſcepto:cũ in itinere ad Euenũ flumẽ ueniſſet repperit Neſſum centaurũ uiatores p̃tio flumẽ tranſuehentẽ. Qui cũ Deyanirã tranſuexiſſet:eã uiolare conatus eſt: cũ Hercules in alia ripa eſſet:qua uiri opẽ implorante Hercules eũ ſagitta tranſfixit. Ille ne moreref inultus: pollicitus ẽ Deyaniræ:ſe medicamẽtũ traditurum quo nullã aliam p̃ter ſe mulierem Hercules unq̃ appeteret:iuſſit itaq;:ut oleo cũ ſanguine ex uulnere ſuo & ſagitta defluente cõmixto herculis tunicã ungeret:ſic enim fore: ut nullã aliam mulierem p̃ter ſe appeteret:cum. Neſſus expiraſſet:illa clam Hercule:quod erat mãdatum effecit. Hercules aliquãto poſt Oechaliam uenit:& contra Euryti regis Oechaliæ filios:q̃m iolen ſororẽ ſuam ante ei promiſſam uxorẽ negauerant exercitum duxit:auxiliantibuſq; arcadibus:qui eum ex Pheneo diſcedentem ſecuti erant urbe expugnata Euryti filios occidit:& cum iole captiua ex Euboea in montem Ceneũ profectus eſt ibi ſacra facturus Lychan aũt famulũ domeſticũ clam ad Deyaniram in Thrachinam ubi eam reliquerat miſit:ut ei ueſtem qua in ſacris uti conſueuerat afferret:Deyanira uero amore ioles percepto cupiens ſe omnibus amore p̃ferri tunicã iuxta Centauri conſilium tinctam Lychæ rei inſcio herculi deferendam tradidit: qua Hercules indutus medicamenti ui paulatim inualeſcente maximo dolore torqueri cœpit: itaq; Lychã ueſtis latorẽ primũ occidit:ac morbo magis quottidie inualeſcente Lyciniũ & Iolaũ delphos ad Apollinẽ miſit:ut morbi remedia ſciſcitarenẽ:oraculũ iuſſit herculem ferri cũ apparatu bellico in Oetã mõtẽ,ibiq; ,p pe eã ingentẽ ſtrui pyrã:de reliquis Ioui curã fore:qui cũ Iolao erant iuſſa Apollinis exequentes: qđ futuꝝ erat ſuſpicabanẽ:hercules deſperata ſalute in pyrã cõſcendit. ſolus philoctetes in gratiã ſagittaꝝ quas ei Hercules reliquit:pyrã ſuccendit:ſubitoq; fulminibus circũcadentibus pyra exuſta eſt:accedẽte Iolao ut oſſa colligeret:nullo penitus repto creditũ eſt herculẽ ad deos tranſlatũ:eiq; ut heroi ſacra q̃dam inſtituta ſunt:interea anteq̃ moreref cũ magna ui ueneni uexaref. Deyanira calamitate herculis ſtupefacta:cũ cãm tanti mali a ſe ,p̃fectã ſciret:laqueo uitã finiſſe dicię:ſed poeta nũc fingit Deyanirã anteq̃ ſe interficeret ſcripſiſſe ad herculẽ cõquerens quod turpi amore Ioles ſuccubuerit.& a legitimo alienatus ſit:deinde interſcribendũ fingit eã accepiſſe nunciũ de calamitate herculis:quẽ grauiſſimo dolore torqueri audierat ,p̃pter tunicã a ſe miſſam: itaq; poſtquã excuſauit ſe propter amorẽ hoc feciſſe, affirmat ſe eſſe morituã. ¶ Gratulor. lætor.

Pars laborũ herculis

Herculis mors

Deianiræ ſuſpendium

Oechalia

Oechaliā urbē Euboeæ:ī q̄ regnauit euryt⁹:licet Stra.dicat eē ī thessalia ī euboea:& ī arcadia:hāc expugnauit Hercules pp iolē sibi negatā ut supra dixius:& ei⁹fratres iterfecit:atq₃ ut alii uolūt ēt patrē. Accedere: adiungi. Nostris titulis:nris uictoriis & laudibus:nostris autem dixit:quia laudes mariti etiam suas existimat. Victorem.s.te. Succubuisse:uictū fuisse. Victæ.s.iolæ. Pelasgiacas græcas.

Fama pelasgiacas subito puenit in urbes
Decolor:& factis inficianda tuis.
Quē nunquā iuno:seriesq₃ imēsa labog
Fregerit:huic iolem imposuisse iugum
Hoc uelit euristhe⁹ uelit hoc germana to
Lętaq₃ sit uitę labe nouerca tuę.(nātis:
At non ille uenis:cui nox si creditur una,
Non tanti:ut tantus concipere fuit:
Pl⁹ tibi quā iuno nocuit uen⁹ illa p̄mēdo
Sustulit:hæc hūili sub pede colla tenet
Respice uindicib⁹ pacatū uiribus orbem
Qua latā nere⁹ cærulus ambit humo.
Sʒ tibi ps terræ:tibi se tota æquora debēt
Implesti meritis solis utranq₃ domum.
Quod te laturū ē:cœlū prius ipse tulisti:
Herculæ supposito sydera fulsit atlas.
Quid nisi notitia ē misero q̄sita pudori:
Si cumulas stupri facta priora nota.

ANTO.

Vbi hercules filauerit;

Fomentū odii iunonis in herculem

Labes qd sit

Quot noctib⁹ iuppiter herculē cōcepit

Serui quo pacto liberabantur

Quāobrē hercules cœlū sustinuisse dictus sit

Fama decolor:contaminata: translatio,ab infecto panno. Inficianda: neganda:& quæ factis prioribus minime cōueniret. Quem nū.iu.ecce qđ maximū ē uñ tot q̄relæ nascant:ut post multa facta ingētia puellæ succubuerit:nā apđ Iolē dicit hercules filasse:& q̄ apud Omphalē Lydiā tulisse scri. Dio.eadē apđ hāc exercuisse. Hoc ue.eury.uitupat factū ex uolūtate aduersario℞.qd aliud īqt eurysthe⁹ & iuno cupiūt:q̄ ut te deprimāt & facti nouitate supiora deformēt. A te iouis nū.iunōis cā mētē turbauit:ut scri.Home.nā ī cōcilio deo℞ illū iactare coegit eo die ex suo genere fore:ut nasceret argis : q finitimis imparet:qđ cū iureiurādo firmasset:iuno in terrā descēdit argos petit.Alcmenæ partū distulit:Stheleni ex Perso nati uxorē:septē tm̄ mēsiū fœtū Eurysteū edere coegit:rē deīde ioui detulit:q tūc cœlo pepulit:& herculē euristeo seruire iussit cui ut ,pmiserat argiuo℞ regnū datū ē. Labe uitæ:uiuēdi dedecore: & pstitit in trāslatiōe. Est enī labes:q casu subito leuia inficit. At nō ille ue.sermonē suspēdas nō inqt talē te p̄stas. Nō una nox : si Diodo.credim⁹ ex trib⁹noctib⁹unā fecit iuppiter:ut herculē cōcipet:iō Plautinus Sosia ī amphitriōe fabula putat Nocturnū obdormiuisse ebriū solēq₃ in cōuiuiis cōmoratū plusculū:cū noctē illā lōgiorē sero uidisset. Substulit:nomē dedit. Trāslatio ē ab his q in sūmo loco siti undiq₃ circūspectant. Respice uin.ponit ante oculos priora ut cōparatiōe p̄ris uituperet factū. Vindicibus pacatū:mōstris liberatū:& q̄si ex seruitute in libertatē assertū:ducta trāslatiōe a seruis: q uindicta liberant. Nere⁹:orbē terrarū ītelligit : quē ī medio aquæ positū,instar insulæ scri. Plat. Solis utrāq₃ domū: solis domū in oriēte & occidēte esse scribūt. Cœlū prius ipse tulisti:Hercules cœlū humeris sustinuisse tradit : qm̄ postq̄ a pirhatis:quos Cusiris miserat.raptas hespidas atlāti restituit:ab illo edoctus ē astrologiā ipseq₃ in græciā prim⁹sperā attulit. Fulsit:substinuit. Noticia.nois amplitudo:quo uerbo in culice utit. Vir.Notitiæq₃ ducū uoces.Geminos angues.Plautino carmine notum est infantē Herculē in cuius duos a iunone missos angues apphensis utrisq₃ faucibus trucidasse.

VBER.

Inficiari a quo īfitiæ qd ,pprie sit

Iuppiter q̄re tonās dictus sit

Labes improprie qd sit

Oceanus quid sit

Hercules astronomus

Decolor:turpis. Inficiāda.i.negāda:nā īficiari negare sign̄at:uñ īficiæ tm̄ pluralis numeri quo noīe utimur cū eo:ut eo īficias.i.nego:& tuis īficias:&c. Iuno q̄ sp cōata ē te oppriere. Series:ordo & nūerus:nā plurimos labores passus ē. Huic.s.tibi. Imposuisse:iugū.i.domuisse te:tractū a bob⁹ ē āt ordo fama,decolor &c.uēit iolē iposuisse iugū huic quē iuno & īmēsa series lab.nūquā fregerit. Hoc ue.q.d.facis qđ placet inimicis tuis:qa cū cupiāt tuū dedec⁹:gaudēt qđa mulier sis subiugat⁹. Eurysthe⁹:rex q tibi labores īperat. Germana to.iuno soror iouis:q tonās dr̄:qa & tōitrua ciet:& fulmīa mittit. Sit.i.erit. Nouerca:ipa iuno q̄ ē nouerca tua:nā hercules fili⁹fuit iouis ex alcmena. Labe:macula:turpitudie:alias ponit ,p ruina a labēdo ut apđ Vir.li.ii.æñ.Hic mihi prīa mali labes. At nō:icrepat ip̄m qđ ñ rñdeat spōi:q̄ de eo fuit hēda: qa nō una nocte generari potuit:sʒ cōiūctis trib⁹noctib⁹simul:ut fabulæ tradūt:ex quo debuit eē uitæ magis admirādæ. Nō ue.nō exhibes te:nō appares. Ille:talis. Cui:q̄li. Vna:sola qa gēinata ē nox. Nō fu.tā.nō sufficit. Vt cō.i.ut generareris. Tāt⁹:tā magn⁹tā fortis. Illa.s.iuno. Sustulit:exaltauit. Premēdo:dū p̄mit. Hæc.s.uen⁹. Respice:cōsidera. Pacatū:pacificatū. Vindicib⁹:defēsatricib⁹uel ultricib⁹:nā hercules ad tollēda mōstra q̄ ī q̄libet pte orbis terra℞ nocebāt hoib⁹,ppabat ide Luca.terras mōstris æquorq₃ leuātē Magnanimū alcidē libycas exciuit ī oras:& Vir.li.viii.Nā maxim⁹ ultor. Tergēini nece Geryōis: spoliisq₃ supb⁹Alcides aderat. Qua la.i.p totū orbē terra℞. Nere⁹.i.oceāus:posuit.n.deū ,p mari ocean⁹ aūt circuit ip̄am terrā.Oui.prio met. Tū freta diffudit: rapidisq₃ tumescere uētis Iussit: & ambitæ circūdare littora terræ. Pax terræ.i.terra pacata a te. Debet se tibi.i.tibi ē obligata: & pax ē pp te cauēdū est aūt ne legat ps terræ qa cōtrariū cēt qđ dixit supi⁹ qua latā Nereus &c.utrāq₃ domū solis.i.orientē: & occidētem. Meritis:bñficiis tuis. Tulisti:humeris sustinuisti. Quod est laturū te:qa tuis uirtutibus es ascensurus cœlū. Hercule:ferunt.n.fabulæ herculē ,p atlāte cœlū sustinuisse.qđ iō fictū ē:qa ei successit in astrologia. Fulsit:sustētauit. Quid nisi:sensus est qd tibi cōparasti per hæc tua clara facta:nisi ut nūc magis cognoscat dedecus tuū. Quid.s.ē q̄sitū. Nisi ē q̄sita noticia.i.cognitio. Pudori:dedecori tuo nā quo aliqs clarior ē:si qd turpe facit:eo magis cognoscit eius turpitudo.Iuuenalis Omne animi uitiū tanto cōspectius in se.Crimen habet:quanto maior qui peccat habet. Si cumulas:auges. Nota:macula:uitio. Stupri:adulterii & libidinis:idest si factis tuis prioribus claris & magnis:addis nunc turpitudinem libidinis.

¶ Dignus ioue:ut iouis fili⁹ diceretis. ¶ Cœpisti me.cõmẽdati⁹ egisti ĩfantiã q̃ uirilitatẽ. ¶ Vltima q̃ agunt matura ætate. ¶ Cedũt:iferiora sũt. ¶ Primis:ætate puerili gestis. ¶ Dissimiles.nõ cõueniũt: gesta sũt.n.pro ætate dissimilia. ¶ Quẽ nõ mil.fe.hypbole utit. ¶ Sthenelei⁹ ho.eurysteũ stheneli filiũ significat:quẽ dixius certamia herculi supãda ꝓponere. ¶ At bñ nu.fe.ironia ẽ. ¶ Sitq̃ so.de ioue ĩtelligit:cui fulgura assignam⁹. ¶ Quã ma.iæq̃.similitudie ironiã ꝓbat. ¶ Minor:q̃ genere aut re maioꝝ uirtute ẽ ĩferior. ¶ Nõ ho.est sed on⁹:loc⁹ ẽ q uiolẽta definitio dr:est inqt puellis dãno ꝓstare forma:qm̃ ea ẽ quæ illas ꝓstãtiorib⁹ cõci iat:& cõiugio iũgit. ¶ Species:formæ decor. ¶ Nube pa.nõ ma.iori. ¶ Vir mi.se.ab.icõmoda sui cõiugii exprimit. ¶ Opata: opari dicimur:cũ sacroꝝ mysteria tractam⁹.Habeo inqt uota cũ sacris ꝓ salute cõiugis. ¶ Inter ser.patos a sõniis. ¶ Iactor:uexor:uexãt me ĩ sõniis mõstra. ¶ Petita:aio agitata. ¶ Arcana nocte:q̃ ẽ maxĩa curaꝝ nutrix. ¶ Aucupor: diligẽti inqsitiõe scrutor:trãslatio ab aucupib⁹.Murmura: qd de hercule ferat:cũ nihil certi habeam⁹. ¶ Speq̃ timor du.cũ dubiũ sit qcqd afferꝭ cõflictamur inter spẽ & metũ. ¶ Mater:alcmenã sĩgñat:q̃ phinei:q̃ ẽ arcadũ urbs ꝓcul ab hercule degebat ad q̃ cũ iphiclo & iolao eiecerat eurysthe⁹: cũ hercu.postq̃ euritionẽ cẽtauꝝ trucidauit tyrithũ rediit.

Te ne ferũt gẽinos ꝓssisse tẽaciter ãgues:
Cum tener in cunis iã ioue dign⁹ eras.
Cœpisti meli⁹:quã desinis:ultima primis
Cædunt:dissimiles hic uir:& ille puer.
Quẽ ñ mille feræ:quẽ ñ sthenelei⁹ hostis
Nõ potuit iuno uincere:uicit amor.
At bñ nupta feror:qa noior hercul' uxor
Sitq̃ socer rapidis q tonat altus equis.
Quã male ĩæq̃les ueniũt ad aratra iuuẽci
Tã ꝓmiꝭ magno cõiuge nupta mior.
Nõ honor ẽ:sed onus spẽs læsura ferẽtes
Si qua uoles apte nubere:nube pari.
Vir mihi sẽp abest:& cõiuge notior hospes
Mõstraq̃ terribiles persequitur q̃ feras.
Ipsa domo uidua uotis operata pudicis
Torqueor ĩfesto ne uir ab hoste cadat.
Inter serpentes aprosq̃ auidosq̃ leones.
Iactor.& hæsuros cerno ꝓ ossa canes.
Me pecudũ fibræ.simulachraq̃ iania sõni
Omniaq̃ arcana nocte petita mouent.
Aucupor ĩfœlix ĩcertæ murmura famæ.
Speq̃ timor dubia:spesq̃ timor cadit.
Mr̃ abest:q̃riturq̃ deo placuisse potenti:

¶ Te ne ferũt:te habet emphasin q.d.q nũc es ita turpis & ĩfamis. ¶ Tenaciter:fortiter:nã ut fabulis tradit. ¶ Alcmena herculẽ & iphiclũ pepit:sed herculẽ ex ioue.Iphiclũ ex amphitriõe marito genitũ.Sed cũ iuno duos serpẽtes ĩmisisset herculi iphicl⁹ de cunis terrore lapsus: suo uagitũ excitauit parẽtes:q cũ surrexissent uiderũt herculẽ ambabus manibus angentẽ angues nouercalibus odiis ĩmissos.Inde Virg.ut prima nouercæ.Mõstra manu geminosq̃ præmẽs eliserit angues.Dign⁹ Ioue.qui posses uideri genit⁹ a Ioue nõ ãt a mortali. ¶ Quã desinis.i.q̃ finis. ¶ Cedũt:sũt minora. ¶ Hic uir.i.hæc tua ætas uirilis. ¶ Et ille puer.i.tu ille puer q hæc fecisti.i.illa tua ætas puerilis. ¶ Dissimiles.s.sunt. ¶ Sthenelius hostis.i.Eurysthe⁹ Stheneli filius. ¶ Hostis:tuus. ¶ Amor uincit:quod ẽ tibi turpissimũ. ¶ At bñ: obiectio. ¶ Herculis:quasi magni uiri & filii iouis. ¶ Quã male:respõdet obiectiõni dicẽs nõ esse cõueniens matrimoniũ:ubi uir sit maior uxore:ẽ aũt sñia ad ꝑsonã.loquẽtẽ accõmodata:nã Martialis contra sentit oportere uxorẽ inferiorẽ esse uiro.Inferior matrona suo sit Prisce marito. Non aliter fiunt fœmina uirq̃ pares.Quam male:per similitudinem probat incõuenientiam amoris sui. ¶ Inæquales:aut ætate aut magnitudine & robore corporis. ¶ Veniunt:cõueniũt. ¶ Nupta:uxor. ¶ Minor:inferior cõditiõe generis & fortunæ. ¶ Nõ honor ẽ:sentẽtia ẽ color rethoric⁹. ¶ Species:dignitas. ¶ Ferentẽ:habẽtem ipam spẽm. ¶ Sed onus:sicut mihi ẽ onus qđ sim uxor tãti uiri:cũ tñ te nõ fruar:nõ honor ẽ:sed onus annomiatio ẽ color rethoric⁹. ¶ Siqua uo.sñia generalis. ¶ Pari:æq̃li tibi & ætate:& cõditiõe fortunæ. ¶ Hospes:pegrin⁹. ¶ Est notior cõiuge:qa uideo sæpi⁹ hospites:quã maritũ meũ. ¶ Mõstra:ut lernæã hydrã:& Cerbeꝝ:& Cacũ:de quo Vir.huic mõstro uulcan⁹ erat pater:mõstrũ.n.dr̃ qcqd est ꝓter naturã. ¶ Feras terribiles:ut aprũ Erymãteũ:& leonẽ nemæũ. ¶ Operata:intẽta:sacrificãs:nã opari ꝓprie ẽ sacrificia ꝑficere Vir.li.iii.æn.atuisq̃ nouis opata iuuẽt⁹.Idẽ prio geor.In primis uenerare deos atq̃ ãnua magnæ sacra refert.Cereri lætis opat⁹ in hærbis.Hor.ꝓdeat iustis opata sacris.Iuuẽa.& matutinis opaꝭ festa lucernis.i.opando hoc ẽ sacrificãdo colit: indocti ponũt ꝓ agere qd uis generaliter in quo significato nunquã inueni exẽplũ idoneũ. ¶ Torqueor:crucior. ¶ Cadat:interficiat. ¶ Ab ho.aut homine.aut fera. ¶ Iactor uersor.s.cogitatiõe:qa cogito hæc picula ĩ qb⁹ ille uersaꝭ.& uideor eẽ ĩ eisdẽ piculis:qđ accidit amãtib⁹.Vir.de Gallo ad lycoridã:q̃ erat ĩ castris.Nũc ĩsan⁹ amor duri me Martis ĩ armis Tela inter media:atq̃ aduersos detĩet hostes. ¶ Hæsuros ꝓ ossa.i.aggressuros te:nã hæsur⁹ hic ab hæreo uẽit nõ ab edo. ¶ Me pecudũ:dicit se multis mõis terreri ꝓp picula herculis. ¶ Fibræ pecudũ.i.exta q̃ inspicio:ut ĩtelligã qd sit de te futuꝝ:hæc.n.ars haruspicina dicebaꝭ.ĩspiciebãt ãt ꝓcipue fibras iocinoꝝ siue iecoꝝ & pulmonũ.Iu. ue.calido pulmõe colũbæ.Tractato armeni⁹:uel cõmagen⁹ haruspex.Pectora pulloꝝ rimãtur & exta.Catelli.iterdũ & pueri.Lucanus li.prio.Cernit tabe iecur madidũ:uenasq̃ minaces. Hostili de ꝑte uidet pulmõis hanæli.Fibra latet.Vir.li.iiii.æn.pecudũq̃ reclusis.Pectorib⁹ ĩhiãs spirãtia cõsulit exta. ¶ Simulachra inania figuræ sine corpore. ¶ Oĩa:auguria. ¶ Petita:capta. ¶ Mouent:terrẽt me. ¶ Aucupor.igro ꝑcunctãdo multos. ¶ Murmura.i.uoces. ¶ Famæ icertæ.s.de te. ¶ Speq̃ timor.i.iterdũ spes uĩcit timorẽ:quem hẽo de te:interdũ timor uincit spẽ. ¶ Mater abest:dicit qđ ĩ abñtia herculis nõ hẽt aliquẽ:q eã cõsolet. ¶ Mater.s.tua alcmena. ¶ Abest.s.hic erat.n.Deyanira ĩ Trachine ubi regnauit Ceix qñ scripsit hãc epistolã. ¶ Deo po.i.ioui.

ANTO.
Quis herculi certamina ꝓponebat
Operarii quid sit
Phineis urbs ubi locoꝝ sit
VBER.
Iphicl⁹ cuius filius fuerit
Serpẽtes ab hercule trucidati
Tria monstra ab hercule mactata
Monstrũ quid sit
Trachine ubi ceix regnauit quid sit

Nec pr̄ āphitriō. nec puer hyll⁹ adest.
Arbiter eurystheus iræ iunonis iniquæ
Sentitur nobis. iraq; longa deæ est.
Hæc mihi ferr̄ pa℞ ē: pegrīos addis amo (res
Et mater de te q̄libet esse potest.
Nō ego partheīis temeratā uallib⁹ augē.
Nec referā part⁹ hormēi nympha tuos
Nec tibi crim̄ erūt theutrātia turba soro (res:
Q uar℞ de pplo nl'la relicta tibi ē.
V na recēs crimē refertur adultera nobis

¶ Pater: Amphitriōis ē quē cū Cephalo cōtra Thelebeas & thaphos pugnasse meminit Stra. Ilus filius herculis ex Deianira: quos oēs in exiliū miserat Eurystheus. ¶ Arbiter Eurysthe⁹: itelligim⁹ qd Eurysthe⁹ de ira Iunonis iudicet q te ut illi obtēperet: qbusq; exponit mōstris. ¶ Longa: q̄ cum tot laboribus non mitigatur. ¶ Peregrinos addis amores: redit ad id quod in cā ppriū est: nō inqt me tot incōmoda uexāt sed qd' aliarū puellarum cōsuetudine noster thorus uiolatur. ¶ Quælibet: nullo adhibito iudicio: sed pro libidinis furore cuiusq; uteris lecto. ¶ Non ego pthe. Hercules cum hospitaretur apud Aloum archadiæ regē: eius filiā clam stuprauit: pater re cognita nautis qbusdā mergendam dedit: urgente partu ad Parthenium Archadiæ montem exposita inter uirgulta puerum peperit: ipsa ad nauem redit relicto infante: ad ennaplium Archadiæ portum cum descendisset: nautæ puellam dono dederūt quibusdam mercatoribus in Asiam profecturis: qui illam Theutramo misiæ regi detulerunt: expositum infantem cerua nutriuit: pastores cum illum inuenissent ad Corytum regē tulerūt: q puerum loco filii educauit: & qm̄ a cerua nutritus sit Telephus est appellatus. ¶ Ormeni nympha: astidamiam significat Ormeni filiam quam cum pater herculi negasset: hercules expugnata urbe & interempto Ormeno puellam rapuit: & ex ea Tesippum filium tulit. Theutātia turba: quinquaginta Thespis. Erichthei Atheniēsis filias ītelligit: quas Hercules una nocte stuprauit cum pater ad sacra uocatus astu uino nimio ingurgitatus iaceret: ex quibus quinquaginta liberos genuit qui Thespiade sunt cognominati: ex his duo thebis: septem thespiis mansere. Reliqui duce Iolao in Sardiniam nauigarunt ubi campestri loco Coloniam duxerunt turbā theutantiam non amisiæ rege theutanto: ut aliqui putarunt appellauit: sed a theutanto Acticæ oppido: ubi pictura uisebatur admiranda: ut hæc ab hercule gesta sunt ad quam uisendam germanicus Cæsar suo carmine descendisse testatur. ¶ Refertur adultera: de omphale Iardanæ filia Lydorum regina dicit: apud quam hercules seruiuit. Nam cū Iphitū ex turri Tyrinthia præcipitasset cæde pugnari non posse ex oraculo tulerat: nisi uenderetur precioq; Iphiti liberis satis fieret: uenditus. Omphale in seruitio latronibus regionem purgauit. Cecrops trucidauit. Syleum qui uiatores ad opus uinearum cogebat ligone substulit: demum factus liber ex Omphale filium Lamum genuit: ut Diodorus auctor est.

¶ Pater. s. tu⁹. ¶ Puer. i. fili⁹ nr̄. ¶ Arbiter eu. i. cū oēs alii desint sol⁹ eurysthe⁹ sentit̄ a me: qa quottie nouos tibi impōit labores: qb⁹ me torq̄ri necesse ē: arbiter dr̄ q toti⁹ alicui⁹ iudicii hēt potētiā: ide arbiter dr̄ q hēt auctoritatē alicui⁹ rei: ergo arbiter. i. executor: uolūtate. n. iunōis: labores herculi īperabat ut supra dixius Vir. & rerū mille labores. Rege sub eurystheo. ¶ Sētit̄: q̄si pniciosus: nā sentim⁹ pprie q̄ nos lædūt. ¶ Lenta. i. lōga: & diu durās. Pa℞ ē: nō sufficit. ¶ Ferre hæc. i. pati hos dolores & timores de piculis uitæ tuæ. ¶ Peregrīos. i. pegrinar℞ mulie℞. ¶ Quælibet. i. quis mulier: nā iā nulla ē q̄ nō tentes. ¶ De te. i. ex te. ex cōpressu & coito tuo. ¶ Non ego: cōmeōrat q̄sdā puellas: q̄s dicit fuisse cōpssas & uiolatas ab hercule: ē āt occupatio: dicit. n. se nō eē dicturā: cū maxie dicat. ¶ Augē: sic legēdū ē nō āt anguē: fuit āt auge aloei regis arcadiæ filia ab hercule cōpressa: ex quo grauida fcā pepit filiū: q postea teleph⁹ dict⁹ ē: añ uero q̄ pareret alce⁹ ei⁹ pater cognito tumore uētris filiæ nō credēs eā grauidā ex hercule: tradidit eā cuidā nautæ mergēdā: illa naui īposita doloribus part⁹ urgētib⁹ īpetrauit: ut in terrā expōeret̄ tanq̄ ad rē necessariā: & filiū apd' ptheniū mōtē in q̄dā silua pepit deinde miſicordia nautæ salutē pter spē patris cōsecuta data ē dono qbusdā ex caria in asiā pficiscētib⁹ q eā Teutrāti mysiæ regi dono dederūt: ifans a pastorib⁹ corythi regis apud ptheniū reptus ē: cui cerua ubera pbebat: quē postea coryth⁹ p filio educauit: & telephi nomē ei īposuit: qa cerua nutrit⁹ eēt: nā elaphos græce ceruū & ceruā sigñat: hic postea q̄rens matrē accepto respōso in mysiā uenit ubi inuēta matre apd' teutrātā cognit⁹ cui⁹ eēt fili⁹ in magno honore habit⁹ ē. Teutras filiis masculis carēs ei argiopē filiā despōsauit: & regni successorē reliqt q postea tpe belli troiani uolēs resistere græcis ne trāsirēt p mysiā ab achille grauiter uulnerat⁹ ē: quo uulnere cū nō posset sanari accepto respōso ab apolline ab eodē achille ite℞ uulneràt⁹ sanat⁹ ē inde Oui. in. i. de remedio. Vuln⁹ achilleo q̄ quodā fecerat hosti. Vulneris auxiliū pelias hasta tulit. Stra. li. xiii. uariat opinionē hui⁹ fabulæ. ¶ Temeratā: uiciatā. ¶ Partheniis: arcadicis. ¶ Ormēi: nympha astydamiā dicit filiā ormenii regis: q̄ cū hercules dari sibi cōiugē petiuisset: pr̄ renuit sciēs cū hr̄e Deianirā. hercules īdignat⁹ regi bellū ītulit: captaq; urbe: ac rege īterfecto astydāiā captā uiciauit: gēuitq; ex ea crisippū filiū. Diodo. scri. ¶ Nec ti. cri. er. i. nec ēt crimini a me tibi dabit̄: qd' tot sorores cōpsseris. ¶ Teutrātia tur. miror cur qdā testitia turba legēdū putēt nisi librario℞: qd' magis credo: culpa sit. nā nō testi⁹ uel testiti⁹ sed thespis athēiēsis: ut Diodo. scri. a quo thespiēsis regio denoīata ē. l. filias ex plurib⁹ fœminis gēuit: q̄s oēs hercules adhuc puer: sed robore pstās cōpssit: & ex eis. l. genuit filios oēs mares q thespiades dicti sunt: quos p iolaū in colonias trāsmisit: sed cur dixerit teutrātia turba nō satis cōpertū hēo: cū theutras regnauerit in mysia: nisi hercules ēt i mysia siue teutrāia regiōe fortasse alias sorores cōpsserit: licet nihil apd' quēq; legat̄ qd' meminerim sed oīa aut nō sunt mādata litteris: aut nō extāt: qobrē nō ausim textū corrūpere. ¶ Vna recēs: nō de iole itelligit sed de Omphale lydorū regina: cui Hercules ita seruisse dicit̄: ut oīa faceret quæ īperaret: unde Terē. in eunucho. Qui minus huic q̄ hercules seruiuit Omphale: ex hac genuit hercules lamū filiū: uñ nūc dicit Deianira.

ANTO. amphitrio q̄s fuerit Thelephii fabula cui⁹ fili⁹ fuerit & ipi⁹ fab. Partheni⁹ mons ubi loco℞ sit Astidamia q̄ fuerit & q̄ lr̄ ab hercule rapta Thespiade q fuere cu i⁹ filii & q̄ loca tēuer̄ Theutātū oppidum ubi loco℞ fuerit
Qualr̄ picturā herculis gesta ptinētē q̄ apud theutātū oppidū fuit germanic⁹ cæsar uisēdā concessit
VBER. Arbiter q̄s dicatur Sētire qd sit
Auge q̄ sit & q ex ea nat⁹ fuerit Telephus uñ nomē accepit Astydamia
Thespiēsis regio a quo denominata est Thespiēsium fabula Thespiades q fuer̄ Theutres ubi regnauerit Lamū & omphale hercules sustulit

¶ Lamo lydo:q ex lyda omphale natus ē.¶ Meāder totiēs:meāder fluui⁹ iter miletū prentēq egredit:discur rit per Phrygiā:separata Caria Lydiā ad cāpos qui Meādri dicunt flexuosum eē:ideo Stra.scribit qm multū accipiat lim.:& uario impetu modo ad hanc mō ad aliam adiiciat ripam:unde obliquitates omnes Meandrum ueteres appellarunt.¶ Suspēsa monilia:Hercules ut Diodo.placet apud omphalem pro ancilla interdum seruiuit:clauam leonis pellem arcū sagittasq omphale concessit gestare:ipse uero monilia:gēmas mitram:zonam:cæteraq mulierum gestamina sumpsit:neuitq interdū.¶ Auro:manicas aureas Phrygum Lydorumq gestamen.¶ Toris solidis:brachiis fortibus:solon lingua oscorū integrū dici Verrus autor est: unde solū & solidū.¶ Pestis nemea:leonē:quē in Nemea silua interemit hercules itelligit.Hospitat⁹ apd̄ Molorchū pastorē.¶ Tegmina:leonis pelle sinistrū humerū tegebat:uictoriæ monumētū.¶ Mitra:barbarorū ornamētū ex qua pēdebāt fasciolæ:q philtra dicebant:qm philorū instar depēderēt.¶ Popul⁹ alba:est & aliud gen⁹:quæ nigra ē: ut scribit Pli.est alba populus herculi sacra : qua sacrificātes huic deo coronabant.¶ Zona mæonia:cingulo fœmineo more lydo.¶ Imago crudi Diomedis:is est q in thracia ad tiridā oppidū cæsis hospitib⁹ equos alebat : qua pœna ipsū hercules mulctauit:equos domuit: & ad Alexādri tpa illorū gen⁹ supfuit.¶ Busiris:neptuni & libiæ epaphi fili⁹ i ægypto in locis Nilo uicinis tyrānidē exercuit:hospites mactabat.Hercules ipm peremit cū ex Aphrica i ægyptū pmearet.¶ In isto cultu:q nō ad uiros: sed ad mollissimas puellas cōueniret.¶ Eras pudēd⁹ puderet Busiridē se fateri uictā in tāta mollitie.¶ Anthe⁹ hunc terræ filiū tradūt qd̄ iō ueteres finxisse scri.Eusebi⁹:qm eēt palestræ certāinūq:q i terra exercēt pitissim⁹:hercules alti⁹ sublatū pemit.

Vnde ego sū lydo facta nouerca lamo
Meander totiēs q terris errat in iisdem
Qui lapsas in se sæpe retorquet aquas
Vidit in herculeo suspensa monilia collo
Illo:cui cœlum sarcina parua fuit.
Nō puduit fortes auro cohibere lacertos
Et solidis gemmas apposuisse toris.
Nēpe sub his aīam pestis nemea lacertis
Edidit:uñ humerus tegmina læu⁹ hēt.
Aus⁹ es hirsutos mytra redimire capillos
Aptior herculeæ populus alba comæ.
Nec te mæonia lasciuæ more puellæ:
Incingi zona dedecuisse pudet.
Nō tibi succurrit crudi diomedis imago:
Efferus humana qui dape pauit equos
Si te uidisset cultu busiris in isto:
Huic uictor uicto nēpe pudēdus eras.

¶ Vnde:ex q̄ omphale. ¶ Sū fa.nouer.la.qa cū sim uxor tua ille ē fact⁹ priuign⁹ me⁹.¶ Lydo:ex lydia:ut dixius.lydi aūt populi asiæ:q aliqñ mæonii dicti sūt: neq ullo pacto itelligēdū ē de iole qa ex ea nō suscepit lamū:neq ex lydia aut mæonia fuit:sicut hāc fuisse oñdit:cui herculē seruisse dicit.¶ Meāder fluui⁹ lydiæ:aut ut Seruius dicit Cariæ quæ est uicina lydiæ.¶ Qui errat.i.labitur & uagatur.¶ Totiēs:sæpius:qa ita flexuosus ē:ut in se uideat recurrere.¶ Retorquet:reflectit.¶ Monilia:ornamēta muliebria:quæ teste Seruio etiam segmenta dicunt:quæ tantūmodo mulieribus conueniebant:inde Iuuenalis uirum obiurgat quod segmenta induat:segmenta & lōgos habit⁹:& flamea sumit:&c.¶ Illo.s.collo.¶ Parua sarcina:paruū onus:quia sustinuisset etiā maius.¶ Nō puduit:pluribus uerbis uituperat Herculē de hac mollicie.¶ Cohibere:astringere.¶ Solidis:fortibus.¶ Toris.i.torosis.i.pulposis & neruosis membris.Persi⁹: multūq Torosa iuuētus.¶ Nempe:ostēdit turpissimū esse exornare molli & lasciuo habitu brachia:quæ res magnas:& dignas laude gesserint:quales sunt q̄s cōmemorat.¶ Pestis Nemæa.i.leo Nemeæus:quē interfecisti:in cuius facti memoriam gestas pellē ipsius leonis.¶ Leuus humerus.i.sinister:nam humerum dextrum ferebat hercules exertum & detectum:ut esset expeditior.Nemæa ut scribit Strabo silua est inter Cleonas:& per hiliuntem in qua argiui sacra faciebant:ubi Hercules Nemeæum leonem occidit:quem interdū poetæ appellant Cleonæum:a Cleone oppido nemeæ siluæ propinquo Lucan⁹ ille Cleonæi proiecit terga leonis.¶ Mitra:teste seruio nomē barbatū ē pile⁹ incuru⁹ de quo pēdebat baccarū tegmē:quo utebant lydii & phrygii.Iuue.ite qb⁹ grata ē picta lupa barbara mitra:cōueniebat āt mulierib⁹ pcipue:aut uiris mollioribus & effœminatis.Vir.Et nūc ille paris cū semiuiro comitatu Mæonia mētū mitra crineq madētē subnix⁹ &c ¶ Redimire.i.ornare.i.addere redimicula:q̄ ex mitra pēdebāt.ide Vir.li.ix.Et tunicæ manicas:& hñt redimicula mitræ.¶ Popul⁹.i.corona populea.¶ Mæonia zona.i.zona ipsius omphales.¶ Dedecuisse: turpe tibi fuisse. Hercules.n.ita omphale deditus fuit:ut omnia quæ illa iuberet faceret:& eū suo cultu instruxisse refert Ouidi.ii.fast.Dūq parāt epulas:potādaq uina ministri Cutib⁹ Alciden instruit illa suis Dat tenues tunicas getulo murice tinctas:Dat teretē zonā qua mō cincta fuit.Vētre minor zona ē:tūicarū uincla relaxat:Vt posset magnas exeruisse man⁹.Fregerat armillas nō illa ad brachia factas. Scindebāt magni uincula parua pedes. ¶ Nō tibi:cōmemorat ei⁹ ante acta fortia:q̄ deberēt ipm deterrere a talib⁹ lasciuiis.¶ Succurrit:uenit in mētē.¶ Crudi:uiolenti:& inhumani.¶ Efferus:ualde ferus.¶ Pauit:aluit.¶ Hu.Dape.hic Trax tyrān⁹ sæuissim⁹ humanis hospitū carnib⁹ equos equasq suas alebat:& capita suis tectis affigebat quē hercules iterfecit:& eo dē supplicio affecit:quo ille hospites.¶ Si te uidisset:Busyris rex ægypti ad puocandū Nili inundationem hospites solebat immolare:hoc gen⁹ sacrificii primū expertus est in Thrasium a quo sibi mōstratum fuerat Ouidius de arte amādi.Dicitur Aegyptus caruisse iuuantibus arua.Imbribus atq annos sicca fuisse nouem. Cū Thrasius Busyrin adit:mōstratq piari.Hospitis effuso sanguine posse iouem.Illi busyris fies iouis hostia prius Inquit:& Aegypto tu dabis hospes aquā:cum autem uellet immolare etiam Herculem:hercules eum interfecit.¶ Isto cultu:isto ornatu muliebri & lasciuo.¶ Pudendus eras.i.fuisset ei pudor a te uinci.

ANTO.
Meander fluui⁹ qs sit & quo labatur
Phrygū & lydorū gestamē. qd̄ fuerit
Solō oscorū lingua quid sit
Vbi hercules leonē iteremerit
Mitra qd sit
Popul⁹ duplex alba .s.& nigra priore tñ herculi dicata
Diōedes ab hercule trucidatus

VBER.
Lidy alio noīe mæonii q sint
Meander ubi locorum sit
Segmēta q̄ ornamēta sint
Leo nemeus qui & cleoneus
Herculis habitus
Nemæa silua q̄ & ubi locorum sit
Mitra qd sit & q ea utebantur
Redimicula quæ sint
Diōedes

Busyris

ANTO. Ionia q̄ regio sit Calathus qd sit Scutica q̄ materia fiebat Aper q̄liter ab hercule capt⁹ fuerit Tegeæ oppidum ubi locorum sit Erymāth⁹ mōs ubi nam sit Diōedis feritas Geryonis fabula Cerberi trucidati ab hercule fabula & ipsi⁹ allegoria VBER. Ionia Erymāth⁹ Geriō ubi regnauerit & fabulæ allegoria Geryōes quo pacto declinet̄ Cerberus Serpens lernæa Anthæus

¶Detrahat:si fieri posset:detrahere cōaret. ¶Puellas:iōiacas:omphales lidiæ pedisse q̄s ionia asiæ ps ē mīo ris:meōia iōia:lidia:migdōia iūgūt adeo ut uix assignari possint limites.ut Stra.mēinit:unū poetæ hæc nōia cōfūdere cōsueuerūt. ¶Calathū:qlū:siue q̄s illū sigñat quo puellæ & unguēta:& lanas recōdūt. ¶Repēdis: in idē pōd⁹filās deducis. ¶Scuticæ treme.ha.ex corio scutica fiebat ad uerberādos seruos nā scytō latine corīū iterp̄tamur. ¶Dissimulāda:q̄ in eo hitu erāt tacēda. ¶Hydros elysos:īfantē herculē angues gemios trucidasse scripsim⁹. ¶Vt tegeæ⁹ ap:aprū ex arcadia uiuū ad eurystheū ꝑtulit:quo mōstro ꝑterrit⁹ i æreo uase se clausit. ¶Tegeæ:arcadiæ oppidū. ¶Erymāth⁹:erymāto arcadiæ monte ap q regionē uastabat stabulari cōsueuerat. ¶Affixa penatib⁹ora:Diomedes thraciæ rex hoīpitū ora: quos apponebat eqs deuorādis postib⁹affigebat. ¶Prodigiūq; triplex:de geryōe ītelligit:quē tricorporē fuisse tradūt q̄ ideo fictū eē scri.Diodo.qm̄ crisaur⁹tres habuerit filios fortissimos ꝓpugnatores cū trib⁹exercitib⁹qb⁹ singulari certamīe sup̄atis:hercules boues in italiā abegit. ¶Hyberi:hispani in hispania regnauit geriō. ¶In trib⁹ un⁹erat: erat geriō un⁹ex trib⁹corporib⁹. ¶Inq; ca.to.cerbeꝝ ab inferis traxisse herculē in fabulis ē.Eccathe⁹milesi⁹scribit serpētē fuisse i tenaro laconiæ ꝓmōtorio:cui⁹ueneno mortales extinguebant̄:& qm̄ i tenaro ad īferos dr̄ eē adit⁹ ditis canē dixerūt:quē cū hercules trucidasset:nata ē fabula herculē canē tricipitē interemisse. ¶Implicitis an.nā pro pilis angues habebat:& iō centū geminū cerberū Orati⁹ appellat. ¶Quæ redūdabat fœcūdo uulnere serpens:hydrā lerneā sigñat:quā alii centū:alii qnquaginta habuisse ceruices scribūt:ex quib⁹si qua amputaret̄ duæ renascebant̄.nā hercules adiut⁹iolao sup̄auit:q illius iussu flāma inurebat si quā hercules amputasset.Strabo hydrā fuisse scribit lernā paludem quam Hercules siccauit. ¶Fœcūdo uulnere: qm̄ ex una amputata nascebant̄ geminæ ceruices.

¶Detrahat:p detraheret.i.auferret. ¶Iōiacas puel.i.mæonias:nā iōia regio asiæ ē finitima meādro. ¶Dñæ:omphales. ¶Nō fugis:nō caues ¶Rasilib⁹politis:q̄si rasis.Vir.& torno rasile buxū. ¶Crassa.i.magna nō aūt legēdū ē grossa. ¶Deducis:nes. ¶Repēdis:ad pēsum reddis:tu quoq; sicut ancillæ. ¶Cōminuere:fregere. ¶Habēis:loris. ¶Præconia:laudes. ¶Triūphi:uictoriæ tuæ alii codices hēnt eximiis pōpis īmania semina laudū. ¶Dissimulāda:celāda tacēda. ¶Scilicet:dicit ea:q narrat hercules. ¶Elisos:strāgulatos:ꝓfocatos. ¶Inuoluisse:diuisis syllabis legēdū ē: sicut alibi debuerāt fusos euoluisse meos. ¶Immanes hy.maximos angues:supra dixius hāc fabulā. ¶Tegeæ⁹:arcadic⁹. ¶Erymāto.mōte arcadiæ:illic enim interfecit aprum uastātē regionē. ¶Incubat:iacet. ¶Penatib⁹:tectis. ¶Threiciis.i.Diōedis. ¶Ora:capita. ¶Eq:pigues: supra uisa ē fabula. ¶Prodigiū triplex.geriōes:ut fabulæ tradūt: rex regnauit i gadib⁹hispāiæ quē locū erytrā appellāt: quē tricorporē fuisse fabulant̄:ditissimūq; pecoris:qd'hercules eo sup̄ato in italiā aduexisse dr̄. Diodo.dicit chrisauri filios trib⁹magnis exercit⁹fidētes ab hercule sup̄atos:& greges boū deuicta hyberia secū abductos. ¶Prodigiū: mōstrū. ¶Triplex:tricorpor. ¶Hyberi:hispani. ¶Geryones priæ ē declinationis:declinat̄.n.sicut Anchises. ¶Vn⁹erat ī trib⁹:qa un⁹erat:licet tria corpora hēret secūdū fabulas. ¶Cerber⁹:mōstrū est tria capita habens dicit̄ aūt uestibulū tartari seruare:hūc cerbeꝝ triplici cathena uinctū hercules ad supos iussu Eurysthei traxisse dicit̄:cū prius Athenis mysteriis Eleusinæ cereris initiat⁹fuisset. ¶In totidē canes.i.in tres: ut geryones.i. totidē capita canina. ¶Ab uno trūco.i.ab uno corpore. ¶Digest⁹:diuisus. ¶Quæq; redūdabat.Serpētē dicit lernæā ex cui⁹corpore:ut Diodo.scri.cētū ꝓdibāt serpētē capite ceruices:quaꝝ singulis cæsis duæ renascebant̄:ob eāq; rem minime uinci posse uidebat̄:cū pars amputata ualidior efficeretur: hanc difficultatē Hercules arte superans iolaum monuit:ut incisam ceruicē subito face lignea inureret:ne sanguis efflueret: hoc pacto superata bellua sagittas suas eo sanguine tinxit:quo illarū uulnus mortiferꝝ redderet̄. ¶Redundabat: abundabat:& ualidior efficiebat̄. ¶Diues ab suis damnis:quia quanto magis amputabatur: tanto plura capita habebat:ut supradictū est. ¶Quodq; inter Anthæum ītelligit filium terræ:corporis robore:ac palæstra præclarum in libya:qui multos externos secum certamine congressos occiderat:hunc Hercules: & uiribus: & arte superatū interfecit:nam cum uires a terra matre assumeret simulans se cadere.hercules eum ita sustulit.ut terrā tangere non sineret:ex quo ille matris auxilio priuatus:īter lacertos herculis elisus expirauit.

Detrahat antheus duro redimicula collo
Ne pigeat molli succubuisse uiro.
Inter ioniacas calathum tenuisse puellas
Diceris & dominæ pertimuisse minas.
Nō pudet alcide uictricē mille laborum
Rasilibus calathis īposuisse manum.
Crassaq; robusto deducis pollice fila:
Aequaq; formosæ pēsa rependis heræ.
Ah quotiēs:digitis dū torq̄s stamia duris
Præualidæ fusos comminuere manus.
Diceris infœlix scuticæ tremefact⁹ hēnis
Ante pedes dominæ pertimuisse minas
Eximiis pompis præconia sūma triūphi:
Factaq; narrabas dissimulanda tibi.
Scilicet immanes elysos faucib⁹hydros:
Infantem caudis inuoluisse manum.
Vt tegeæus ap cupressi fero erymanthos:
Incubat:& uasto pondere lędit humū.
Non tibi threiciis affixa penatibus ora
Nō hominū pigues cęde tacētur equę
Prodigiūq; triplex armenti diues iberi
Geryones:quāuis in tribus unus erat.
Inq; canes totidem trūco digest⁹ ab uno
Cerber⁹:īplicitis angue mināte comis
Quęq; redūdabat fœcūdo uulnere ſpēs
Fertilis:& damnis diues ab ipsa suis.
Qđq; īter læuūq; latus: dextrūq; lacertū

Pergraue onus. Antheũ significat quem altius sublatũ ab hercule.ne matris auxiliũ sentiret trucidatũ diximus. Agmẽ eque. Cẽtauros exprimit q supna parte uiri:inferna hoies tradunt:hos hercules trucidauit:cũ in domũ Pholi cẽtauri impetũ facerent ad odorem uini accurrẽtes q Diony. pholo dederat:ut in aduentũ herculis asseruaret:ceciderũt in prælio:ageus:amphion:hyporion:orios:isophiles:melancheres:thereos:dr pos:phryxus:pholus i sepeliẽdis cẽtauris cũ herculis sagittas admiraret seipm uulnerãs cecidit hercules illũ sepeliuit:& mõti nomẽ dedit:q adhuc nomẽ in thessalia pholus dicit:alii tradũt:iõ hos semie quos putatos in thessalia:qm primi thessali ex equo pugnare reperierũt.

ANTO. Cẽtaurorũ pugna cũ hercule & q eorũ nomina fuere

Per graue cõpressa fauce pepẽdit on9.
Et male cõfisũ pedib9:formaq bimẽbri
Pulsum thessalicis agmẽ eqstre iugis.
Hæc tu sidonio potes insignitus amictu
Dicere:non cultu lingua retenta silet.
Se quoq nympha tuis ornauit iardãis ar(mis
Et tulit e capto nota trophæa uiro.
Inunc:tolle aios:& fortia facta recense:
Quod tu non esses iure uir.illa fuit.
Qua tãto minor es.q̃to te maxime rerũ
Quam quos uicisti:uincere mai9 erat.
Illi procedit rerum mensura tuarum:
Cede bõis.heres laudis amica tuæ est.
O pudor.hirsuti costis exuta leonis
Aspera texerunt uellera molle latus.
Falleris:& nescis:nõ sunt spolia ista leõis:
Sed tua:tuq feræ uictor es.illa tui.
Fœmina tela tulit lerneis atra uenenis:
Ferre grauẽ lana uix satis apta colum.
Instruxitq manũ claua domitrice ferarũ:
Vidit & in speculo coniugis arma sui.
Hæc tñ audierã.licuit nõ credere famæ:
En uẽit ad sensus mollis ab aure dolor.
Ante meos oculos adducit aduẽa pellex:
Nec mihi quæ patior dissimulare licet.
Nõ sinis auerti.mediam captiua p urbẽ:
Inuitis oculis aspicienda uenit.
Non uenit incultis captarũ more capillis:
Fortunam uultu fassa tegente suo.
Ingreditur late lato spectabilis auro:
Qualr in phrygia tu quoq cult9 eras.

Confisum pedib9:hoc aũt ad pnicitatem centaurorũ referẽdũ est:uel q in pugna terra mr cẽtaurorũ nebulas misit:ut madenti solo hercules laberet. Iugis thessalicis:in montib9 thessaliæ pugna hæc in pholo monte gesta dicit: amictu sid.ornatu purpureo. Sidon urbs phœniciæ: unde pstantior inficiebat purpura. Nympha iardanis: nõ dardanis legẽdũ est:sed iardãis:erat.n.ut dixim9 omphale iardani filia:q̃ & clauam & leonis pellẽ &c.herculis arma gestare uoluit. Mẽsura:amplitudo rerũ gestarũ. Procedit illi:ad omphales laudẽ accedũt. Cede bonis:tuas laudes nõ iactites & est ab his trãslatio:quorũ mai9 est æs alienũ: quã sũma:q cũ soluere neqant bõis cedũt. O pudor.ab exclamatione patos mouet. Molle.lasciuæ puellæ. Feræ:leonis.tu inqt leoni pellẽ detraxisti:omphales uero te illa spoliauit. Atra:tincta sanguine lerneæ hydræ:qd uenenũ fuit. Hoc tñ audierãt:trãsit ne q̃rimoniã pñtis facti de decore iustã iudicet:q cũ omphale inqt turpiter gesta sũt qa tñ audiui negari potuerũt:sed de Iole dissimulare nõ licet. Ad sensus uisum idicat. Nã more regio icedẽtem Iolem uiderat:qd de amoris herculis coniectura faciebat. Aduena pellex:Iolẽ significat:q̃ ex Oechalia Tyrinthum ducebat. Per urbem: Tyrinthũ:ubi deianira degebat. Nec uẽit in cultis:cõiectura firmat a signis:passis crinib9 reginæ añ triũphũ incedebãt captiuæ.

Pholus mons ubi nã locorũ sit

Sidõ urbs ubi locorum sit

Omphale cuius filia fuerit

Deianiræ domiciliũ

Compssa:astricta. Et male cõfixũ:Cẽtauri ex Ixionẽ: & nube geniti Thessaliã icolentes odore & uetustate uini qd pholus cẽtaurus a Dionysio sibi datũ reserauerat in honore herculis cũ eũ hospitio suscepisset.ebrii facti domum pholi magno ipetu igressi diripe conati sũt quos licet fortissimos:& mris Nubis imbrẽ effundẽtis auxilio usos.Hercules tñ ptim occidit:ptim fugauit. Male cõfisum pe.qa uelocitate sua fræti effugere nõ potuerũt. Formaq bi.i. humana & eqna in qua maius ierat robur. Sidõio.i.purpureo:q mulierib9 cõuenit. Nõ silet:nõ debet silere ppudore. Cultu:q te nõ decet. Nympha dardãis.i.omphale. Dardanis.i.phrygia:nã mæones & lydi a dextra sunt phrygiæ maioris:ut scri.Stra.nec de Iole possum9 itelligere. Ornauit.istruxit.armauit. Nota.clara. E capto uiro:ex te quẽ cepit & triũphauit. Inũc icrepatio est p irrisionẽ. Recẽse:narrat. Q.d.s.eẽ uir. Tu nõ eẽs.i.eẽ nõ deberes:qa melius eẽs fœmina q̃ uir. Qua tãto dicit qd q̃to difficili9 fuit Herculi uincere seipm q̃ eos quos uicit:tãto est Omphale eo maior:qa uicit eũ. Procedit.i.euenit. Hæres tuæ laudis:qa tu ex ea decidis:& ipa ei succedit.

VBER. Centaurorũ origo & eorum pugna

Mæões & lydi ubi locorum sint

O pudor:amplificat hoc dedecus Herculis:qd passus sit amicã tegmine suo:& armis instrui. Vellera pellis. Exuta costis:dixim9 supra ex pelle leõis Nemeæi Herculẽ fecisse sibi tegmẽ corpis. Texerũt molle latus.i.fœmineũ. Spolia dñr:quæ hosti eripiunt in uictoria:dicit illa pellis qua illa iduta est:nõ signãt qd tu uiceris leonẽ:sed qd illa te uicerit:& ex te spolia abstulerit. Illa tu.s.uictrix. Atra tĩcta. Lernæis uenenis. Dixim9 supra in fabula Hydræ lerneæ. Grauẽ.plenã. Claua:Hercules.n.claua ad domãdas feras usus dr quã Vulcan9 simul cũ Thorace ob meritũ uirtutis ei dedisse dr. In speculo:quo mulieres pcipue utunt:hæc aũt sumpsisse Omphalẽ scri.Ouidi.lib.ii.fastorũ:Illa capit clauãq grauem:spoliũq leonis.Conditaq in pharetra tela minora sua. Tm:solũmõ. Audierã:nõ aũt uiderã. Licuit:potui. Famæ:quæ de rebus supradictis ferebat. En:demõstrantis ẽ. Ad sen.ad uisũ. Ab au.i.ab auditu. Aduẽa:pegria:& nũc Iolen itelligit:nã ut supra uidimus:enumerauit mulieres q̃s Hercules amauit:usq ad iolẽ:q̃ fuit ultia. Dissimulare occultare:& tacere. Auerti:amoueri a me. Captiua:ut supra dixius i argumẽto episto. Oculis me. Fassa.i.cõfessa & testificata. Fortunã suã.i.aduersã. Tegẽdo uul.sicut illæ:q̃ sũt i tã misa fortũa facere solẽt.

Spolia q̃ dicantur

Quib9 arinis a uulcano hercules dõatus fuerit

En q̃ pars orõnis sit

ANTO. ¶Dat uultũ populo sublime: id nõ cãptiuitatis: sed fastus & impii signũ est. ¶ Viuo parẽte: ĩcedit ut si uiuus pater Eurythus oechaliæ triũphũ duceret. ¶ Forsitã expulsa: Hercules ꝓ uxore Iolẽ ducebat iõ ĩuidiose deianira diuortiũ uidet̃ obiicere. ¶ Oetholide: cõmentatio est a patria œtholia pelopõnesi pars dicta ab œtholo endimiõis filio: eã tenuerũt reges nobilissimi: Agrius: Melas & œneus deianiræ pr̃. ¶ Famosus hymẽ: hymeneũ ĩfamem dicit: qm̃ adulteros iungeret. ¶ Turpia: adulteria: & incesta. ¶ Mens fugit admonitu: patos mouet̃ ex imagine. ¶ Admonitu: reꝝ tuaꝝ recordatiõe. ¶ Sine crimie: qm̃ me gessi ꝓ cõiuge: nõ pellice: ut Omphale & iole. ¶ Pugnæ bis ti. cã fui: primũ cũ acheloo: deide cũ nesso Cẽtauro ꝓ deianira Hercules pugnauit. ¶ Cornua flẽs legit rapi. achelo. in un. achelo⁹ Aetholiæ rex fuit ut tustissimus nomẽ dedit fluuio: q ĩter ætholiã & acarnaniã fluit: cũ antea thoas appellaret̃: primus post diluuiũ e terra emersit: iõ ꝓ aqua acheloũ usurpauit: in geor. Virgili. Poculaq; in uẽtis acheloia miscuit uuis cũ Hercule ꝓ deianiræ cõiugio pugnauit: primũ sub forma serpẽtis: deinde ut taur⁹: cui cornu Hercules ꝑfregit: q; excepunt nymphæ & reb⁹ oĩbus repletũ Cornucopiæ est appellatũ Hercules cũ illud excepisset ꝓ maritali dono. Oeneo obtulit: ut Sophoclis tragœdia legit̃: ueꝝ id fictũ Strabo testat̃: qm̃ hercules effluẽtem in cãpos ætholos acheloũ in alueũ duxit. ¶ Trũca: qb⁹ erãt cornua abscisa. ¶ Semiuir occubuit: nessum cẽtauꝝ ĩtelligit quẽ Hercules trucidauit: cũ in traiiciẽdo eueno flumine deianiræ uim ĩferre uoluerit. ¶ Lernifero uenẽo: sagittis hidræ lerneæ sanguie ĩfectis saucius Nessus occubuit. ¶ Sanguis eqnus: nessus semiequus erat: qm̃ cẽtaurus: cuius sanguis erat uenenũ. ¶ Sed qd & hæc refe. apit factũ: uñ exprobratio hæc exorta sit: sed ita apte: ut facti pœnitẽtia duci uideat̃ & ꝓ culpæ ultiõe de suo interitu deliberat. ¶ Venit fa. renũciat̃. ¶ Tabe: ueneno. ¶ Tunicæ meæ: diximus ꝑ Lycã pueꝝ tunicã misisse Deianirã ĩfectã nesseo sãguie. ¶ Impia: q̃ uiꝝ ĩterimere potuisti. ¶ Oetha: ĩ oetha mõte Herculẽ ad deos migrasse dixim⁹: q ætna ꝓ ĩcẽdio legũt obscura nimis diligẽtia usi seipos decepũt.

Aetholia q̃ regio sit & uñ nomen accepit

Achelous flu. ubi locoꝝ sit & quo labat̃ & ipsi⁹ cũ Hercule ꝑgna

Nessi mors

Dat uultũ pplo sublie sub hercule uicto:
Oechaliam uiuo stare parente putes.
Forsitan expulsa oetholide deianira:
Nomine deposito pellicis uxor erit.
Eurytidos ioles atq; insani alcidæ
Turpia famosus corpa iũget hymen.
Mẽs fugit admõitu: frigusq; pãbulat art⁹
Et iacet in gremio lãguida fcã manus.
Me quoq; cũ multis: sz me sine crie amasti:
Ne pigeat: pugnę bis tibi cã fui.
Cornua flẽs legit rapidis achelo⁹ ĩ undis:
Truncaq; limosa tẽpora mersit aqua.
Semiuir occubuit ui lerniferoq; ueneno
Nessus: & ĩfecit sanguis eqnus aquas.
Sed qd ego hęc refero: scribẽti nuncia uenit
Fama: uiꝝ tũicę tabe ꝑire meæ.
Hei mihi qd feci: quo me furor egit amãtẽ:
Impia qd dubitas deianira mori.
An tu⁹ in media cõiunx lacerabit̃ oetha:
Tu sceleris tanti causa superstes eris.

VBER. ¶Dat: oñdit. ¶ Sublime: ꝓ sublimiter. i. alte: nomen ꝓ aduerbio. ¶ Victo: a se. quẽ in amore subegit. ¶ Putes: ꝓ putet aliqs: scda ꝑsona ꝓ tertia. sicut apud Virg. Migrãtes cernas. ¶ Oechaliã: ꝑriam suã. ¶ Stare: esse in statu suo. ¶ Forsitan: addit: & aliud qđ sit futuꝝ turpius ipsi Herculi: qa fortasse expulsa ip̃a Deianira accipiet Iolen uxorẽ: ordo est. Iole forsitã erit uxor deposito noĩe pellicis. i. Iole: quæ erat pellex. erit uxor tua: deposito noĩe pellicis ¶ Expulsa deianira. s. me. ¶ Aetolide: i. de ætolia: nã Deianira ex Aetholia. ¶ Eurytidos ioles. ordo est. ¶ Hymen famosus. iunget turpia corpa ioles. Euritidos atq; Alcidæ ĩsani. ¶ Hymẽ famosus. i. mr̃imoniũ infame: qđ erit si me legitima uxore expulsa: cõcubinã duxeris: nã famosus semp in malã ꝑtem accipit̃. cauẽdum ne legat̃ formosus: sed famosus: Hymẽ aũt cũ sit deus nuptiaꝝ: sæpe ꝓ ipsis nuptiis ponit̃. ¶ Iunget corpora turpia. i. turpiter iunget. ¶ Insani. i. magni. Habet aũt hic uersus spondeum in qnto loco: neq; uocalis sequente uocali abiicit̃. ¶ Mens fugit: magis ex cõsuetudine loquẽdi hoc dicit: quã qđ mens possit fugere: uidet̃. n. ex aliquo timore: aĩus & mens a nobis fugere: ergo. ¶ Fugit. i. horret. ¶ Admonitu. i. recordatione huius facti: ne me relicta aliã accipias. ¶ Frigusq; perambulat. Virgi. Gelidusq; per ima cucurrit Ossa tremor. ¶ Lãguida: pigra ad scribendum. ¶ Me quoq;: nunc iolem. ¶ Sine crimine: qa amasti me: ut cõiugem non ut adulteram aut cõcubinam. ¶ Cã pugnæ: Quia bis ꝓ me pugnasti. Semel aduersus Acheloum: & iteꝝ aduersus Nessum. Achelous fluuius ex pindo Thessaliæ monte ortus ætholiam ab Acarnania diuidit. Vñ ĩterdum ætholiæ siue Calidonis interdũ Acarnanũ fluuiũ a poetis dicitur: ut est uidere apud Ouidium lib. viii. & ix. metamor. ubi narrat quod nũc hic dicet̃: quod mutatus in uarias formas pugnauit cum Hercule pp Deianiram. Primum. n. in propria forma luctando superatus: uertit se in serpentem: & postremo in Tauꝝ: cui Hercules cornu auulsit: Quod Naiades nymphæ diuersis floribus & pomis refertum copiæ dicauerunt ille præ pudore oĩbus modis uictus: & cornu mutilatus intra suũ flumen se occuloit. ¶ Legit: collegit quasi fracta. ¶ Tpa: caput: nam tp̃s ꝑtem capitis significat. ¶ Trũca: mutilara. ¶ Limosa: plena limo. ¶ Semiuir: Cẽtaurus: q ex posteriore parte erat equus: ex priore erat uir. ¶ Lernifero q; ueneno: nam ut supra diximus interfecta hydra lernæa eius sanguine sagittas suas tinxit: ut mortifeꝝ hẽrent ictum. ¶ Infecit: tinxit. ¶ Sed qd ego: fingit poeta inter scribẽdũ nũcium allatum fuisse Deianiræ de calamitate Herculis. ¶ Quid. i. ad qd. q. d. frustra: quia nõ poteris iam esse meus: qa audio te iamiam moritũꝝ. ¶ Tabe: ueneno. ¶ Hei mihi: conquerit̃ qđ fuit causa huius tanti mali Herculi: de quo tñ se excusat: qđ amore cõpulsa sit. ¶ Quo. i. ad qd. ¶ Impia: instigat se ipsam ad mortẽ. ¶ In media oetha: nã ut supra diximus in oeta mõte Thessaliæ cõstructa fuit pyra: in qua Hercules cõbustus est. ¶ Cã tãti sceleris. i. mortis mariti tui. ¶ Eris supstes. i. uiues post eum. q. d. absit.

Famosus quis sit

Achelous

Vbi hercules extremũ diẽ clausit

¶ Quid ha.fa.terētiana locutio qd dignū laude feci.¶ Mors mea pi.erit.meo exitu fidē faciā me herculi nupsisse.¶ Cognosces:scies me nō degn̄are a n̄ris maiorib⁹.¶ Impia qd du.uersus hic sæpe appōit̄ qđ fieri solet:aut i imp̄catiōib⁹:aut i excātatiōe amatoria:q̄le ē apđ Theocritū:& ex latis.Virg.Catullusq̧ hoc dictiōis gn̄e usus ē:q̧ itercalare:h̄ ē q̧ sæpi⁹iter alios cōsereret̄ appellarūt.¶ Deuota:ad exitū dānata:qd sit deuouer̄ i eū fastoꝝ locū exposuim⁹diligēti⁹:q ē.Huic tibi deuoto carmie dexter ades.¶ Sedet:dep̄sla est ad extremā calāitatē:licet amplissimo fastigio collocata uideret̄.¶ Defr̄ū:oīb⁹lib̄is orbatū.¶ Exulat ty.hic iterēpto Menalippo frē in uenatiōe argos ad Adrastū fugit ut dixim⁹. — ANTO. Intercalaris uersus quis sit. Tydei exilium.

Et qd adhuc hēo facti cur herculis uxor
Credar:coniugii mors mea pign⁹ erit.
Tu quoq̧ cognosces i me meleagre soro
Impia qd dubitas deianira mori. (ré.
Heu deuota dom⁹:solio sedet acrior alto:
Oenea desertū nuda senecta premit.
Exulat ignotis tydeus germanus in oris:
Alter fatali uiuus in igne fuit.
Exegit ferrum sua per præcordia mater:
Impia quid dubitas deianira mori.
Dep̄cor hoc unū p̄ iura sacerrima lecti:
Ne uideat thalamis insidiata meis.
Nessus:ut ē auidū p̄cuss⁹ arūdine pect⁹:
Hic dixit uires sanguis amoris habet.
Illita nesseo misi tibi texta ueneno:
Impia quid dubitas deianira mori.
Iāq̧ uale seniorq̧ p̄r:germanaq̧ gorge:
Et patria:& patriæ frater adēpte meæ.
Et tu lux oculis hodierna nouissima n̄ris:
Virq̧:sed o possis:& puer hylle uale.

¶ Alter:meleagꝝ sign̄at:quē Althea m̄r cum fatali stipite iussit.¶ Exegit fer.sua p p̄cor.ma.althea cū pœnitētia duceret̄:qđ sua culpa meleager cecidisset:se ip̄am trucidauit:ut Dio.scri.¶ Pect⁹auidū:nimio amore isanū.¶ Habet uiamo.Nessus mōuit Deianirā:cū uellet sibi herculē cōcilia re:ut tūicā ifectā suo sanguie mitteret qm̄ amoris ui h̄ret:scm̄ igit̄ excusat ab hostis calliditate & puellari simplicitate:quā sua morte tēpare deliberat.¶ Illita nes.fatet̄ crimē:qd ifanda morte pēsandū eē cōstituit.¶ Iāq̧ ua.la q̄o parato ad iteritū iāiā pitura salutat suos.¶ Germana gor.gorge oenei filia ex althea & Deianiræ soror.¶ Fr̄ adē.nō de Meleagro:q iā pierat:sed de Tydeo itelligit.¶ Sed o possiuiro salutē optat:quē in oetha iā ueneno furere nunciatū erat.¶ Et puer hylle:is erat ex Deianira Herculi filius. — Altheæ mors. Nessi monitio. Gorge q̄ fuit.

¶ Et qd ad.alia cā q̄re debeat mori.dicit.n.qđ cū nullū hēbat certū sign̄ q̄re sit uxor herculis:si pp eum mortua fuerit:credet̄ eē ei⁹uxor.¶ Et qd ha.q d.nihil.¶ Adhuc:hucusq̧.¶ Pign⁹:p̄batio:cōfirmatio.¶ Tu quoq̧:dicit se ēt debere hoc facere:ut uideat̄ eē soror Meleagri:qa sicut ille pp amorē atalātæ mortu⁹est:ita ipsa pp amorē herculis uult mori.¶ In me.i.i morte mea.¶ Sororē:qa cognosces qđ te imitata sū.¶ Impia:uersus itercalaris dr̄:qa sæpi⁹ iterponit̄:sicut apđ Virg.Incipe menalios mecū mea tibi uersus:& itē.Ducite ab urbe domū mea carmia ducite Daphnin.¶ Heu de.do.moritura deianira deflet ifœlicitatē suæ dom⁹:ut on̄dat se nō debere dubitare qn moriat̄.¶ Deuota:execratiōib⁹ifelix:nā ut supra dixim⁹sup illū locū.Deuouit nati sp̄ēq̧ caputq̧ parēs.Althea uitā & fortūas Meleagri filii execrata ē.¶ Acrior.i.acerbior & ifelicior.¶ Alto solio.i.q̄to maior fuit:tanto est infœlicior.¶ Desertum:a filiis derelictum.¶ Nuda:orbata.¶ Tydeus ger.fr̄ meus.¶ Oris:regionibus.¶ Exulat:abest a patria:nā cum Menalippū fratrem inaduertenter occidisset a patria sponte abiit:& uenit argos ad Adrastum regem:qui ei filiā suam Argiā uxorē tradidit:& Deiphilen Polynici:cū ambo casu quodā in eius regiā uenissent:& uidisset eos esse:quos oraculi rn̄sum signific auerat:acceperat.n.ex oraculo:ut eas daret Leoni & Apro.Tydeus aūt aprū ferebat isignē:Polynices uero leonē:itaq̧ secūdum rn̄sum oraculi eos sibi generos delegit:narrat igit̄ nūc Deianira tydei exiliū.¶ Alter.s.meleager.¶ In igne fatali:pp lignū siue torrē:quē parcæ in natiuitate Meleagri Altheæ matri seruādū dederāt:in quo uita Meleagri cōsistebat:dicta ē hæc fabula supra i epistola Bryseidis i eo loco frib⁹orba Deuouit nati sp̄ēq̧ caputq̧ parēs.¶ Exegit:trāsmisit.¶ Fer.ꝝ:ensem:qa se iterfecit gladio.Diodo.tn̄ scri.eam laqueo uitā finiuisse.¶ Deprecor:adiurat Herculē:ne credat eā hoc dolose aut isidiose fecisse.¶ Sacerrima:ualde sacra.¶ Tuis thalamis:qa haberes aliā mulierē.¶ Nessus:narrat qūo fuerit decepta.¶ Vt.i.postq̄.¶ Auidum:amās.¶ Hic sanguis.s.meus.¶ Texta.i.indumenta:a texēdo dicta.substātiuū est.¶ Illita:infecta:tincta.¶ Veneno nesseo.i.sanguine nessi:q erat mixtus ueneno lerneo:ut supra dictum est.¶ Vale.deserentis est.¶ Gorge:erat soror Deianiræ.¶ Et patria.s.Calidon.¶ Frater:Tydeu.¶ Adempte:ablate.¶ Meæ patriæ:qui es exul:nā de Meleagro iam mortuo stultū est intelligere.¶ Puer.i.fili.¶ Hylle:hyllus enim filius fuit Herculis & Deiāiræ.¶ Nouissima:ultima quia nunquam sum uisura aliā lucem.¶ Sed ut possis.i.utinam possis.s.ualere.¶ Puer hylle:idest fili Hylle.nam puer & seruum significat:& eum q est in ætate puerili:& filiū.ut hic.Exitus rei fuit quod prius q̄ Hercules mortuus esset.Deianira:ut in argumēto diximus.audita calamitate Herculis de qua dictū est:laqueo uitā finiuit:ut scribit Diodo.Hyllus uero iolem iussu p̄ris Herculis post ei⁹ mortem uxorē duxit:& ex ea prolem suscepit:scribitur hæc fabula plene ab Oui.lib.ix.metamor. & etiam deificatio Herculis.& multa quæ ad hūc locū pertinēt:quæ breuitatis gratia nō uisa sūt narrāda. — VBER. Intercalaris uersus. Tydei uarius euēt⁹. Meleagri exitus. Hyllus q fuerit & ipsius uita. Deianiræ suspēdiū.

¶ In Decimam epistolam Argumentum.



Itius inueni quā te gen⁹ oē ferarꝝ. Glostenes & scriptores naxii duos fuisse Minoes scribūt:& totidem ariadnas priorē baccho in naxo isula nupsisse.Alterā uero a Theseo destitutā cū corynā nutricem sequeret̄ in naxum nauigasse.Alii uni cā ariadnam e Creta raptā fuisse scribūt:& in naxo theseo relictam laqueo uitā finiuisse.Alii onaro bacchi sacerdoti desertam a — Quot minoes & ariadnes fuere

nautis nupsisse: Ionchius ex Theseo Ariadnam peperisse œnopionem & Staphillum tradit. Peon Amatūsi
Varia de Ariadna opinio us in sua historia affirmat Theseum cū Ariadne in Cyprum īsulam esse ui tempestatis delatum illamq; cum salo tabesceret: incolis cōmendasse: post paulo cum rediret extinctam repisse erexisseq; illi duas statuas: argē team alteram: alterā auream sacrificariq; instituisse. iiii. calēdas septembris. Ouidi. uero cū Diodoro cōuenit q̄ scribit Theseum cū Ariadna e Creta soluētem in naxon esse delatum somnoq; admonitum a Baccho: ut Ariadnam relinqueret dei timore pculsum puellam cum altissimo somno p̄meref reliquisse: quam primū
Drios q̄d sit igitur expgefacta est: cum Theseum discessisse intelligeret hanc. ad illū epistolā dedisse cōmētus est. Diodo. illud adiicit deductam a Baccho Ariadnam in montēq Drios nuncupaf nunq̄ comparuisse.

ANTO.  ITIVS inueni: q̄ te genus oē ferarū: in tota epistola pfidiæ ē: & sæuitiæ expostulatio: quas a cōparatiōe in principio statuit: Clementius inqt se mecū hūissent feræ & fidi⁹ custodissent: q̄ Theseus. ¶ Credita: suæ fideicōmissa trāslatio est a deposito. ¶ Peius: maiori pfidia. ¶ Ex illo littore: patos a loco quem signat ne forte salutē alio trāslatā inuenisse Theseus existimaret: sū inqt in ea solitudine: in q̄ me reliqsti. ¶ Per facin⁹: purgat qđ obiici potuisset: nō mea culpa: sed tua pfidia relicta sum. ¶ Tp̄s erat: iuidiam auget a tpe & circūstantiis: nā tp̄s locū & facti cōditionē circūscribit. ¶ Quo pri. ter. pru. matutinū crepusculum sign̄at: qn̄ terra leui rore imadescit. ¶ Incertū: quæ nō oīno eram expgefacta: sed adhuc in somno languescebam.





ARIADNE THESEO.



Iti⁹ iueni: quā te gen⁹ omne ferarum:
Credita nō ulli: quā tibi peius eram:
Quæ legis: ex illo theseu tibi littorꝫ mitto:
Vnde tuā sine me uela tulere ratem.
In quo me sōnusq; me⁹ male p̄didit: & tu
Per facinus somnis insidiate meis.
Tp̄s erat uitrea quo primum terra pruīa
Spargitꝫ: & tectæ fronde q̄runtꝫ aues.
Incertū uigilās a somno languida: moui
Thesea prensuras semisopita manus.

Ariadne Salutem Dicit Theseo.

VBER. Argumētum epistolæ  ltius inueni. Ne & chartas frustra impleā: & auditori sim fastidio non enarrabo iterꝫ fabulā minotauri un̄ pēdet argumētū hui⁹ epistolæ: qm̄ satis dcm̄ est in scda epistola Phyllidis ad Demophoōta sup eū locū: & Tauri mixtaq; forma uiri: & itē in argumento epistolæ Phædræ ad Hyppolitū: itaq; q uelit plene uidere: illuc recurrat: qđ aūt ad hūc locū attinet: hoc est in sūma: Cū ob leges a Minoe deuictis Atheniēsibus impositas Theseus in Cretā nauigasset: Ariadne Minois filia eius spē ac decore capta cōsilium opamq; dedit Minotauri occidendi: & Labyrinthi egressum edocuit. Deīde cū Ariadne noctu clam recedēs in isulā appulit aliqn̄ Diam: nūc uero Naxon uocitatā: ubi dr̄ reliqsse Ariadnem: & sine ea in p̄riam nauigasse. Quare fingit poeta eā derelictā scribere hāc epistolā ad theseū: & eū increpare de duritia & īmanitate animi & īgratitudine bn̄ficiorꝫ: quæ ei cōmemorat: & post cōmemoratas ēt infelicitates suas rogat eū: ut nauem flectat: & redeat ad eā recipiendam. ¶ Mitius. i. minus crudele: nam nulla fera mitis est. ¶ Credita: idest commissa. tradita. ¶ Vlli alicui siue homini siue feræ. ¶ Vnde: idest ex quo scilicet littore. ¶ Tulere: pro abstulere. ¶ Somnus: idest sopor. ¶ Et tu: scilicet prodidisti. ¶ Tempus erat: dicit fuisse autumnale tempus. ¶ Vitrea: splendida ut uitrum. ¶ Spargitur: impletur. ¶ Pruinis: Iuuenalis. Iam læti ferro cedente. ¶ Pruinis: autumno. ¶ Incertum: subaudi
Vide ne sit legendum semisepulta est: uel pro incerte posuit. ¶ Languida: cadētia: & debilia. ¶ Præssuras: tracturas. ¶ Semisopita: idest semidormiens. puto tamen esse legēdum semisepulta: ut uersus stet: quod idem erit in sensu quod semisopita: ut Virgilius in sexto æneī. tandem custode sepulto: ubi Seruius exponit: idest dormiente: cum autem sopor corripiat primam: ut apud Virgilium. Alituum pecudumq; gen⁹ sopor altus habebat. Sopire & sopitus primam producit. Ouidius libro septimo metamorphoseos. Soluerat alta quies nullo cum murmure Serpens Sopitis similis nullo cum murmure serpit idem libro supradicto peruigilem super est herbis sopire draconem. Aduertendum est igitur semisopita male legi cum semisepulta: ut diximus legendum sit: quod idem significat quod semisopita: ut ex textu Virgiliano patet.

¶Metus excussere somnũ:timiditas somnũ excludit:ideo q altissime dormiũt si molesta obiiciant somniat uñ timere cogant a somno excutiunt. ¶Luna fuit:nõdũ oĩno illuxerat dies. ¶Specto.si qd nisi littora cernam:mouet misicordiam a cura. ¶Cõcaua saxa:naturale est ut ecco in locis cõcauis rñdeat.Nã ut scri.Ply. uoces reciprocæ ex pcusso aere in montibus sinuosis & conuallibus qm̃ nõ est uagãdi liberrimus cãpus:sed obiectu reflectit. ¶Locus ipse sonabat:ecco mihi respõdebat. ¶Ille locus ecce q̃ta sæuitia arguit theseum ut ĩmoto theseo ad misicordiam inaĩata concitet. ¶Mons fuit:drion uidet significare:in quẽ a baccho delatã Ariadnã diximus ubi nunq̃ deinceps comparuit. ¶Rari: quo minus uisu impediter. ¶Pẽdet scopulus:mari imminẽs abluit. ¶Inde:ex monte quẽ ascẽderam. ¶Ventis crudelibus:tres deos sibi aduersatos esse narrat:uẽtos:somnũ & fidem. ¶Præcipiti:ut me fugeres toto uelo uentos excepisti:pnicissime nauigãs. ¶Aut uidi:a dubitatione mouet misicordiã fieri inqt põt:ut tuã nauim nõ uiderim:sed uolũtas me impulerit:ut te uidisse existimarim. ¶Quo fugis: cũ stomacho legendũ uerbũ:hoc ĩuidiose posuit. ¶Suum numerũ:deest.n.ariadna. ¶Plãgore replebam:cũ a clamore discedebã:me ut in sũmo dolor fit uerberabã. ¶Mixta: interdum & clamores cũ uerberibus cõfundebam. ¶Iactate manus:ne obliuionẽ forte in cã eẽ diceres signa tibi dedi manibus late iactatis. ¶Candida uelamina:ecce aliud signũ quo relictæ theseus admoneret:substulisti inqt lõgo trunco albũ uelum. ¶Iamq; oculis ereptus eras:firmat nõ putasse:sed oĩno Theseũ abeuntem uidisse. ¶Tum deniq; fleui:ereptus meis oculis erupi in lachrymas:antea enim præstupore & cura flere non potui.

ANTO.

Echo quomõ causetur Drion

Nullus erat:referoq; man9:iterũq; retẽto
Perq; thorũ moueo brachia: null9 erat.
Excussere metus somnũ:cõterrita surgo:
Membraq; sũt uiduo p̃cipitata thoro.
Protin9 adductis sõuerũt pectora palmis
Vtq; erat e sõno turbida rapta coma ẽ.
Luna fuit:specto:si qd nisi littora cernã:
Quod uideãt oculi:nil nisi littus hẽnt.
Nũc huc:nũc illuc:& utroq; siñ ordĩe curro.
Alta puellares tardat harẽa pedes.
Interea toto clamanti littore theseu:
Reddebãt nomen cõcaua saxa tuum.
Et quotiẽs ego te:totiẽs loc9 ipse uacabat:
Ille locus miseræ ferre uolebat opem.
Mons fuit:appent frutices in uertice rari:
Hic scopul9 raucis pẽdet adhæsus aqs
Ascendo:uires animus dabat:atq; ita late
Aequora prospectu metior alta meo.
Inde ego:nã uẽtis quoq; sũ crudelib9 usa:
Vidi præcipiti carbasa tensa noto.
Aut uidi:aut certe cum me uidisse putarẽ
Frigidior glacie:semianimisq; fui.
Nec lãguere diu patit dolor:excitor illo:
Excitor:& summa thesea uoce uoco.
Quo fugis exclão:scelerate rũerter theseu
Flecte ratẽ numerũ nõ habet illa suũ.
Hęc ego:qd uoci deerat plãgore replebã
Verbera cũ uerbis mixta fuere meis.
Si nõ audires:ut saltem cernere posses:
Iactatæ late signa dedere manus.
Cãdidaq; ĩ posui longæ uelamina uirgæ.
Scilicet oblitos admonitura mei.
Iãq; oculis erept9 eras:tunc deniq; fleui.

¶Nullus:p nõ ponit.qa de Theseo solo ĩtelligit.uel nullus:nec theseus:nec alius. ¶Refero:iterũ fero. ¶Retẽto.i. sæpius tẽto. ¶Excussere:expulere.& uiolenter remouere. ¶Præcipitata.i.celeriter demissa. ¶Viduo: derelicto a te marito meo. ¶Sonuerũt:pp pcussionẽ. ¶Adductis: retractis. ¶Vt.i.sicut. ¶Erat turbida.i.turbata & ĩcompta. ¶A somno.i.pp somnũ:qa dormiẽdo turbant capilli ab ordine & cultu suo. ¶Rupta est.i.dilacerata. ¶Luna.i. splẽdor lunæ. ¶Nisi.i.præter. ¶Vtroq; in utranq; partem.s.huc & illuc. ¶Sine ordine.i.sine ratione. ¶Tardat:ĩpedit. ¶Puellares.i.meos:q̃ sum puella:qa difficilis est cursus p harenã. ¶Reddebãt:nomẽ.s.p ecco.i.p resonationẽ: nam ichoo græce resono sgñat.uñ Echo dĩ uox:q̃ ex cõcauis & desertis locis ex clamore reddit:q̃ aliqñ scdm fabulas nympha fuit in solã uocẽ rñdentẽ a Iunone mutata:ut scri.Oui.li. iii.meta. ¶Clamãti.s.mihi.i.uocãti alta uoce. ¶Totiẽs:locus ipse.uo.qa Echo reddit eadẽ uerba.Oui.in fabula Narcissi:& Echoos & totidẽ quot dixit uerba recepit. ¶Ferre opem:qa qd tu nolebas facere ipse faciebat ut mihi rñderet. ¶Mons:fuit:describit locũ ex quo dicit se pspexisse nauem Thesei & eã uidisse ¶Frutices:arbusculæ. ¶Adesus: corrosus.& cauatus. Vires aĩus dabat:qa occurrebat posse obiici qũo poteras ascẽdere dicit:aĩus dabat uires: qa nẽo est tã imbecillis & timidus:quẽ aĩus & mira cupiditas aliqd faciẽdi:nõ faciat & fortẽ & audacẽ. ¶Metior:cõtẽplor. ¶Meo pspectu:meis oculis:pspicere aũt est pcul.i.lõge aspicere. ¶Inde:ex eo monte. ¶Nam uẽtis &c.parenthesis. ¶Quoq; ẽt sicut te.fuerũt.n.crudeles:qa te cito auferebãt. ¶Præcipiti:festino.aut certe cũ putarẽ me uidisse:qa sæpe ex affectu animi putam9 nos uidere ea quæ nõ uidem9. ¶Frigidior glacie hypbole est.i.suplatio.i.oro supra uerũ. ¶Semiaĩus.i.semimortua. ¶Lãguere.i.ita esse stupidã. ¶Illo.s.dolore. ¶Excitor:cõduplicatio ẽ. ¶Sũma:maxima. ¶Reuertere.redi.impatiui est modi. ¶Numerũ suũ.i.oẽs:q in ea esse debẽt. ¶Hæc ego.s.dicebam. ¶Plangore:pcussiõe. ¶Verbera cũ uerbis:qa & clamabã & feriebam pectus meũ. ¶Si non audi:dicit se ẽt fecisse signa motu manuũ:ut saltẽ uideret a Theseo. ¶Iactatæ:motæ.Iuue. A facie iactare manus. ¶Velamina candida:lineũ pãnũ. ¶Lõgæ uirgæ.i.pticæ. ¶Scilicet:certe.q.d.hac sola cã. ¶Admonitura:reditura in memoriam. ¶Oblitos:te & socios. ¶Ereptus oculis.i.non amplius uidebaris a me. ¶Tunc deniq; fle.qa antea clamaueram & me percusseram tm̃:nec potueram prædolore lachrymari.

VBER.

Echo uñ nomen traxit

Prospicet quid sit

ANTO. Sacerdotis bacchi furor. Bacchus quo alio nomē appelletur. Ogigi⁹ a quo thebani ogigii dicti sūt ubi regnauerit. Strata q̄ sint. Butes ubi r̄gnauerit. Naxos q̄ & dia & strongille uñ nomē accepit. Germanicus cæsar qđ carmē latinum fecerit.

¶ Me calamitatem & fortunā meā. ¶ Aut ego diffusis: patos a corpis habitu augeť. n. cōmiseratio si cū solli citudines nr̄as exposuerimus corpis habitū: q fortunā p̄ntem deceat subiectam⁹. ¶ Qualis ab ogygio: cōpa ratione demōstrat qualis fuerit ariadna. ¶ Cōcita baccha: bacchi sacerdos numinis furore cōcita sparsis cri nibus: sine ordine ferť q̄liter in metamorphosi Agauē describit. ¶ Ogygio deo: bacchū sig̃naticuius nomie thebas claras eē. Pli. scri. ubi ogyges regnauit: a quo thebani ogygii dicti sunt. ¶ Lapis sedes: nō minus eram ego q̄ sedebā lapis quā saxū: qđ mihi sedē p̄buerat. ¶ Sæpe thoꝝ repeto: p̄sistit adhuc in ea curaꝝ expositōe. ¶ Tua uestigia: quæ signa thoro reliqsti. ¶ Strataq̧: strata. ut Vlpianus & labeo definiūt q̄ sternunť oīa uestimēta di cim⁹: ut uestes stragulas & p istromata. ¶ Pressimus excla mo te duo: patos ab allocutiōe ad rē aīatā. ¶ Vacat insula cultu: licet historiā uertere ut moueat orator: tradit Cic. iō ut a solitudie mificordiā cōcitet cultoribus naxō uacare dicit: cū ea tēpestate eēt cultissima. Multo añ butes boreæ fili⁹ cū eā isulam tenuit: cum lycurgi fratris isidias fugeret insulamq̧ cū antea strongyle uocareť diam appellarunt: post paulo cū thraces illā deseruissent: cares ex lamia p̄fe cti duce naxo isulā occuparūt: & a duce naxon appellarūt. ¶ Nō ego facta boum: hoc oino historia nō caret: nā licet isula uictibus feracissima sit Diodo. tñ scri. siccitate a thra cibus fuisse desertam. ¶ Finge da. co. mi. figmento utiť: qđ genus allocutiōis hermogenes plasaia hoc est figmētū ap pellat: esto inqt ut sint mihi parata nauigia ad nauigādū. ¶ Terra pa. in p̄riā reditus nō dať. ¶ Tempet ut uen. licet æolus sedos emittat uētos. ¶ Nō ego te cre. hac elocutōe. ad p̄riam qua se frui non licere dicit pathos excitat. ¶ Cē tum p urbes: cētū urbib⁹ habitatā cretē Home. scri. ¶ Pue ro cognita ter io. arati carmē est q̧ germanicus cæsar lati nū fecit eo indicať iuppiter in creta nutritus: cū de cynosu ra & helice loqtur quæ iouis nutrices feruns. Cresia uos tel lus aluit moderator olympi. Donauit cœ. meritū custodia fecit. Quod fidei comites p̄ria in cunabula magni. Foue rūt: iouis attonitæ cū furta patētis. Aera pulsantes mēdaci cymbala dextra. Vagitus pueri patrias ne tangeret aures. Dicta exercerent dñæ famuli corybantes. ¶ Iusto parente: minos cretēsibus leges dedit: ut scri. Diodo.

Torpuerant molles ante dolore genæ.
Quid poti⁹ facerēt: q̄ me mea lūina flerēt
Postq̄ desierant uela uidere tua.
Aut ego diffusis erraui sola capillis:
Qualis ab ogygio cōcita baccha deo.
Aut mare p̄spiciens in saxo frigida sedi:
Quāq̧ lapis sedes: tam lapis ipsa fui.
Sæpe thoꝝ repeto: q nos accepat ambos:
Sed non acceptos exhibiturus erat.
Et tua quæ possum: pro te uestigia tāgo:
Strataq̧: quæ membris intepuere tuis.
Incūbo lachrimisq̧ thoro manāte p̄fusis
Pressim⁹ exclamo: te duo: redde duos.
Venim⁹ huc ābo: cur nō discedim⁹ ābo:
Perfide ps nostri lectule maior ubi ē.
Quid faciā: quo sola ferat: uacat isula cultu
Nō hoium uideo. nō ego facta boum.
Oē lat⁹ terrę cingit mare. nauita nusq̄ ē.
Nulla p ambiguas puppis itura uias.
Finge dari comitesq̧ mihi: uētosq̧: rateq̧
Quid seq̄r: accessus terra p̄rna negat.
Vt ratæ fœlici pacata per æquora labar:
Temperet ut uentos æolus: exul ero.
Non ego te cretæ cētū digesta per urbes
Aspiciam: puero cognita terra ioui.
Nam pr̄: & tellus iusto regnata parente:
Prodita sunt facto noia chara meo.

VBER. Ogigius q fuerit. Strata uñ nomen traxere.

¶ Torpuerant: factæ erāt stupidæ. ¶ Genæ: oculi. ¶ Dolo re: pp dolorem. ¶ Quid facerent. q. d. nihil. ¶ Nisi flerēt: me. i. miseriam meam. aliqui legunt te. i. discessum tuū: sed melius me. ¶ Desierant: cessauerant. ¶ Aut ego: dicit quid egerit posteaquam non amplius uidit nauē Thesei. ¶ Er raui: huc illuc iui. ¶ Diffusis sparsis. ¶ Qualis: facit cōpara tionem. dicit. n. se sic præcipitem cucurrisse sicut currūt sa cerdotes bacchi cum dei sui numie stimulanť. ¶ Bacchat mulier Baccho sacrificans. ¶ Concita: commota. ¶ Adeo ogygio. i. a baccho Thebano. Ogygius rex fuit Thebano rū Bacchus aūt ex Semele filia Cadmi q Thebas cōdidit: natus ē: ut scribit Ouidi. in metamorphosi Bacchæ aūt solēt præcipites huc illuc currere. Phædra supra. Nec feror ut bacchi furiis eleides actæ. ¶ In saxo: in monte saxeo. ¶ Tam lapis fui. i. ita fui frigida & stupida ut est lapis. sicut lapis fuit sedes mea. ¶ Repeto thoꝝ reuertor ad lectum. ¶ Exhibiturus: redditurus. ¶ Pro te: loco tui. ¶ Strata: culcitram lecti a sternendo dicta Ouidi. in. i. de amoribus. Esse quid hoc dicam. quod tam mihi dura uideń Strata. ¶ Intepuere: incaluere quia illic cubuisti. ¶ Incumbo. s. stratis. i. impono os meum sup lectum. ¶ Profusis: largiter effusis. ¶ Manante: fluente. & madido. ¶ Duo ego: & Theseus. ¶ Maior pars no stri: Theseus: qa marit⁹ maior est uxore. ¶ Lectule: cōtumeliæ & idignatōis causa diminutiuo usa est. ¶ Quo ferar. i. quo ire debeo. ¶ Vacat: caret. ¶ Cultu: uel cultura terræ: uel certe habitatione. ¶ Facta hominum: ut sunt ædificia. ¶ Facta boum: utpote terras cultas. ¶ Cingit: circundat. ¶ Omne latus: idest omnem partem. ¶ Nauita i. nauta. est aūt Epectesis. i. extensio dictiōis. ¶ Ambiguas: dubias: q̄les sunt uiæ maris. ¶ Finge. i. po ne. i. ponaś: qđ ego iuenirē comites: & naues: quo tñ ire deberē. ¶ Quid. i. quē locū. ¶ Accessus. i. adit⁹. ¶ Vt. i. q̄uis. ¶ Labar. i. nauigē: & celeriter eā. Vir. i. iii. æneí. Et tñ hāc pelago p̄ter labere necesse ē. ¶ Tēperet. ue. i. li cet det mihi uētos sedos. ¶ Exul ero. i. nō hēbo tñ quo eā. ¶ Nō ego: dicit nō licere sibi adire Cretā in qua re gnabat pr̄ su⁹: qa eū p̄diderat: & ut supra dixim⁹: clā eo discesserat. ¶ Digesta: diuisa. ¶ Per cē. ur. hēbat. n. olim Creta. c. urbes. ¶ Cognita io. pue. qa iuppiter illic nutrit⁹ ē. dixim⁹ supra in epistola Phædræ. Est mihi dotalis tell⁹ iouis isula cretæ. ¶ Regnata: p̄ticipiū sine uerbi origie. ¶ Noia ca. s. pr̄ & p̄ria. ¶ Prodita: decepta offesa.

¶ Tecto recurvo: labyrīthū ītelligit quē ariadnes bñficio resoluisse theseū dixim⁹. ¶ Dedi fila .p du. nō mō fila: ut dedal⁹ mōstrarat ad resoluēdū labyrinthū: sed coronā quā a Baccho accepisse scribit Hyg. cui⁹ fulgore loci tenebras superet. ¶ Per ego ipa picula iuro: iurisiurādū repetit ut pfidiæ honestior uideaf expostulatio: ē inqt fides iureiurādo firmata. ¶ Nō sū tua: qm̄ destituta sū. ¶ Si mō uiuit fœ. negat se uiuere posse in ea solitudie: de cōiugio spopōderat theseus: ut ipa pulcherrime apd' Catullū his uerbis qrif. At nō hæc quōdā nobis pmissa dedisti. Voce. mi. neq; hoc misere sperare uidebas. Sed con. læta: sed optatos hymenæos. Quæ cōtra næreidi serpūt irrita uēti. ¶ Me quoq; ma. a leti gñe mouet patos. ¶ Fratrē: minotaur ītelligit quē these⁹ itere mit. ¶ Soluta nō decepta. ¶ Nā ego nō tā cōmiseratio ē q̄ excitaf recordatiōe eo q̄ nobis rōne pñtis casus grauiora pñt accidere. ¶ Quæ su; pas. mortē īdicat: de q̄ forte deliberarat. ¶ Morsq; mi. pœ. molesti⁹ ē mihi uiuere diutius quā si cōfestim interirē. Nā postq̄ destituta ē a theseo se uixisse negat cōfecta dolore horis singulis īteribat. ¶ Iamiā ue. expōit qd uidēdi morā molestā faceret: timeo inqt lupos ne me laniēt. ¶ Fuluos leo: in naxo īmo in europa nō sunt leōes ut Aristo. placet: nisi ad acheloū amnē: i aphryca tñ sunt ferocissimi & Syria: quos tñ ferocia affirmāt superari ab his: q in europa gignūf. ¶ Tygres habet: in naxo nō pueniūt tygres: qs indi & Hyrcani mittūt octaui⁹ man suefactā populo Romano ōndit. ¶ Magnas phocas: mōstra marina sunt phocæ quos uitulos marinos dicim⁹ altissimo sōno pmunf: ut scribit Pli. ei⁹ pellā fulmie afflari negāt. ¶ Tantū ne religer: seruilē cōditionē detractat: cui oē gen⁹ mortis pponit. ¶ Cui pater est minos: cōmemoratio ne pristinæ fortūæ ppositū tuef. ¶ Simulachra deo: astra deos appellat: ut stoicis placuit q̄ fera imaginibus cœlo deformata uisunf: ut apud germanicū cæsarē: licet intueri hoc non caret historia: nam ariadna cum corona in cœlo translata dicitur coronaq; tantum conspici.

ANTO. Mod⁹ soluēdi labyrinthum

Cū tibi: ne uict⁹ tecto morerere recuruo:
Quæ regerent passus p duce fila dedi.
Tū mihi dicebas: p ego ipsa picula iuro:
Te fore: dū nostrum uiuet uterq; meā.
Viuimus: & nō sū theseu tua: si mō uiuit
Fœmina periuri fraude sepulta uiri.
Me quoq; q̄ frēz mactasses iprobe claua
Esset. quā dederas: morte soluta fides.
Nūc ego nō tm̄ q̄ sum passura recordor:
Sed quæcunq; potest ulla relicta pati.
Occurrunt animo pereūdi mille figuræ:
Morsq; min⁹ pœnę q̄ mora mortis hēt
Iamiā uēturos aut hac aut suspicor illac.
Qui lanient auido uiscera dēte lupos.
Forsitan & fuluos tellus alit ista leones.
Quis scit an hęc sęuas īsula tygres hēt
Et freta dicūf magnas expellere phocas:
Quis uetat & gladios p latus ire meū.
Tantum ne religer dura captiua catena:
Ne ue trahā serua grādia pensa manu
Cui pater est minos: cui mr̄ filia phœbi:
Quodq; magis mēini q̄ tibi pacta fui:
Si mare si terras porrectaq; littora uidi:
Multa mihi terræ multa mināntur aquę
Cœlum restabat: timeo simulacra deo.
Destituor rapidis præda cibusq; feris.
Siue colunt habitantq; uiri: diffidim⁹ illis
Externos didici læsa timere uiros.

Leōes ubi nascāf & q ferociores sint

Tygres ubi nascātur

Phocæ q̄ belluæ sint & q̄ eorum natura

Astra ex stoicō snia p diis habebanf

VBER.

¶ Cum tibi: dicit se pdidisse patrē & patriam ut prodesset Theseo. ¶ Cum: subaudi tunc. s. sunt prodita. ¶ Cum dedi fila: quæ regerēt passus. ¶ Pro duce. i. loco alicuius: q te duceret. ¶ Ne uuict⁹. s. a Minotauro. ¶ Morere: perires. ¶ Tecto re. periphrasis labyrinthi. sic supra. Phædra curua meæ fugit tecta sororis ope. ¶ Iuro: uerba qbus utebaf theseus ad Ariadnē. ¶ Fore. i. futurā. ¶ Dum. i. donec. ¶ Si modo uiuis: ad seipsam cōuertit sermonē Ariadne corrigens qd' dixerat uiuimus: uult. n. hoc dicere uiuimus ambo si mō o misera fœmina Ariadne potes tu dici uiuere: quæ es sepulta fraude Thesei. ¶ Sepulta. i. quasi mortua. nō qd' esset sepulta. ¶ Mactasses: deest utinā. ¶ Qua fratrem. s. mactasti: hoc est Minotaurum. ¶ Soluta: liberata: qa fides & obligatio coniugii soluif ipsa morte. ¶ Quæ sum passura. i. quæ sunt mihi accasura. ¶ Vlla relicta: sicut ego. ¶ Occurrunt: offerunt. ¶ Sed mille fi. mille formæ. ¶ Morsq; mi. i. min⁹ graue & pœnosum est mori: q̄ expectare & tardare ipsam mortē. ¶ Mora. i. dilatio. ¶ Iamiā: mox: subito. ¶ Aut hac aut il. i. ex oī parte insulæ. ¶ Viscera: mea. ¶ Auido famelico. ¶ Ista: p hæc. ¶ Fuluos: a colore: nā ut Ag. scri. fulu⁹ ex uiridi & ruffo cōstat. daf aūt hoc epitethon fulu⁹ & auro & leonib⁹. ¶ Quis scit. i. qs pōt scire. cū nemo hic habitet. ¶ Sæuas tygrides. i. feras & nimiū crudeles: abūdāt aūt apud hyrcanos & indos nimis tremēdæ uelocitatis: de cuius natura scribit Plinius lib. viii. ¶ Expellere. i. eiicere in siccū. ¶ Phocas. i. uitulos marinos. ita. n. dicunf a nobis. q̄ licet iter aq̄ tilia noienf: tamē & pilo ue⁰ sunf: & aial pariūt: & intra noctu dormiūt. Virg. iiii. geor. Sternunt se sōno diuerso in littore phocæ. nullū āt aial test. Pli. grauiore sōno pmif. ide Iuue. dixit eripiūt sōnū druso uitulisq; marinis. ¶ Quis uetet. q. d. null⁹: pōt. n. uenire aliqs q me gladio trāsfodiat. ¶ Tm̄. q. d. supradicta nō multū curo. ¶ Tm̄: solū mō. s. timeo. ¶ Ne religer. i. abducar ligata. tanq̄ captiua. ¶ Ne tra. ex colo deducā. ¶ Pēsa: lanas ad pēsum datas. ¶ Manu serua. i. fuili. ¶ Cui. i. ego cui. ¶ Minos: hēt emphasin. q. d. fili⁹ iouis & europæ rex cretæ. ¶ Mr̄: pasiphae filia phœbi dcm̄ ē supra i epistola phædræ. ¶ Qdq; ma. i. qd' pl⁹ ē. ¶ Quæ fui pa. ti. q̄ fui spōsa tua. pluris. n. hoc facio q̄ pris & mris gen⁹. ¶ Si ma. dicit se undiq; uidere sibi parata picula. ¶ Porrecta: extēta lōga. ¶ Multa. s. mala & picula. ¶ Cœlū re. s. uñ nō eēnt mihi picula. ¶ Simulacra: figuras: in q̄s dei dñr se mutare. ¶ Præda: rapina. ¶ Cib⁹: esca. i. destitutor rapiēda aut deuorāda a feris. ¶ Siue co. i. si ēt habitāt. ¶ Diffidimus idest nō fidim⁹. ¶ Externos. i. hospites. ¶ Læsa. s. a te: qa nūc timeo ne oēs noceāt mihi: sicut tu nocuisti.

Fulu⁹ color qs sit

Tygres ubi nascātur

Phocæ

ANTO. ¶Viueret an.is fuit un⁹ ex minois liberis quẽ ægeꝰ thesei pater ĩteremit:cũ dubitaret ne atheniẽſe ĩperiũ cũ filiis pallãtis:quoꝝ amicitia fruebaẽ ſibi adimeret un̄ coacti ſũt athenieſes:ut minoi pœnas pẽderẽt ãnis ſingulis mittere pueros.vii.& totidẽ uirgines ut minotauro deuorãdi traderenẽ:cũ ſors theſeo cõtigit bñficio ariadnes miotaurũ:reſoluto labyrintho trucidauit:ut inqt atheniẽſes nõ ĩteremiſſent androgeũ qm̃ tu ad pimẽdũ minotaurũ nõ nauigaſſes:nec ego deſerta q̃rerer.Hæc exoptatio ad mouendũ cõmiſeratiõnẽ maxie accõmodata eſt:q̃lis illa ẽ uirgilianæ didos.Pœlix o nimiũ:fœlix ſi littora tãtũ. Nunq̃ dardaniæ tetigiſſent nr̃a carinæ.¶Funeribꝰ tuis corpibꝰ tuoꝝ & pueroꝝ & uirginũ q tradebanẽ minotauro deuorãdi. Ariſtoteles tñ negat mactatos eſſe ſed ſeruoꝝ loco habitos. deinde miſſos cretẽſibus delphos:cũ ſibi ipſis uictũ miniſtrare nõ poſſẽt in italiã migraſſe:tenuiſſeq̧ iapigiã: deinde in thraciã deuertẽtes Both eos eẽ appellatos.¶Terra cœcropi:acticã ĩtelligit quã cœcrops tenuit.¶Ardua par.ui.dextera miotaurũ circũſcribit.¶Nõ eqdẽ mi:cõmemoratis beneficiis adſtruit ut duritiẽ crudelitatẽq̧ in theſeo expoſtulet.¶Si ſtat uictoria:ſi uiciſti.¶Cretæã humũ:ſi cretẽſes uiderunt ſtratũ tua duritie minotaurũ.¶Nõ poterãt figi: nõ inquã ſupaſti tua uirtute:ſed quia tanta durities uulnerari nõ poteſt.¶Eras tutus:ſine armis pugnare potuiſſes: cũ ſis ferreus.¶Habes the.hypbole poetica eſt: theſeũ.n.uſurpat pro materia q̃ omnẽ ſupet duritiẽ.¶Crudeles ſõni:dolor cogit:ut in deos etiã excãdeſcat.¶Inertẽ: ſecurã adeo ut nihil ſentirẽ.¶At:ſaltẽ hoc loco ſignificat: ſaltẽ inqt me & una nocte hoc eſt morte preſſiſſeris.¶Officioſa:nimiũ parata & curioſa ad meã miſeriã.¶Dextera crudelis:ex ſæuitia ad pfidiã trãſit:nõ minus inqt perfidũ quã difficilẽ fuiſſe adſtruit.¶Inane:nulliꝰ efficaciæ.¶Iurarũt:cõſpirationẽ fecerũt.¶Diis imputat factũ: ut & ipſe omnino culpa uacet:& theſeo nõ ſit liberũ ab incepto curſu reuocari.Si inqt ita ſõnus fi.des & uẽti ſtatuerũt:theſeuſq̧ eſt duriſſimꝰ nullo pacto reuocari poterit.Sed mihi moriẽdũ eſt.

Margin: Quãobrẽ quot ãnis athẽiẽſes humana corpora miotauro deuorãda tradebant & qd ex ſẽtẽtia ph. id portendat

Viueret androgeꝰ utinã:nec fata tuliſſes:
Impia funeribus cœcropi terra tuis.
Nec tua mactaſſet nodoſo ſtipite theſeu:
Ardua parte uirũ: dextera parte bouẽ:
Nec tibi q̃ reditus mõſtrarẽt fila dediſſẽ:
Fila per adductas ſæpe recepta manꝰ.
Non equidẽ miror:ſi ſtat uictoria tecũ:
Strataq̧ cretæam bellua ſtrauit humũ
Non poterant figi p̃cordia ferrea cornu:
Vt te non tegeres pectore tutus eras.
Illic tu ſilices:illic adamanta tuliſti:
Illic:qui ſilices theſea uincat:habes.
Crudeles ſomni quid me tenuiſtis inertẽ:
At ſemel æterna nocte prȩmenda fui.
Vos quoq̧ crudeles uenti nimiũq̧ parati
Flamiaq̧ in lachrymas officioſa meas.
Dextera crudelis: q̃ me: fratrẽq̧ necauit:
Et data poſcenti nomen inane fides.
In me iurarunt ſomnus:uentuſq̧ fideſq̧
Prodita ſum cauſis una puella tribus.

VBER. ¶Viueret androgeos:muliebre ẽ:ut ſæpiꝰ dixius: lõge repetere cãs ſuoꝝ maloꝝ.ſic in pria epiſtola penelope.O utinã tũc cũ lacedæmona claſſe petebat &c.dicit igiẽ qd̓ poſſet optare.qd̓ Androgeos frater ſuus nunq̃ fuiſſet interfectus iuidia atheniẽſiũ:qa athenieſes nõ Coacti fuiſſent uincti a minoꝭ mittere ſeptẽ corpora filioꝝ &.vii.filiaꝝ quotãnis ad minotaurũ ut ſupradictũ:& ſic Theſeus nũquã ueniſſet in cretã:& p cõſequẽs ipa nũquã fuiſſet ab eo decepta.¶Androgeos:noĩatiuꝰ eſt atticus cuꝰ ultima lõga ẽ:qa eſt omega.fuit aũt filꝰ minois & phaſiphaes:q cũ eẽt fortiſſimꝰ athleta ab atheniẽſibꝰ p iuidiam iterẽptus ẽ:ob q̃ cãm minois cõtra eos bella mouit & uictis eas leges ĩpoſuit quas ſupra dixius.¶O terra cœcropi.i.atheniẽſis.eſt aũt uocatiuꝰ a forma patronymica cecropis.Cecropidos.fuit aũt cecrops rex atheniẽſiũ:q primꝰ apud eos maris & fœminæ legitimã cõiunctiõnẽ inuenit:ex quo finxerũt eũ fuiſſe geminæ naturæ:ab eo Atheniẽſis Cecropidæ dicunẽ.¶Tuliſſes:ſoluiſſes purgaſſes.¶Impia fata.i.crudelẽ mortẽ Androgei.¶Funeribus tuis.i.mortibus tuorum.¶Stipite:trunco.¶Ardua:ex quãtitate ſyllabarũ diſtinguẽdi ſunt caſus:ut nõ dicamus ardua parte:ſed dextera tua ardua.i.in altum ſublata ad iferẽdũ maiorẽ ictum.¶Nec mactaſſet uirũ parte.ſ.una.¶Et bouem parte.ſ.altera.& ita eſt periphraſis Minotauri.¶Monſtrarent reditus ideſt regreſſus ad locũ per quẽ introieras in labyrinthũ.¶Sæpe recepta.i.ſæpe reuoluta.¶Adductas:flexas & retractas.¶Nõ equidẽ:obiicit ei nimiam duritiam.¶Stat.i.eſt.¶Strata:interfecta.¶Bellua:minotaurus.¶Strauit:ideſt texit uel percuſſit.aliqui legunt tinxit ¶Nõ poterant:ecce cã:quare habuit uictoriam.¶Præcordia:dicunẽ quæ ſunt circa cor:ponunẽ tamẽ pro omnibus inteſtinis.¶Ferrea:dura.¶Cornu.ſ.minotauri.aliqui uolũt intelligere de tauro creteo quẽ Theſeus uicit:ſed nõ in creta:ſed apud Marathonẽ eum interfecit.¶Figi:uulnerari ¶Vt.i.quãuis ¶Tegeres:defenderes:ut Virgi.nec Apollinis ĩſula texit.¶Pectore.i.duritia pectoris.¶Tutus:munitus.¶Illic:in pectore tuo.¶Silices:lapides duriſſimos.¶Adamãta:alibi diximus lapidem nimiæ duriciæ.¶Habes theſea:qui uincat.i.habes feritatẽ tibi ingenitã:quæ ẽ durior ſilicibꝰ.¶Crudeles:cõqueritur de ſomno a quo ſit tardata diſcedẽte Theſeo:apoſtrophat ad ſomnos.¶Inertem:ſopitam non ſentientem.¶At ſemel:dicit quod ille ſomnus debuiſſet eſſe æternus: ita quod nunquam eſſet excitata:quia nunc non eſſet in tantis doloribus.¶Semel uno tempore.¶Aeterna nocte:ideſt morte.Vir. in æternam clauduntur lumina noctem.¶Nimium parati:q tã cito theſeũ abſtuliſtis.¶Flamina:auræ:flatꝰ.¶Officioſa:prompta.¶In meas lachry.i.ad faciẽdũ me flere.¶Dextera.ſ.Theſei.¶Fratrem: minotaurum.¶Et me:qa fuit etiã cã meæ mortis.¶Fides.ſ.fuit crudelis.¶Nomen inane.i.ſine effectu:ſic in primo de arte:nomẽ amicitiæ:nomẽ inane fides:nã cũ dicaẽ a fio ut uoluit Ci.nõ tamẽ fit qd̓ p̃miſiſti:& ita ẽ nomẽ inane ¶Data.ſ.a te.¶Poſcenti:mihi poſtulãti.¶Vna.i.ſola.¶Tribus cauſis.ſ.ſomno uentis & fide.

Margin: Athẽiẽſiũ penſio · Androgeus q fuerit & q̃tã primã hẽat · Cecrops a quo cecropidæ qui fuerit · Syllabaꝝ quãtitas caſus diſtiguit · Præcordia q̃ ſint · Fides unde dicta ẽ

¶Ergo ego nec la. adstruit i morte icõmoditates: ut nõ mõ dũ uixit: sed post fata icõmoda patiat. ¶La. chrymas ma. flétẽ matrẽ ut decet i liberoꝝ funere. ¶Ibit i au. pe. nõ tñ hoc dicit qđ i pria moreret: sed cũ se pulchro esset caritura ei⁹ spũs errare circũ cocyti littora dubitabat. ¶In hu. sine honore sepulturæ. ¶Positos: extinctæ ariadnes. ¶Hæc sũt of. pteritã igratitudinẽ obiectat. ¶Reddis: iqt talia pmia p dulci uita: ut ipa apđ Catullũ qrit. ¶Ibis cæ. por. iuidiose hoc dcm ẽ itrabis pyræũ athenaꝝ portũ. ¶Celsus: honore: a triũphãtib⁹ trãslatio: q iter cæteros eminebãt seqnte põpa. ¶Saxea te. labyrithi circũscripto ẽ: erãt labyrinthi fastigia saxis itexta: ut Pli. tradit. ¶Me quoq; nar. nõ pter eas dũ tua recẽses me destituisse. ¶Nõ sur. nõ debeo taceri i tuoꝝ gestoꝝ cõmẽoratiõe. ¶Nec pa. ẽ æge⁹: ex æthra pythei filia & ægeonat⁹ ẽ these⁹: ut Plutar. scri. & nos retulim⁹. ¶Auctores sa. fre. tui: apta obligatio ẽ q̃ Catull⁹ aptiori utif. Quæ nã te gẽuit sola sub rupe leæna. Quod mar cõceptũ spumãtibus expuit undis. Quæ syrtis q̃ scylla rapax: quæ uasta carybdis. ¶Dii fa. ut me sũ. de pup. ui. affectiõe utif: mõstrat. n. q̃lis sit & qđ actũ sit in miserabili fortuna. ¶Nõ ocu. qa absens. ¶Sed aio meditare: q̃lis eẽ possim. ¶Herẽtẽ sco. sola in emineti saxo cõsederat calamitatẽ suã deplorans: ut nauigãtẽ cõspexerat theseũ. ¶Graues: madidas lachrymarũ abũdãtia. ¶Corp⁹ hor. horrore torpescit. ¶Labat lit. qa tremũt articuli horrore cõpressi: epistola rudib⁹ notis ẽ scripta. ¶Non te p meritũ: solita depcatione epistolã claudit. ¶Adoro te: nõ p meritũ: qa igratitudie theseũ insimulatat: nõ erat beneficiis depcand⁹. ¶Q̃m male cessit: mihi fuit inutile: nã cũ gratias repẽdi expectarẽ i solitudie feris deuorãda relicta sũ. ¶Facto meo: meis bñficiis q̃ in te cõtuli. ¶Sed nec pœ. q. si nõ erã digna gratiis p collato bñficio: non est cur pœna sim afficienda. ¶Non ego causa salutis exprobrat beneficia. Si negas me te eripuisse e medio leti turbine tamen ad necem tu me cogere nõ debebas.

ANTO. Pyre⁹ portus ubi locoꝝ fuerit Laberynthi fastigia q̃ materia constabant

Ergo ego nec lachrĩas mr̃is moritura uiđ
  Nec mea q digitis lũina cõdat erit (bo:
Spiritus infœlix peregrinas ibit in auras:
  Nec positos artus unget amica man⁹:
Ossa supstabũt uolucres i humata mariq;
  Hæc sũt officiis digna sepulchra meis.
Ibis cœcropios portus: patriaq; receptus:
  Cum steteris turbæ celsus honore tuæ
Et bene narraris lætum tauriq; uiriq;:
  Sectaq; per dubias saxea tecta uias.
Me quoq; narrato solam tellure relictã.
  Non ego sum titulis surripienda tuis.
Nec pater ẽ æge⁹: nec tu pitheidos æthrq;
  Filius: auctores saxa fretumq; tui.
Dii facerẽt: ut me sũma de puppe uideres
  Mouisset uultus mœsta figura tuos.
Nũc quoq; ñ ocul: s; q̃ potes aspice mẽte
  Herentẽ scopulo: quẽ uaga pulsat aq̃.
Aspice demissos lugentis more capillos.
  Et tunicas lachris sicut ab ibre graues.
Corpus ut ipulsæ segetes aqlõib⁹ horrẽt
  Litteraq; articulo pressa tremẽta labat.
Nõ te p meritum: qm̃ male cessit: adoro:
  Debita sit facto gratia nulla meo.
Sed nec pœna quidẽ: si nõ ego cã salutis:

¶Ergo: particula ẽ nõ illatiua hoc loco: sed idignatiua ingemescit. n. qđ sit moritura i illa isula: ubi nullũ sentiat officiũ suoꝝ. ¶Nec ui. la. ma. i. non uidebo matrẽ meã: q̃ me moriẽtẽ defleat. ¶Qui cõ. i. q claudat: nã mortuis solebãt ppinquores claudere oculos: ut supra i pria epistola. Ille meos oculos cõprimat ille tuos. ¶Spirit⁹. i. aĩa. ¶Peregrinas: ignotas. ¶Positos ar. i. mẽbra mortua. Vir. Sic o. Sic positũ affati discedite corp⁹. Iũget: melius legif unget. nã cadauera pri⁹ lauabanf: deinde ungebanf. Euni⁹ Tarqnii corp⁹ bona fœmina lauit & unxit. ¶Volu. mari. q̃ sunt uicinæ huic isulæ. ¶Ossa inhumata. i. stabũt sup ossa mea carẽtia humatiõe & sepultura. ¶Hæc sunt sepulchra digna meis officiis. i. hæc sunt officia talia q̃lia merenf mea erga te beneficia: hiroice dixit. ¶Ibis: ut eũ magis moueat: dicit ut these⁹ m̃inerit cũ redierit athẽas: & narrabit res suas gestas iter eas cõmẽorare quẽadmodũ decepit ariadnẽ a quo tãtaq; accepat bñficia. ¶Cecropios: atheniẽses dcm̃ ẽ supra. ¶Port⁹: deest i pria urbe atheãꝝ. ¶Celsus: alt⁹. ¶Turbæ: populi. ¶Et be. nar. deest cũ: & legẽdũ est narraris: nõ aũt narrabis. ¶Lætũ: mortẽ. ¶Tauriq; uiriq;. i. minotauri. ¶Saxea te. i. labyrinthũ. ¶Tellure: hac isula. ¶Nõ ego: deridet ipm. & hironice loqtur. ¶Surripiẽda: remouenda. ¶Tuis titulis: tuis laudibus. ¶Nec pa. ex nimia ira dicit eũ nõ eẽ humano sanguie genitũ: sed ex saxis. ¶Pater. s. tibi. ¶Ethræ pytheidos. ideft filiæ pythei: ut supra dixius. ¶Auctores tui. i. parẽtes: ex & qb⁹ es genit⁹ sic Dido ad æneã apđ Virg. li. iiii. ænei. Nõ tibi diua parẽs: generis nec Dardan⁹ auctor pfide: sed duris genuit te cautib⁹ horrens. Caucasus: hyrcanæq; admorũt ubera tygres. ¶Dii facerẽt: nitif mouere eũ ad cõmiseratiõnẽ sui. ¶Videres pro uidisses. ¶Mœsta figu ideft aspectus meus tristis & lachrymosus. ¶Mouisset ad misericordiã & lachrymas deduxisset. ¶Nõ ocu. qa ex remotiõe locoꝝ nõ potes oculis corporis me uidere. ¶Sed mẽ. sed cogitatiõe. ¶Hærẽtẽ. i. finge uidere me stantẽ in scopulo ab aq̃ pulsato. ¶Demissos p humeros sparsos. ¶More lu. i. more ei⁹ quæ mortẽ alicuius mœret. ¶Tũicas. s. meas. ¶Graues lachry. i. madefactas. ¶Sicut ab ibre. i. sicut ab aqua. ¶Corp⁹: dicit se p̃ dolore & tiore tremere. ¶Sicut sege. tremũt p uẽtos. ¶Horret: tremit. ¶Impulsæ: motæ: ¶Aqlonibus. i. uẽtis: posuit aũt aquilones p oĩbus uẽtis: & hæc cõparatio est ẽt in prĩo lib. de arte amãdi de ipsa Ariadne. Horruit: ut steriles agitat q̃s uẽtus aristæ. Vt leuis in madida cãna palude tremit. ¶Lr̃a p̃ssa. i. signata & scripta. ¶Articulo. i. digito. ¶Labat uacil. i. ñ hẽt rectũ ordinẽ. ¶Nõ ado. i. ñ oro nec adiuro. ¶Per me. i. p beneficium qđ tibi p̃stiti. ¶Q̃m male cessit. i. male successit mihi: qa male locaui ipm. ¶Nulla gr̃a. i. nulla retributio. ¶Sit facto meo. i. bñficio qđ tibi faci. ¶Sed nec pœ. s. fit meo facto. i. si nõ uis reddere gr̃am facto meo: nõ debes ẽt reddere pœnã & malũ. ¶Si nõ. i. si nõ fui tibi cã salutis: sicut fortasse tu existimas.

VBER. Ergo q̃ pars orationis sit

Antiquorũ ritus in cadaueribus curandis.

ANTO. ¶Has tibi plãgendo. Trãslatio ẽ a uictis in prælio:q cũ succũberent manus tendere consueuerunt. ⁋ Lassas plangendo pectora:q̃ iã languescunt dum me percutiunt. ⁋ Qui superant:cæteros laniatu assiduo decerpsi. ⁋ Tua facta:ad sæuitiã & perfidiã hoc refert. ⁋ Si prius:quã freta relegas naxõ uersus. ⁋ Ossa leges:in sepulchro cõpones a ferarũ dentibus decerpta. Ex peonisii hystoria sumptũ:q scribit:ut diximus ariadnã in cypro reliqsse nauigatiõe defessam:& cũ rediret extinctã reperisse reliquisseq̃ pecuniã ad sepulchri & funeris põpã.

VBER. ¶Nõ tñ ẽ cur tu sis mi.cã ne.i.cur tu debeas esse cã meæ mortis. ⁋ Has dycticos.i.demõstratiue. ⁋ Plãgẽdo.i.pcutiẽdo:tm̃.n.pcussi pectora mea:qđ ipe man⁹ sũt lassæ. ⁋ Tẽdo:porrigo. ⁋ Qui su.i.q supsunt & restãt nã reliquos præ dolore laceraui:& auulsi. ⁋ Tua fa.s.crudelia:qa me deseruisti solã. ⁋ Flecte ordo pẽdet ab eo loco nõ te p meritũ: huc usq̃. ⁋ Flecte ra.uerte nauẽ ad me recipiẽdã. ⁋ Relabere retro nauiga. ⁋ Verso mutato. ⁋ Si occi.pri.i.si mortua fuero antequã redeas ad me abducẽdũ ex his locis. ⁋ Tu feres os.i.efferes:& sepelies. ⁋ Cõclusit ãt epistolã p cõmiseratiõnẽ. Exit⁹ rei fuit:qđ these⁹ nũquã reuersus ẽ ad eã:sed illa iuẽta a baccho ĩ ea isula facta ẽ uxor ei⁹ & trãslata ĩ cœlum cum corona sua:& facta est signum quod hodie quoq̃ dicitur Corona:ut supra alio loco diximus:eius autem transmutationem describit optime ipse Oui.lib.i.de arte amandi & lib.iii.Fasto.& lib.viii.meta.

Nõ tam̃ est cur tu sis mihi causa necis.
Has tibi:plãgẽdo lugubria pectora:lassas
Infœlix tendo trans freta lõga manus.
Hos tibi q supant ostẽdo mœsta capillos
Per lachrymas oro:q̃s tua facta mouẽt
Flecte ratẽ theseu:uersoq̃ relabere uẽto:
Si prius occidero:tu tamen ossa leges.

¶In decimã primam Epistolam Argumentum.

ANTO. Ynas ex Menalippe æolũ genuit:q thessaliæ partẽ tenuit quã a se æolida nũcupauit filiam Arnẽ habuit ex qua Neptunus gẽinos Boetũ & Aeolũ suscepit. Boetus in aui materni regnũ successit. Aeolus uero cũ ad insulas thyrreni matris appellaret:q̃s lyparus Ausonis filius tenebat: accepta cõiuge huius filia in regnũ successit ĩsulasq̃ de se æolias nũcupauit. Deĩde ex Cleopatra:q̃ erat ex genere lestrygonũ:septẽ filios & toridẽ puellas substulit:licet Home.xii.tm̃ cõmemoret. Hi sunt q nominant̃ mares Astioch⁹:Xuth⁹:Androcleu⁹:Pherẽon:iocastes: Agatyrsus & Machare⁹ puellæ uero iphe:Aeola:Peryboea:Dia:Astoicatia Hephestia:& Canace:oẽs si Diodo.credim⁹ ob gloriã & uirtutẽ ĩ maxĩo honore fũt habiti p̃ter canacẽ:q̃ cũ ex frẽ machareo filiũ pepisset cõperto facinore seipam iussu pr̃is trucidauit. machare⁹ ĩ tẽplũ apollinis delphici cõfugit:quẽ uolũt cũ oreste ĩ necẽ neoptolõi cõspirasse. moritura igr̃ canace p epistolã Machareũ p̃cat̃ ut expositi ĩfantis ossa legat:& una cũ suis urna cõpõat.

VBER. I q̃ tñ cæcis errabũt scri.litu.ipse ctũ dicẽdi gẽus: ut q̃rentẽ ppinq̃ nece ĩchoare decet relinqt̃.n.aĩo cõiicendũ magisq̃ uerbis explicari possit:sũt.n.uocabula q̃ cũ pricipiis cõneiũt: ut q̃q̃:licet:& si:&c.id gen⁹alia sibi subiici desiderãt. Alia q̃ tm̃ subiicim⁹:ut ẽt uero:tñ. Sed q elegãti⁹ locuti sc̃.cũ aut ĩdignationẽ:aut dolorẽ exprimere uoluerũt:ut irarũ æst⁹ aut q̃relas significãti⁹ oñderẽt qb⁹ hõeste ĩchoare nõ cõuenit ab his sũpsere pricipia:ut uirgiliana iuno: ad uenerẽ cũ ĩdignatiõe loqt̃. Egregiã uero laudẽ:& ad æneã dido dissimulare ẽt spasti pfide tm̃ posse nephas. Et ĩ tristib⁹ Ouid. Ergo erat in fatis scythiã quoq̃ uisere nr̃is. Canace quoq̃ cũ scriberet cũ añ oculos gladiũ a pr̃e missũ: ut illo se perimeret hẽret ut decebat pricipio abrupto usa ẽ. ⁋ Si q̃ tñ iqt cæcis errabũt scripta lituris:ĩ hoc pricipio tacet̃ qđ p̃cedere debuit.i.decreui añ necẽ ad te scribere:tñ lr̃aꝝ notæ quoquo mõ oblr̃atæ fuerĩt scias id cadẽtis canaces sãguĩe obtigisse. ⁋ Libellũ:libellũ pro epistola usurpat.



I q̃ tñ. Ex q̃ uxore æol⁹ rex uẽtoꝝ suscepit canacẽ & machareũ mihi ĩcertũ ẽ: s3 tñ & Ser. teste:& Ouidi.in hac epistola scribẽte patet eos æoli filios fuisse:q cũ turpiter se amarẽt: & cõsanguinitatis p̃textu tegẽtes culpã cõcubuissent:canace ex eo cõcubitu concepit & pepit

CANACE MACHAREO.



I q̃ tãtum cæcis errabũt scripta lituris:
Oblitus a dominæ cæde libellus erit.

filium quem cum clam e regia per nutricem emitteret: ut aleretur: infœlix infans se suo uagitu prodidit auo: qui tanto offensus scelere: iussit infantem in nocuum exponi casibus. Gladium uero per satellitem misit: quo illa pro meritis uteretur: quo se interfecisse creditur. Machareus pœnæ & iræ patris metu territus ex patria aufugit crediturq; factus sacerdos dephici Apollinis: qui post ea uerbis oraculi Orestem in cædem pyrrhi ob raptam Hermionem hortatus dicitur interea depræhenso scelere Canaces: priusquam moreretur: fingit poeta eam scripsisse hanc epistolam ad Machareum: qua ei narrat casum suum: & iram patris: & postremo rogat: ut colligat ossa sua & infantis: & una urna ea recondat. ⸿ Si qua tamen sunt qui existimant hic aliquid deesse: quia tamen non uideatur conuenire principio & in quibusdam codicibus inueni hos duos uersus Aeolis Aeolidæ quam non habet ipsa salutem Mittit & armata uerba notata manu In duobus tamen codicibus mais uetustissimis hi uersus non leguntur: quod autem ante tamen uideatur aliquid esse præponendum: plærumq; magis fit in sensu quam in uerbis: nam intelligitur mitto tibi hanc epistolam: tamen. ⸿ Si qua scripta: idest si aliquæ partes meæ epistolæ. ⸿ Errabunt: idest uacillabunt: & non habebunt rectum ordinem. ⸿ Lituris signis litterarum a linendo: uel maculis. ⸿ Cæcis obscuris: quæ non bene possint legi. ⸿ Libellus epistola uel charta. ⸿ Oblitus: fœdatus. ⸿ A cæde propter cædem. ⸿ Dominæ: idest mei Canaces.

Argumētum epistolæ

Littura unde dicta ē

Dextra tenet calamū: strictū tenet altera ferrū
Et iacet in gremio charta soluta meo.
Hæc est æolidos fratri scribentis imago:
Sic uideor duro posse placere patri.
Ipse nescis cuperem nostræ spectator adesset:
Auctorisq; oculis exigeretur opus.
Vt ferus: est multoq; suis truculentior eurus
Spectasset siccis uulnera nostra genis
Scilicet est aliquid cum sæuis uiuere uentis.
Ingenio populi conuenit ille sui.
Ille noto: zephyroq; & sythonio aquiloni:

ANTO.

⸿ Dextra tenet calamum: ab corporis habitu pathos concitat. ⸿ Ferrum: ensem significat ab Aeolo missum. ⸿ Aeolidos: de se loquitur: perinde atque de alio narraret: is esse inquit habitus canaces Aeoli filiæ: forma hæc nominum ut philliis: Aeneis: Thebais: & Aeolidos. ⸿ Duro patri: Aeolum patrem in odium trahit dum illius crudelitatem exponit. ⸿ Opus exigeretur: mandata efficerem: hoc est meipsam perimerem. ⸿ Oculis auctoris æolum significat qui necis causam præbuerat. ⸿ Vt ferus est: particula ut interdum tempus significat: ut Virgilianum illud. Turnus: ut infractos aduerso marte latinos in assina. Plautus pro quantum usurpauit: cum Argirippus dicit: ut uestræ fortunæ mei procedunt libane longe qui hodie nunquam ad uesperum uiuam: hoc loco cum similitudinem exprimat: ita carminis licentia præteriit Ouidius ut illud in oratore Ciceronis est: cum dicit: ut quisque optime græce sciret ita esse nequissimis: Hic locus: nos admonet in hac iunctura duarum particularum: ita & ut non semper gradus respondere debere: ut quibusdam placuit. Nam Ouidius siccis non siccioribus genis dixit: ut est inquit crudelissimus: ita meam cædem non lachrymabundus inspiceret. ⸿ Scilicet est aliquid: Scilicet: si cum acerbitate aliqua quadam efferatur quod dicimus negat: ut est apud Virgilium: scilicet is superis labor est: & in andria Terentii: id curat populus: scilicet quod ita dictum est: ut nec dii. nec populus curarent: hoc loco affirmat: ut si profecto multum est. ⸿ Ingenio uiolentiæ: sunt enim uenti inexorabiles & immites: ideo poetæ surda freta solent appellare quoniam orantium preces non audiant uentorum rabie impulsa: & Ariadnæ dixit: Vos quoq; crudeles uenti. ⸿ Populi sui: uentos significat: quorum nuper in æolo Homerus assignat: quid ideo putasse ueteres existimo: quoniam uti uelis nautas edocuerit scierit æolus exalationem quæ ex antris æoliis emergebat: qui uenti essent spiraturi Sythonio est Thracia ad septentrionem exposita: unde aspirat Aquilo: quam diximus uetustissimo uocabulo Sythonem appellatam. Ouidius quatuor illos uentos ponit: quos obseruauit antiquitas & Homerus in odissea commemorat: cum multos alios obseruauerit posteritas: ut apud Plinium & Victruuium licet legere.

Vt dictio qđ ip̄prie significet & quō i oratione ponatur

Scilicet dictio qualiter diuersa significet

Aeolus quáobrē uētoꝝ de⁹ fictus sit Tratia ubi locoꝝ sit & quo pacto uetusto uocabulo appelletur

Aeoli genealogia

VBER.

⸿ Dextra describit casum suum. ⸿ Ferrum ensem Metonomia. ⸿ Strictum: nudū. ⸿ Iacet sedet: posita est. ⸿ Soluta: aperta. ⸿ Hæc est imago: hæc est forma: in qua tu potes considerare me esse. ⸿ Aeolidos. mei canaces quæ sum filia Aeoli. ⸿ Sic: hac forma: scilicet ense parato ad necem meam. ⸿ Duro: crudeli adducit eum in odium commemorans eius sæuitiam. ⸿ Ipse: scilicet pater. ⸿ Spectator qui uideret. ⸿ Opus: idest cædem meam. ⸿ Exigeretur: perficeretur. ⸿ Oculis: idest in conspectu. ⸿ Auctoris: scilicet patris qui est auctor & causa: ut me interficiā. ⸿ Truculentior: sæuior. ⸿ Suis qui sunt sub imperio suo. ⸿ Spectaret siccis: idest uideret cædem meam sine ulla effusione lachrymarum. ⸿ Scilicet: arguit a consuetudine: idest conuersatione: dicit quod quia uersatur & uiuit cum uentis: qui sunt sæui: ipse quoque est sæuus: & conuenit naturæ uentorum. ⸿ Conuenit facit. ⸿ Ingenio naturæ. ⸿ Sui populi: idest uentorum. ⸿ Ille noto: enumerat quatuor uentos. ⸿ Noto: notus sine aspiratione uentus meridionalis humidus: & pluuius: quia a nostris auster dicitur. Zephyrus autem occidentalis est: qui latine Fauonius dicitur. ⸿ Aquiloni: idest boreæ: qui ab aquis discutiendis dicitur Aquilo latine. ⸿ Sithonio: threicio: flat enim ex Thracia. ⸿ Sithon autem ut in secunda Epistola diximus mons est thraciæ. ⸿ Eurus est uentus orientalis: de his omnibus uentis Cardinalibus Ouidi. libro primo metamor. Eurus ad auroram nabatheaq; regna recessit. Persidaq; & radiis iuga subdita matutinis. Vesper: & occiduo q̄ littora sole tepescunt. Proxima sunt zephyro: scythiā: septēq; triōes horrifer inuasit boreas cōtraria tellus nubibus assiduis: pluuioq; madescit ab austro.

Notus qa latinis auster dicit⁹ q uent⁹ sit Zephyrus a latinis fauoni⁹ dict⁹ qua mūdi pte spires

ANTO. ¶ Tumidæ non imperat iræ. Suam uiolentia moderari nescit licet cohibeat uentorum rabiem. ¶ Vitiis suis: patri uitio dat crudelitatem. Superat inquit uentos asperitate & sæuitia quibus imperat. ¶ Quid iuuat admotam: patos a genere nihil prodest me ducere genus a Saturno. Nam ut diximus Neptunus auctor est generis æoli cuius frater est iuppiter. ¶ Admotam: iunctam proauorum nomina: hi sunt cælus: Saturnus neptunus. ¶ Funebria: ad meum funebre exitium missa: miserat enim æolus ensem per præconem ut seipsam trucidaret. ¶ Non mea tela: fœminea tela sunt colus: & cum staminibus & lana calathus. ¶ O utinam: patos a facti pœnitentia. ¶ Commisit in unum: uno lectulo coniunxit. ¶ Hora serior: meo leto ante id temporis uellem cecidisse quoniam patris uiolentiam non experiter nec nostri generis decus extinguerem. ¶ Plus me frater quam frater amasti: dolet quod Machareus non fratrem: sed amicum se cum sorore gesserit: quod fuit plusquam fratrem deceat. ¶ Non debet quod soror esse non decet sororem se amicam cum fratre gerere. ¶ Incalui: amore incensa fui. ¶ Qualem: ut multi recensere cõsueuerunt censi cupidinis uiolẽtiam. ¶ Nescio quẽ sensi: erat enim omnis amor canacæ ignotus. ¶ Fugerat ore color: ordif: quicqd post amorem & in amore gestum est: & primũ a signis quãtum ipsa amarit indicat. ¶ Obduxerat: inuaserat. ¶ Quid esset: quibus curis conflictaretur. ¶ Et illud eram: amabam ideo curis angebar.

Aeoli geneologia

Imperat: & pennis eure proterue tuis.
Imperat heu uentis: tumidæ nõ imperat iræ:
Possidet en uitiis regna minora suis.
Quid iuuat admotã pauorum nomina cœlo
Inter cognatos posse referre iouem.
Nõ minus infestum funebria munera ferrũ:
Fœminea teneo non mea tela manu.
O utinã machareu: quæ nos commisit in unũ
Venisset læto serior hora meo.
Cur unquã plus me frater: quã frater amasti:
Et tibi non debet quod soror esse fui.
Ipsa quoque incalui: qualemque audire solebam:
Nescio quem sensi corde tepente deum.
Fugerat ore color: macies obduxerat artus:
Sumebant minimos ora coacta cibos.
Nec somni faciles: & noxerat annua nobis:
Et gemitum nullo læsa dolore dabam.
Nec cur hoc facerẽ: poterã mihi reddere cãm
Nec noram quid amãs esset: at illud eram.

VBER. ¶ Pẽnis: quia uenti dicũtur habere alas: unde ipse lib. vi. met. de borea abducente orythiã: dicit pauidam caligine tectus orythiam amãs fuluis cõplectitur alis. ¶ Tumidæ: quæ tumidũ facit. ¶ Minora suis uitiis: quia potest reprimere uẽtos: qui sunt sub regno suo: uitia autem sua: idest iram non potest coercere. ¶ Quid iuuat admotã: sic legẽdum est: non autem ad mortem: est autem ordo & sensus. ¶ Quid iuuat: idest quid prodest. ¶ Me admotam nomina proauorum: figurate: idest habẽtem nomina proauorum admota sicut oculos suffusa nitẽtes: admota. i. appropinquata. ¶ Posse referre: idest enumerare. ¶ Iouem inter cognatos: idest posse dicere quod iuppiter sit de gente mea. Aeolus autem non hyppotæ filius fuit: ut quidam male existimant: sed nepos: natus est enim ex Segesta filia hippotæ troiani: & ioue: hæc eadem Segesta a Crimiso fluuio Siciliæ compressa genuit Acesten: qui postea in Sicilia regnauit. ¶ Non minus: idest nihilominus: scilicet licet sim de gente iouis. ¶ Munera funebria: idest apta funeri: idest morti: est autem appositio figura propter duo substantiua apposita sine copula: uidelicet ferrum & munera. ¶ Fœminea: idest imbelli. ¶ Non mea tela: idest non mihi apta: aut conuenientia. ¶ O utinam: optat se fuisse mortuam antequam coniunctam fuisset fratri: ordo. ¶ O machareu hora quæ commisit: idest coniunxit. ¶ In unum: idest simul. ¶ Venisset serior: idest tardior. ¶ Meo læto: idest mea morte: idest utinam prius essem mortua: quam me unquam cognouisses: nam non uenissem ad tantam calamitatem ut coacta essem mihi: ut paterna mandata adimplerem: mortem consciscere: ni turpius si potes opẽ feras. Et ex hoc Canaces auget miseriam suam: conaturque Machareum ad misericordiam mouere: imprecando sibi mortem: quæ sæpissime cum a teneris annis contingat: mortales quibuscunque calamitatibus futuris eripere solet. Mors enim ut testatur Seneca: nullum habet incommodum: neque uitam interimere uidetur & si ipsam quoquo modo eripiat. De qua plura legito apud Herodotum: & Ciceronem. ¶ Cur unquam: dolet de hoc amore illicito. ¶ Quam frater: quia amor fratris erga sororem debet esse moderatus nec debet esse ad concubitum. ¶ Et cur sui quod soror non debet esse cur obsecuta sum tibi in coitu: quod soror facere non debet. ¶ Ipsa quoque dicit se etiam fuisse amore compulsam sicut & fratrem. ¶ Incalui incẽsa sum amore. ¶ Deum: cupidinem. ¶ Tepente: calente. ¶ Nescio quem deum: quasi dicat antea mihi incognitum. ¶ Fugerat: describit signa amantis. ¶ Color: rubor. ¶ Fugerat ore: idest ex facie nam amans efficitur pallidus Ouidius in primo de arte palleat omnis amans: color hic est aptus amanti. ¶ Macies macilentia. ¶ Adduxerat attenuauerat. Ouidius in loco suprascripto. Arguat & macies uultum. ¶ Coacta compulsa: quia non habebant appetitum: qui ex ægritudine amoris solet discedere. ¶ Somni dormitiones. ¶ Nec faciles: idest difficiles Ouidius loco supradicto. Attenuant iuuenum uigilatæ corpora noctes. ¶ Curaque: & immenso qui fit amore dolor. ¶ Annua longissima: idest una nox uidebatur mihi unus annus. ¶ Læsa nullo dolore: quæ non sentiebam dolorem aliquem. ¶ Dabam gemitum emittebam: suspiria. ¶ Reddere causam cur facerem: quia nesciebam amorem esse: qui me faceret suspirare. ¶ Quid quæ res. ¶ At eram illud: idest illa res. scilicet amans.

Aeol⁹ cu⁹ fili⁹ fuerit

Amantis color qs sit

Vide ne sit legẽdũ & noua miles erã

¶ Animo: oculi qui ob ætatem rerum habent experientiam ¶ Deiecit ocellos: idest maximum erubescẽtiæ signum: quod in ænea non fore Dido Virgiliana quæritur cum ait. Num gemitu doluit nostro: num lumina flexit. ¶ Hæc signa: macies: uigiliæ: erubescentia. ¶ In tacita: cum me amare non negarem. sed tacerem: uidetur enim fateri qui rogatus tacet. ¶ Iamq; tumescebant: honeste præterit ut cum fratre iuncta sit. ¶ Vitiati: uitiatas dicimus uirgines cum pudicitiam posuerunt: ut Terentianum illud in andria: Glicerium uiciat Pamphilus. ¶ Onus furtiuum: fœtus furtim conceptus. ¶ Quas mihi non herbas quæ non medi. partum ex utero excutere conati sunt herbaꝝ succis: ex q̃s maxime ualere sisimbrium scribit Plinius si cibo aut succo sumat. Supposuit utero apposuit ad excutiendum fœtũ. ¶ Pœnitus: ex intimo utero est. ¶ Admotis artibus medicaminibus adhibitus excuti nõ potuit. ¶ Tectus clausus utero. ¶ Ab hoste: nutricẽ significat: quæ illum perimere conata est. ¶ Iã nouies erat orta soror pulcherrima phœbi: erat decimo mẽse partus maturus: hyppon methapõtinus a septimo ad decimũ mẽsem nasci posse partum existimauit: maturũq; esse diocles. Stratones pedocles & epigenes septimo nasci posse affirmant octauo omnino negãt. Diocles tamen caristius & Arist. stragerita nono: & decimo mẽse partum maturũ esse tantũmodo putauerunt: epigenes bizantinus nono mẽse omnino negat id effici posse. Hypocrates decimo: solus Arist. & undecimũ mẽsem pariẽtibus assignauit. ¶ Quæ causa ignorabam ꝓpinquo partu cur dolerem. ¶ Nec tenui uocem: more parientiũ clamaui. ¶ Gemitus: præ dolore gemebam.

ANTO: Erubescẽtiæ signũ quod sit

Virgines q̃re uitiatæ dicunt

Sisimbrium herba ad partus excutiendos utilissima

Quoto mẽse puer nasci possit & fœt⁹ dicat eẽ matur⁹

Prima malum nutrix animo præsensit anili;
Prima mihi nutrix æoli dixit amas.
Erubui: gremioq; pudor deiecit ocellos
Hæc satis in tacita signa fatentis erant.
Iamq; tumescebant uitiati pondera uentris:
Aegraq; furtiuũ membra grauabat onus.
Quas mihi nõ herbas q̃ ñ medicamia nutrix
Attulit: audaci supposuitq; manu.
Vt penitus nostris hoc te cælauimus unum
Visceribus crescens excuteretur onus.
Ah nimium uiuax admotis restitit infans
Artibus: & tectus tutus ab hoste fuit.
Iã nouies erat orta soror pulcherrima phœbi:
Denaq; luciferos luna mouebat equos.
Nescia quæ faceret subitos mihi cã dolores:
Et rudis ad partus ad noua miles eram.
Nec tenui uocem: quid ait tua crimina ꝓdis;
Oraq; clamantis conscia pressit anus.
Quid faciã ifelix: gemitus dolor edere cogit;
Sed timor & nutrix: & pudor ipse uetant.

¶ Prima: ante alios. ¶ Animo anili: quasi cauto & perito talium rerum. ¶ Malũ amorem meum. ¶ Aeoli uocatiuus est patronymici fœminini. ¶ Amas es correpta amore. ¶ Erubui uerecundiam uultus rubore ostẽdi. ¶ Deiecit demisit: nam uerecundia facit oculos deiectos. Ouidius. de Calistone uix oculos attollit humo. ¶ Hæc satis: idest licet tacerem: hæc erant satis. ¶ Signa fatentis. idest confitẽtis me amare. ¶ In tacita. idest me nihil ei respondente. ¶ Tumescebant crescebant. ¶ Vitiati: grauidi. ¶ Onus furtiuum: idest puer quem ferebam in utero. ¶ Furtiuum occultum uel furto. idest a stupro conceptum. ¶ Membra. scilicet mea. ¶ Quas herbas nõ attulit. quasi dicat. omnes est enim legendum interrogatiue. ¶ Supposuit per inferiores etiam partes immisit. ¶ Vt onus excuteretur nostris uisceribus. idest eiiceretur e uentre: & ut facerem abortiuũ sunt. n. quædam herbæ & quædam medicamia quæ habent uim faciendi abortiuum. ¶ Hoc te cæla. parenthesis est. i. hoc solũ tibi occultauimus: qd' uoluerim añ emittere partũ dicimus aũt cœlo te hác rẽ: & de ac re. ¶ Nimiũ uiuax. i. nimiũ genitus ad uiuendũ. ¶ Restitit artibus admotis. i. uicit appositas artes. ¶ Tectus in uentre meo tutus. ¶ Ab hoste. i. ab illa anu quæ illis medicaminibus quærebat eũ interficere. ¶ Soror phœbi. i. luna erat orta nouies. i. iam erat nonus mensis. ¶ Dena. i. decima. ¶ Luciferos ferentes lucẽ est aũt hoc loco adiectiuũ. i. iã aderat decimus mensis: quo ut plurimũ dicuntur mulieres parere. Virgil. Matri longa decem tulerit fastidia menses. ¶ Nescia ignara. ¶ Quæ causa faceret dolores: q̃a nesciebam eos fieri ex fœtu q iam erat maturus in uentre. ¶ Rudis: inexperta. ¶ Miles translatiue dixit. ¶ Noua quia nunquam ante pepererã. Solent utiq; nouæ parturientes intollerabili dolore affici: & præ nimio dolore exclamare: ut paulo infra ostendit: Dum inquit Nec tenui uocem: Et ex hoc ostẽdit tanq̃ rudis ad furta minime potuisset partum celare: ni eius nutrix sibi auxiliata fuisset: ipsiusq; os adeo compressisset: ut etiam magno pudore & timore prohibita: silere adacta fuisset: arguitq; hoc loco quantum doloris inter parturiendum passa fuerit connectẽdo: alias quã plures erumnas suas: quas seriatim exequitur: Cum ait Mors erat ante oculos: & cætera: Ordo est. Ego nescia quæ: idest qualis causa: faceret: hoc est causaret mihi tã subitos. idest repentinos dolores: & idest quoniam eram rudis: & noua miles ad partus: nec pro non tenui uocem: hoc est me potui continere quin clamarem. ¶ Nec tenui uocem: idest non potui comprimere uocẽ: quin clamarẽ. ¶ Quid ait: ordo. ¶ Anus ait quid prodis: quid indicas. ¶ Tua crimina: tuum scelus. ¶ Et ipsa conscia: idest quæ sciebat crimen meum. ¶ Præssit clausit. ¶ Clamantis: scilicet mei. ¶ Quid faciam pro facerem. ¶ Edere: emittere. ¶ Gemitus clamores: idest ex una parte dolor partus cogebat me clamare ex altera prohibebat timor patris & nutrix: quæ increpabat me. ¶ Et pudor ex tanto scelere.

VBER. Abortiuũ quomodo fiat

ANTO. ❡Gemitus:murmura. ❡Verba elapsa: quæ præ dolore exciderant uoces. ❡Reprendo:resumo & re. primo ne audirentur: importune rependo alii legerunt. ❡Cogor: quoniam ita imperabat nutrix. ❡Lucina iuno quæ parientibus præest. ❡Graue crimen:quoniam mecum infans extinguebatur. ❡Pressa refouisti pectora: Machareus parturienti Canace adstitit: quæ cum primo partu maxime laborasset excitata Macharei adhortationibus dolores cum partu posuit. ❡Et mihi me alloquutus es: commiserationem excitat hæc sermocinatio. ❡Duos:& te & partum. ❡Quid tibi grataris: hac sciscitatiõe trãsit: ut quid mali æoli crudelitate post partum contigerit exponat. ❡Quid tibi grataris: non esse gratulandum arguit ab æoli impietate:& facinoris dedecore & periculo. ❡Subripienda: furtim abiicienda. ❡Sedula:uafra & ad occultandum crimen diligens nutrix. ❡Fictaq; sacra facit: simulat sacrificare:hostiamq; simulabat esse puerum frondibus & uuis inuolutum. ❡Dat populus sacris:quisque uiam præbebat aniculæ iterque in templum sacrificatura pergere simulabat. ❡Limen:æolis regiæ hostium. ❡Patrias:patris æoli. ❡Suo idicio: eius uagitu. ❡Insana:furibunda. ❡Vt mare a simili patos mouet. ❡Fraxina:fraxini arboris quæ in macedõia dicit bumelia:græce uero medias.

Fraxin⁹ arbor qbus noĩbus appelletur

Continuo gemitus elapsaq; uerba reprendo:
Et cogor lachrĩas cõbibere ipsa meas.
Mors erat añ oculos:& opem lucina negabat
Et graue:si morerer:mors quoq; crimẽ erat
Quum sup incumbẽs scissa tunicaq; comaq;
Pressa refouisti pectora nostra tuis.
Et mihi uiue soror:soror o carissima dixti
Viue:nec unius corpore perde duos.
Spes bona det uires:fratri nã nupta futura es
Illius:de quo mater:& uxor eris.
Mortua:crede mihi:tañ ad tua uerba reuixi:
Et positum est uteri crimen onusq; mei.
Quid tibi grataris.media sedet æolus aula:
Crimina sunt oculis surripienda patris.
Frondibus infantem ramisq; albentis oliuæ:
Et leuibus uittis sedula celat anus.
Fictaq; sacra facit:dicitq; precantia uerba:
Dat populus sacris:dat pater ipse uiam.
Iam ꝓpe limen erat:patrias uagitus ad aures
Venit:& indicio proditur ille suo.
Eripit infantem:mentitaq; sacra reuelat
Aeolus:insana regia uoce sonat.
Vt mare fit tremulũ:tenui quõ strigit aura:
Vt quatitur tepido fraxina uirga noto.

VBER. ❡Elapsa iam ore emissa. ❡Repræhendo: idest iterum præhendo. ❡Combibere exiccare & intra me tenere legendum est combibere: non autem cohibere: quia ratio metri non patitur. ❡Ante oculos:quasi dicat:certa & parata. ❡Lucina dea partus: de qua diximus in epistola Hypsiphyles ad Iasonem. ❡Opem:quia solet auxiliari parientibus. ❡Mors,erat graue crimen: quia non potuissem mori sine infamia: in tali casu: quo fuisset cognitum scelus meum. ❡Super incumbens scilicet tu. ❡Scissa tunica:idest ueste & coma:idest capillis propter dolorem quem de me capiebas. ❡Refouisti recalefecisti. ❡Nostra pectora pressa tuis:idest imposuisti pectus tuum super meum tuis:scilicet pectoribus. ❡Et mihi dicit uerba quibus Machareus usus est ad Canacen. ❡Dixti pro dixisti:synocopa est. ❡Duos:scilicet te & filium. ❡Corpore unius:idest corpore tuo. ❡Det uires faciat te non deficere. ❡Fratri nam ecce quæ spes sit. ❡Fratri:scilicet mihi potest etiam legi fratris: ut dicamus. ❡Es futura nupta:idest uxor & ita nupta erit nomen:si uero legitur fratri est participium. ❡Illius dupliciter potest hic textus ordinari:scilicet cum præcedenti sic es futura nupta fratris illius de quo & cætera:uel melius ut legatur fratri & postea ordinetur sic. ❡Tu eris &:idest etiam. ❡Vxor illius:scilicet mei. ❡De quo:idest propter quem. ❡Tu es mater:idest filium peperisti his uerbis dictis intelligimus eum statim discessisse. ❡Mortua:scilicet ut uidebar mihi. ❡Reuixi:respiraui. ❡Ad tua uerba:idest propter uerba:quæ mihi dixisti. ❡Crimen onusque:idest criminosum onus. ❡Positum pro depositum: idest peperi. ❡Quid tibi dicit se frustra peperisse:quia & sibi & filio nuper nato sit moriendum. ❡Grataris gratularis & gaudes:quia dixi me peperisse. ❡Aeolus pater meus. ❡Surripienda remouenda. ❡Oculis patris ne ab eo uideantur:idest auferendus est puer ita natus: ne pater eum uideat. ❡Frondibus dicit quomodo nutrix eum occultauit:simulans se facturam rem diuinam. ❡Frondibus foliis ramis. ❡Albentis oliuæ. Hæc enim arbor erat in tutela Palladis:& dicata paci apta sacrificiis: quæ anus uolebat simulare. ❡Velat tegit. ❡Vitis fasciis:tanquam rem sacram. ❡Sædula studiosa. ❡Ficta:simulata. ❡Verba precantia:idest dicit hymnos & supplicationes. ❡Dat uiam:idest cedit quia credebat eam facere uera sacra. ❡Erat prope limen:idest iuxta ianuam: ut egrederetur cum infante. ❡Vagitus proprie dicitur uox & clamor infantum Virgilius libro sexto. Hinc exaudiri uoces uagitus & ingens. Infantum animæ flentes in limine primo. ❡Patrias:idest paternas. ❡Proditur detegitur cognoscitur. ❡Suo indicio: propria uoce. ❡Reuelat: detegit remotis frondibus. ❡Mentita ficta. ❡Regia:idest aula. ❡Sonat resonat. ❡Insana: magna. ❡Vt mare: facit comparationem de suo tremore cum audiret patrem ita clamantem. ❡Stringitur leuiter percutitur. ❡Tenui leni. ❡Fraxina:pro fraxinea. ❡Noto:idest uento. ❡Tepido: quia uenit a meridie ideo est tepidus.

Nupta ꝓ nomĩe & participio ponitur

Vagitus quid sit

Pallētia:quæ tīore patris facta erāt pallidā. Irruit:in me impetū fecit. Iāq; dari paruū canibus patos ab ætate Auibus:uulturibus:q cadauera secunē:iussit inqt æolus exponi puer. Sēsisse:suā calamitatē. Tūc: cū mea pignora lupis edēda tradi cōspicerem. Inimicus:satellitē seu pconem æoli ītelligit. Viscera: fœtū signat. Satelles:satellitē:q sontib⁹capiēdis pest:appellamus eūdem apparitorē dicimus. Sonos indignos:mādata quæ prem nō decet. Aeolus hūc ensem:æoli mādata:sunt quæ & satelles canace renunciat. Ex merito ex cōmisso. Quid iste uelit:supbi⁹ē quā si re appuisset:uolebat.n.ut ille sibi mortē cōsciscereet. — ANTO.

Satelles qui sit

Sic mea uibrari pallentia mēbra uideres:
Quassus ab īposito corpe lectus erat.
Irruit:& nrum uulgat clamore pudorē:
Et uix a misero continet ore manus.
Ipsa nihil pter lachrīas pudibūda pfudi:
Torpuerat gelido lingua retēta metu:
Iāq; dari puū canibusq; auibusq; nepotē
Iusserat:in solis destituiq; locis.
Vagitus dedit ille miser:sensisse putares
Quaq; suū poterat uoce rogabat auū.
Quid mihi tūc aī credis germane fuisse:
Nā potes ex aīo colligere ipse tuo:
Cū mea me corā siluas inimicus in altas
Viscera montanis ferret edenda lupis.
Exierat thalāo:tūc demū pectora plāxi:
Contigit inq; meas unguib⁹ ire genas.
Interea patrius uultu mœrente satelles
Venit:& indignos edidit ore sonos.
Aeol⁹hūc ensem mittit tibi:tradidit ensē:
Et iubet ex merito scire quid iste uelit.
Scimus:& utemur uiolēto fortiter ense:
Pectoribus condam dona prna meis.
His mea mūerib⁹gēitor cōnubia donas:
Hac tua dote pater filia diues erit.
Tolle pcul decepte faces hymenęe mari-
Et fuge turbato tecta nefāda pede. (tas
Ferte faces ī me q̄s fertis erinnydes atræ:

Cōdam:adigam in mea pcordia. His mea munerib⁹: īuidiose hoc p nūciatum est:ut æoli impietatē erga filiā arguat:ut dicat filiā nō eē his muneribus nec ea dote donādā. Faces:quæ ī nuptiis accēdebanē. Deceptæ:qm̄ me uxorē Macharei sorte existimasti:Nam cæteræ sorores nupserūt frib⁹. Turbato.celeri:mificordiā mouet iis īprecationibus. Quas fertis erinnydes non maritales accēdantur faces:sed furiales:non adsit nostro connubio hymeneus:sed erinnydes:Allecto scilicet & megera.

Sic adaptatio similitudinis. Videres,puideret aliquis: Vibrari moueri tremere. Quassus ab.sensus est lectus sup quo erā:quatiebaē a meo corpe tremente. Quassus cōcussus. Irruit.i.cū impetu intrat cubiculū meū Virg.Irruimus dēsis & circūfundimur armis. Vulgat māifestat. Pudorē.i.dedecus & īfamiam:ita.n.significat hoc loco. Vix cōtinet manus ab ore misero.i.uix cōtinet se qn unguib⁹dilaceret mihi uultum & eruat oculos. Ipsa.i.ego. Profudi emisi. Præter lachry.qa nō potui aliqd dicere sed solūmō fleui. Pudibūda.i.plena pudoris & uerecundiæ. Torpuerat: stupuerat ita qđ nō poterat loq. Gelido frigido ab effectu. Iāq; ui.postq̄ Canace exposuit dolorē:quē ex difficultate & piculo piendi accepit deīde ex īfante cognito & dephenso a patre.Nunc dicit multo maiorem dolorē:quo pculsam se dicit cū audiuit patrem suū iussisse illū īfantulū īnocentē exponi dilacerādū canib⁹ & feris. Par nepotem.s.suū.nā natus ex filio uel filia dr nepos aui sui. Canibusq; auibusq;:utraq; copulaq; apponēda est:ut uersus stet:qn̄ etiam sensus exigit. Desttitui derelinqui sine aliquo custode. Solis desertis inhabitatis. Dedit cū auus iussit. Putares sensisse uidebaē sensisse illud crudele iussum ita in tpe uagiuit. Voce qua poterat.i.illo uagitu:qa uoce expssa:& uerbis formatis nondū poterat p ætatem. Quid animi.i.quem uel qualem animū. Nam potes.idest potes scire quem aīum habuerim:si feceris cōiecturam de tuo ad meū. Colligere coniicere cognoscere. Inimicus satelles:uel famulus patris nocitur⁹ mihi. Viscera filiū meū:sunt.n.filii uiscera parētū. Mōtanis.q īcolunt mōtes. Corā me.i.me uidēte. Exierat.s.pater meus nā supius dixit.Irruit:& nostrū uulgat clamore pudorē. Tū demū tunc tādē.s.eo egresso. Planxi pcussi. Nā cōtigit ire in meas ge.ung i.tūc demū licuit mihi imittere ungues ī gēas meas dilacerādas. Satelles miles mīster. Prius prnus. Vultu mœ.i.tristi:ex quo poterā cognoscere eū afferre tristia mandata. Indignos crudeles. Sonos:uoces uerba. Aeol⁹:uerba Satellitis ad Canacē. Tradidit īterposito ē sūt.n.uerba canaces:dicit.n.dcis illis uerb tradidit ensē. Et iu.adhuc sūt uerba satellitis p⁹ traditū ensē. Quid ue.qre mittaē tibi. Ex me.s.tuo.i.ex eo qđ fecisti:uult ītelligas ad qd eū tibi misit. Scim⁹:uerba canaces.dicit.n.scio:qd uelit h̄ ensis & eo utar,p merito meo. Fortiter ītrepide:qa nō dubitabo me īterficere. Cōdā īmittā:& abdā. Dona pa.ensē:quē pr mihi misit. His mea apostrophā faē ad prem. Dōas mea con.his mu.i.h̄ mūera facis meis cōnubiis:dicim⁹.n.dono tibi hāc rē:ut Dido ad æneā.Q đ tibi dōaui pfide litt⁹ emi:& dono te hac re:ut h̄ & Vir.i.v.æñ.Sergestū æneas,pmisso mūere dōat:multa sūt alia exēpla. Erit di.hac do.qa nulla re unq̄ egebit:qa hoc ense se īterficiet. Tolle,pcul dicit ad cōnubia sua nō adhibēdū eē hymenæū:qa sūt īfelicia. Faces mari.i.thedas cōnubiales maritas adiectiuū ē. Pede tur.i.celeri cōsequēs,p añcedēti:nā ex turbatiōe & metu fit aliqs celer. Vir.de caco turbato pedib⁹:tior addidit alas. Tecta nefā.i qb⁹nefandū facin⁹admissū ē iter frēm & sororē. Ferte fa.dicit nō hymeneū adhibēdū suo cōnubio:sed erinnys:ferētē faces īfelices:ut supra hypsiphyle iasōi.At mihi nec iūo nec hymē:sed tristis erinys ptulit īfaustas sāguiolēta faces dic ergo. O eri.i.o furiæ:sic āt legēdū ē:nā decliaē erinys erinyos. Atræ:īfernæ. Faces q̄s fer.i.funebres:& nō nuptiales.rō āt metri nullo pacto patiē:ut legaē eumēides:sed erinyes recte legiē.

VBER.

Rōne metri sepi⁹bina appōiē copula

Dono cū qb⁹ casib⁹ cōiungaē

Erynnis quo pacto declineē

ANTO. ¶Nubite:fratrꝝ coniugio utamini fœlicius quã canace.¶Quid puer admisit patos ẽ a pueri simplicitate:quẽ iniuste necari æolus iusserat.¶Si potuit:pmissiõe hac insontẽ eẽ puerꝝ oñdit ifans.n.nihil cõmittere potuit: necꝑ penitum cõmissis erat plectẽdus.¶Nate dolor mr̃is:auget hæc amplificatio cõmiseratiõem.¶Parum fausti:q nõ bñ successit.¶Nõ mi.te li.patos quoqꝫ excitatũ:si qđ æquũ est fieri nobis negatũ dicim⁹.¶Iustis nõ ad lachrymas referas sed exeqas.¶Tõsas:laniatas:quæ cũ funeribus sepeliunť.¶Auidæ fe.lupos & uultures signat.¶Cũ uul.sauciata ense misso cadã.¶Tu tñ o frustra:cõcludit depcatiõib⁹ epistolam.¶Frustra spate:uana spes fuit de nr̃o cõiugio.¶Sparsa:feris laniata.

¶Quælibet ar.q̃tũ uis breuis sit nos duos capiat.¶Viue me.nr̃i.nõ mei in uita obliuiscaris.¶Lachrymas in fu.fũ.

Solatia mortuorꝝ opinione antiquorꝝ — cures nr̃um funus:maximo putabãt extinctis eẽ solatio:si honore sepulturæ & funebri põpa nõ carerẽt.¶Reformida:ex puellarꝝ sententia locus est:quæ mortuorum cadauera exhorrescunt.¶Perfer:effice canace mandata:ut ego parentis iussa forti animo exequar.

VBER. ¶Vt me⁹ro.s.in quo sum cremẽda:cũ ero mortua.¶Luceat incẽdať.¶Ex isto igne s.quẽ uos furiæ affertis:ẽ aũt rogus.

Rogus quid sit — ꝓprie lignorꝝ cõgeries & pyra ad cõburẽda cadauera cũ ardere cœpit.Virg.Terẽ.circũ accẽsos subiectis ignibus atris decurrere rogos.¶Nubite itelligim⁹ eã hũisse alias sorores:licet de eis apud poetas nõ fiat mẽtio.¶Meliore parca.i.meliore sorte:& fortuna quã ego.¶Admissi.i.delicti mei.¶Admisit.i.peccauit.¶Aeditus in lucem dat⁹ & emissus.¶Vix bñ nat⁹.i q uix uidit lucẽ.¶Quo fa.læ.auũ.i.qđ fecit pp qđ læserit Aeolũ auũ suũ:ut eũ nũc iubeat mori.¶Si po.qa nõ potuit.¶Ah dolẽtis.¶Plectiť puniť.¶Meo admis.i.pp pcm̃ meũ.¶Nate:uertit sermonẽ ad filiũ:cui⁹ mĩrimã sortẽ dolet:qđ eodẽ die nat⁹:& mortuus sit.¶Præda rapia cibus.¶Tuo natali:die quo nat⁹ dr̃

Natalis quomõ declineť — ãt:& hic natalis substãtiue & hoc Natale ĩ neutro gñe:& tũc facit abltĩũ Natali ut hic:dr̃ ãt adiectiue hic & hæc natalis & hoc & addiť dies uel lux.uel tp̃s:dr̃ ẽt locus Natalis in quo aliqs nat⁹ est ut Oui.in tristi.Nescio qua Natale solũ dulcedĩe cũctos detinet.¶Pignus cõfirmatio.nã filii dñr pignora cõiugii.¶Parꝝ fausti.i.parꝝ felicis & fortũati.¶Hæc qua pr̃ meus iussit te exponi feris.¶Sũma ultima.¶Nec mihi cõqueriť qđ nõ potuerit p̃stare offm̃ qđ solet in fũere filii.¶Iustis debitis pp affectũ naturæ uñ ip̃e Oui.alibi.Quis mr̃em nisi mẽtis iops in fũere nati Flere uetet.¶Perfundere irrigare.¶Nõ tõ.i.lõgas.¶Nõ sup incu.nã pentes ex affectu naturali solẽt incũbere cadaueribꝰ filiorꝝ &sic eos mortuos osculari.Virg.li.xi.de Euãdro pheretro pallãte reposto procubuit:sup atqꝫ hæret lachrymãsqꝫ gemẽsqꝫ.¶Diripiũt auferunt dilacerãt.¶Ipsa quoqꝫ dicit se

Vt meus ex iste luceat igne rogus.
Nubite fœlices parca meliore sorores:
Admissi memores sed tamen este mei.
Quid puer admisit tã paucis edit⁹ horis:
Quo læsit facto uix bene nat⁹ auum.
Si potuit meruisse necẽ:meruisse puteť:
Ah miser admisso plectiť ille meo.
Nate dolor mr̃is rapidarꝝ præda ferarũ:
Hei mihi natali dilacerate tuo.
Nate parꝝ fausti miserabile pign⁹ amoris
Hæc tibi pria dies:hæc tibi sũma fuit.
Nõ mihi te licuit lachrimis pfũdere iustis
In tua nõ tõsas ferre sepulchra comas.
Nõ sup incubui:nõ oscula frigida carpsi:
Diripiunt auidæ uiscera nostra feræ.
Ipsa quoqꝫ ifãtis cũ uulnere pseq̃r ũbras:
Nec mater fuero dicta:nec orba diu
Tu tamen o frustra miseræ spate sorori:
Sparsa pcor nati collige membra tui.
Et refer ad mr̃em:socioqꝫ ipone seplchro
Vrnaqꝫ nos hẽat quãlibet arcta duos.
Viue mẽor nr̃i:lachriasqꝫ i funere funde
Neue reformida corpus amãtis amãs
Te rogo piectæ nimiũ mandata sororis:
Perfer:mandatis pfruar ipsa patris.

secuturã filiũ suũ:qa gladio a pr̃e misso se iterficiet:ut supra dixit.¶Vmbras ifan.i.aĩam filii mei.¶Cũ uul.qđ mihi faciã.¶Nec fue.di.diu mr̃:qa priuabor filio:sine quo non possum dici mr̃ nec dicar orba diu q̃ licet careã filio:& pp hoc sim orba:tñ cito moriar:&sic nõ dicar orba.¶Tu tñ nũc rogat frẽm Machareũ:ut colligat ossa mr̃is & filii & reponat ĩ eadẽ urna.¶Frustra spate:qa cũ sparẽ te futurꝝ maritũ meũ:nõ potui id cõseq.¶Sorori.ꝑ a sorore.¶Spsa dispsa:& dilacerata.¶Refer reporta.¶Ad ma.ad me ex q̃ pauloañ exierat.¶Socio cõiũcto & cõi.¶Quãlibet ar.i.q̃uis:stricta & meli⁹ q̃ qlibet urna.i.uas ĩ quo repõebanť cineres cadauerꝝ.

Vrna qd erat — Iuue.& ĩ urna ppetuũ uer.¶Fũde lachry.ĩ fũere.i.pseq̃re mortẽ meã lachris.¶Reformida uerere time.¶Perfer.effice.¶Mãdata ss.s.q̃ tibi comisi.¶Proiectæ ifelicis & abiectæ.¶Ipsa ego.¶Perfruar mã.pai.faciam qđ pr̃ mihi mãdauit:qa supra dixit æol⁹ hũc ensẽ mittit tibi:tradidit ensẽ.Et iubꝫ ex merito scire qd iste uelit.



¶In.xli.Epistolam Argumentum.

Persas & oeta ubi regnarũt — Ol ex una nereidũ oetã & Persen gẽuit.Perses ĩ taurica regnauit.oeta ĩ Colchide:& ex Ecate Persæ filia filios suscepit.Cyrcẽ Medeã:Calcyopẽ:& absyrtũ quẽ pacuuius ægyleũ appellat.Medea cũ pr̃næ crudelitati obsisteret:iussa in custodiã dati fugit ad solis tẽplũ qđ ad hostiũ phasidis in littore sitũ erat.Ea tẽpestate Iason æsonis fili⁹ cũ argonautis:ut uell⁹ aureũ rapet ĩ ea loca appulerat:ad tẽplum ꝓfect⁹ puellæ ĩ harẽa spaciãti nauigatõis cãꝫ exposuit.Medea hospitis pulchritudinẽ admirata amoř capit:pr̃is sæuitiã expõit.rei pficiẽdæ auxiliũ ꝓmittit si iasõ de cõ-

Glauce siue creusa cuius filia fuerit — nubio pacisceret:data đ cõnubio spõsiõe medeæ ope uell⁹ rapuit:fugiũt:puellãqꝫ abducũt:thessaliæqꝫ reb⁹ cõpositis:iason corynthũ ad Creõtẽ regẽ secessit:apud quẽ.x.ãnos cõmorat⁹:ei⁹ filiã Glaucẽ:quã alii Creusam appellant:uxorem cupit:Medeæ diuortiũ suadet:abnuentem ex urbe ꝓtulit.Creusamqꝫ ducit uxorem.Furi-

bunda igitur Medea ad iasonem scribit:igratitudinem in eo expostulat:pñtemq; minatur ultionē.nā impetrato unius diei reditu creontis regiam incēdit in qua cū filia rex assumptus est Dyndimū:& Alcimenum & Thessandrū quos ex iasone susceperat trucidauit:Thessalus fuga salutē sibi peperit.Iason dolore percitus seipsum confecit:Ex hoc tragœdiam fecit Ennius:quam Medeam inscripsit:illum secutus Ouidius Medeam & ipse edidit:de qua Fabius meminit:unde magnā huius epistolæ partem trāslatam esse nō ambigimus.

Medeæ filiorum interitus



ANTO.



T tibi colchorū mēini regia uacaui:exprobrat bñficiū in pricipio igratitudinē expostulatura.¶ At pticula hæc iterdū saltē signat:ut uirgilianū illud.Si te nulla mouet tātæ pietatis imago.At ramum hunc:apit ramū q ueste latebat. Agnoscas iterdum in principio usurpati:& ut uehemēti9 moueamus ītelligēda relinqmus quæ dici debuissent:qd Virgi.i æneade facere uidet cū ait.At regina graui iā dudū saucia cura:id iterpretari oportet:qeuit:æneas:At Dido maximis curis angebat:cui hic locus similis est:itu,i.quit Medea cū in thessaliā redisses:tēsq; i oium fauore me domo pepulisti. At ego ut recte memoria colligo: & si fui regis filia:te soui in colchide:meo quoq; bñficio petitum uellus tecū detulisti ¶ Regina:regis colchorū filia:sūt colchi scythiæ populi:ut Stra.testat.¶ Vacaui:offm̄ præstiti. ¶ Ars mea.magicā ītelligit:qua cū ualuisset Medea:illius ope uellus subripuisse:& Orpheus & Balb9 scribūt.¶ Cū peteres:summis pcibus a Medea opem ipetrasse Iasonem Flacc9 Vale.scribit.¶ Tūc quæ dispēsant.patos a tpe.¶ Dispēsant:in ptārem habent:tractum ab his:q æra pensantes distribuebāt anteq̄ essent impssi nūmi usus.¶ Fata mortalia:uitam & mortē.¶ Fusos meos:sinus allegoriæ est: nā remoto uerborū ambitu mortē significat:uoluissem inqt parcas me morti tradidisse:cū iason Phasin fluuiū itrauit. ¶ Mori bñ.sine uitæ labe & molestia extingui:hōesta morte nihil esse pstantius Herodotus iunonis iudicio demonstrat.¶ Ab il.ex quo iasō colchos adiit.¶ Pœna fu.ad fugā h refert:& ad fris necē:quē i frustra dissecuit apd thomos:

At dictio qd impropriæ significet

Colchi ubi sint

Antiquorū ritus in ære distribuendo

Nihil præstantius honesta morte

MEDEA IASONI



T tibi colchorū memini regi/na uacaui:
Ars mea cū peteres ut tibi ferret opem.
Tūc quæ dispēsant mortalia fata sorores
Debuerant fusos euoluisse suos.
Tūc potui medea mori bñ:qcqd' ab illo
Produxi uitæ tempore pœna fuit.



T tibi colchorū.Aurei uelleris fabulā plenissime diximus in epistola Hypsiphyles:quæ icipit. Littora Thessaliæ:itaq; illuc recurrat.Quātū aūt ptinet ad hunc locū:recitet ex Diodo.Iasona Corynthi tradūt cū annis decē cū Medea uixisset:gēuisse ex ea filios duos quo tpe aiūt Medeā magno in honore nō solū pp spēm qua eminebat:sed ēt pp prudētiā cæterasq; uirtutes qb9 ornata erat a uiro habitā fuisse:paulatim deīde ætate decorē formæ auferente Iason Glaucæ quā poeta appellat Creusam Creōtis filiæ amore capt9 uirginē uxorē a pře petiuit.Annuēte Creōte: certūq; nuptiarū statuēte diē Iason Medeæ spōtaneū diuortiū psuadere conat9 ē.Ait.n.se cupe illā uxorē ducere:nō in ei9 cōtēptū:sed ut filios suos in domū regiā ea cognatiōe itroduceret.Medea hæc uerba ægre ferēte deosq; iurisiurādi pstiti testes appellāte Iasō bñficii imemor & igratus Creōtis filia uxore accepta Medeā abs se expulit qd postea fecerit dicemus in fine epistolæ.Irata igit Medea hāc epistolā ad iasona scripsit in q primū cōmēorat iasoni sua erga eū bñficia:& pmissa:& iusiurādū Iasonis.Deīde adiurat ipm iasona ut si min9 sui cā:saltē cā filiorū cōium uelit eā recipe:& loco solito cōiugii eā hře qd si nō fecerit:minat ei se sūpturā uīdictā de tāta iniuria.¶ Vt.i.sicut.¶ Regia.i.ego filia regis ætæ ut Virg.Magnū regia:sed.n.mihi fat9 amorē Dædal9&c.illic reginā itelligit ariadnē filiā regis Miois.¶ Colchorū:colchi populi sūt i pōto qb9 ipauit æeta regio colchis appellat.¶ Vacaui pstiti opam insuiui tibi.¶ Ars mea.i.magica:& incātatoria.nā Stra.li.i.dicit Medeā ueneficā fuisse memoriæ pditum esse.¶ Sorores.i.tres parcæ.¶ Dispensant.disponunt:sed qa dicunt nere fata hoium:ideo dixit dispensant:unde & pensa dicta sunt a pendendo.¶ Fila.allusit ad officiū earum.Iuuenalis de parcis.& staminis albi lanificæ.¶ Euoluisse diuisis syllabis:ut supra diximus legendū est.i.euacuasse.¶ Fusos suos.i.debuerāt finiuisse uitam meam.¶ Bene.i.honeste.¶ Quicquid.sensus est.ois uita quæ fuit mihi post illud tps:fuit pœna:qa semper uixi in magnis curis & doloribus.

VBER.

Argumētum epistolæ

Colchi de qb9 supra

Pensa unde dicta

ANTO. Quot argonautæ nec fuere Argo nauis q̃ materia cõstiterit &ubi fabrefacta Vell⁹arietis cui dicatũ fuerit Pegasæ oppidum ubi locorum sit Lepore quid sit Cianeæ insulæ ubi locorũ sit. Ingrat⁹ qs sit Viperios dẽtes uñ oeta habuerit Medeæ facinora Btı̃ apud ueteres q appellati fuere Ephyre q̃ sit quibus appellata noı̄bus & uñ dicta

Lacertis iuuenilib⁹:argonautarũ uirib⁹:quos q̃ttuor &.xl.fuisse ex Orpheo colligimus:licet Gaius balbus unũ addat:Alii q̃nquaginta.Alii sexaginta fuisse scribũt. Pelias arbor:argonauim signat:q̃ in pelio thessaliæ mõte fabricata est ex pinu seu ex q̃rcu:uel ut corne.Alexander maluit ex eone arbore:q̃ nulla uiolentia materiæ:aut tp̄is putrescat. Phryxeã ouẽ:uellus arietis:quẽ marti Phryx⁹ sacrificauit:pellẽ marti e fago appendit. Magnetida:pegasæ oppidũ magnesiæ ubi fabricata est argonauis. Phasiacã:phasidis flũinis quẽ ītrare oportuit argonautas nauigãtes ad eã urbẽ oetæ regiã. Et decor:ea sunt q̃ maxı̄e in amorẽ alliciũt. Si spẽs si eloquẽtia:si facilitas affuerit:grãm liguæ leporẽ dicimus elocutiōis. Noua puppis:nã antea ī colchos nauigauerat nemo:prim⁹iason naui longa illuc nauigasse tradit. Audaces:qm̃ primi ausi sũt cianeas supare:q̃ erãt instabiles īsulæ:& se in mari credere:si pœtis credim⁹. Nã eti trã antea nauigasse legim⁹. Anhelatos:tauri quos Iasonẽ domare oportebat:ignem naribus efflasse tradunt. Nõ p̄meditatus:a me nõ edoctus. Immemor:apte ingratitudinẽ obiicit.Nã is ingratus est:q bn̄ficia obliuiscit. Semina iecisset:dẽtes serpẽtis:quem Cadmus iteremit: phryxusq̧ detulit & ad oetam seminasset:uñ nati eẽnt armati hoı̄es q in auctorẽ seminis:arma contulissent. Suo cultu:ab his q ex dẽtibus eẽnt nati. Quã multa mala:ea dicit:q̃ Iasonis cã & amoris insania fecit.Nã p̄rem ꝑdidit:frẽm filiosq̧ trucidauit:creontẽ & filiã cũ regia incẽdio absumpsit:pelian filiab⁹occidendũ p̄buit. Hac fruar:si aliã ultionẽ in te moliori nõ potero:saltẽ bn̄ficia exprobrabo. Iussus inexpertam argonautarũ trãsmissionẽ in colchos enarrat ut suæ exprobationi uim addat bn̄ficiorũ quæ in illos cõtulerit cõmemoratiōe. In expertã:cui⁹ nulla antea erat expientia:qm̃ nõ erat nauigatũ. Regna beata ditia:ueteres beatos diuites appellare cõsueuere: iõ Iuuenal tradit:uetulæ uesica beatæ:& Properti⁹in elegiis hac signatione sæpi⁹usus est. Hoc illic medea fui:imagine utit:cõfert.n.se cũ Creusam creõtis:ut se officiũq̧ suũ cõmendet. Hoc:ad hospitalitatẽ referas:hospitio inq̃t te suscepi in colchide:ut corynthi a creusa susceptus es. P̄r:creon. Illi:creusæ. Ephyrem bimarẽ:eumelus scribit ab ephyre oceãi filia corynthũ appellatã fuisse ephyrẽ:deinde corynthũ a corynthο iouis filio:posita est inter ægeũ & ionium mare:utrũq̧ a mari distãs.lx.stadiis:ut auctor est Pli.angustiæ isthmos pelloponnesiacus nuncupat.

Hei mihi cur unq̃ iuuenilib⁹ acta lacertis
Phryxeam petit pelias arbor ouem:
Cur unq̃ colchi magnetida uidim⁹ argõ:
Turba q̃ phasiacã graia bibistis aquã.
Cur mihi pl⁹ æquo flaui placuere capilli:
Et decor:& linguæ gratia ficta tuæ:
At semel in nr̃as qm̃ noua puppis harẽas
Venerat:audaces attuleratq̧ uiros.
Isset anhelatos nõ p̄meditatus in ignes
Immemor æsonides:oraq̧ adũca boũ.
Semina iecisset:totidẽ sũpsisset & hostes:
Vt caderet cultu cultor ab ipse suo.
Quantum pfidiæ tecum scelerate pisset:
Dẽpta forẽt capiti:quã mala m̃lta meo
Est aliq̃ igrato meritũ ex pbrar̃ uoluptas
Hac fruar:hæc de te gaudia sola ferã.
Iussus inexptã colchos aduertere pupim
Intrasti patriæ regna beata meæ:
Hoc illic medea fui:noua nupta qđ hęc ẽ
Quã pater est illi:tã mihi diues erat.
Hic ephyrẽ biarẽ:scythiã ten⁹ille niuosã

UBER. pelio mõs ubi sit Magnesia regio ubi locorũ sit Magnetes populi ubi & uñ dicti

Hei mihi:longe repetit cãm suorũ malorũ:qđ q̃dem est muliebre:ut in prima epistola plene dixim⁹ sup eũ locũ.O utinam cũ lacedæmona classe petebat:& aliis multis epistolis conquerit ergo qđ iason cũ argonautis unq̃ uenerit in Colchos:& qđ ei⁹amore capta fuerit. Acta:ipulsa. Iuuenilib⁹:fortib⁹.nã iuuenes robustiores. Pelias. Thessalica a pelio mõte Thessaliæ ubi icisæ arbores:ex q̃bus Argonaus fabricata ẽ. Ouẽ phryxeã:quã phryxus marti cõsecrauit:ut supra dcm̃ est in epistola Hypsiphyles. Arbor.nauis. Magnesida:thessalica.Magnesia.n.regio est annexa Thessaliæ.ut Pli.scri.magnetes ei⁹ populi dn̄r eq̃tandi periti de q̃b⁹Lu.li.vi.& magnetes eq̃s minyæ.gens cognita frænis. Colchi.s.nos. Arco.nomẽ est nauis iasonis:ut alibi diximus. Turba graia.i.nõ argonautæ.q estis grati. Aquã phasiacã:nam phasis fluui⁹est Colchorũ. Plus æquo.i.plus iusto:ut ꝑpter pulchritudinẽ tuã ꝑderẽ p̄rem. Decor:pulchritudo tua. Grã ficta.i.facũdia simulata. At semel:ut magis augeat bn̄ficiũ suũ erga iasonẽ.dicit qđ debuisset pati eũ ire ī magna & apta picula. Noua pu.nã q̃dam uolũt eam fuisse primam nauẽ. Audaces:temerarios.q nõ cõsiderauerãt magnitudinem piculi. Isset.i.ire debuisset. Aesonides:iason. Non p̄meditatus:inconsiderãs. Anhælatos.efflatos:& expiratos e naribus taurorũ.& in. Ora.ī facies. Adũca.curua. Iecisset.iacere debuisset:& spargere. Semina.dẽtes serpẽtis. Totidẽ:quot erãt sœmina hoc est dẽtes. Caderet:periret. A suo cultu.i.a semine:qđ ipse seminasset & coluisset tanq̃ agricola. Quãtũ.q.d.multũ qa non decepisses postea me. Dẽpta.amota. Capiti:uitæ meæ:q̃ nõ eẽt in discrimine sicut nũc est. Est aliq̃:snı̄a est color rethoricus. Exprobrare:obiicere.q̃si cũ ꝓbro.i.cõtumelia opponere & referre. Hac.s.uoluptate exprobrãdi bn̄ficiũ. Iussus repetit lõge bn̄ficia sua:a p̄rio aduẽtu iasonis ī Colchos.Iussus a Pelia patruo tuo. Inexptã:insuetã nauigatōi. Aduertere.i.appellere. Btã ditia.& ita & latẽter tãgit historiã:nã ut Stra.scri.regiōis ei⁹ opes:ex auri & argẽti & ferri meta̲llis iustã q̃dã in ea loca expeditiōis occasionẽ suballegãt. Illic.i colchis: Noua nu.creusa.quã nũc accepisti. P̄r.s.ei⁹ Creon. Tã diues erat. Mihi.s.oeta p̄r meus Hic ephyren:Ephyre olym dicebat:quæ postea Corynthus a Corynthο filio Orestis īstaurata nomẽ accepit:ære clara.ide Vir.Ephyreiaq̧ æra:cauẽdũ aũt ne legat Zephireu. Bimarẽ dixit:q̃a est īter duo maria ide Ora.Bimarisq̧ corynthi mœnia. Hic:s.Creon p̄r uxoris. Ille.s.p̄r me⁹. Tenus scythiam.i.usq̧ ad scythiã.

Exprobrare quid sit Etis copia apud colchos Ephyre

¶Qui plaga læ.colchi sunt ad sinistrã ptẽ maris põtici. ¶Iuuenes pelas.græcos argonautas. ¶Thoros pi. pmitis:mẽsis accubuistis:qb⁹utebaẽ pictis. ¶Tũc ego te ui. Diodo.aliter hãc historiã texit: iasonẽ iqt primũ in téplo solis a medea uisũ.& illic de mrĩmonio pepigisse. ¶Vt uidi:ut perii:emistichiũ ẽ:quo frequẽti⁹usus est rethoric⁹:& ex latinis Vir.& Oui.tps.n.auget patos postq̃ te uidi:q̃ primũ amore icẽsa sũ. ¶Nec no.igni. nõ cõsueto amore:nõ antea amarat medea. ¶Teda pi.fax ex pinu diis incẽdebat. ¶Et for.er.amorẽ tutat a fato:& forma. ¶Sẽsisti:meũ amorẽ. ¶Eminet:oñdit:se demõstrat & si iqt amorẽ occultam⁹ipe tñ se idicat.

ANTO. Cholchi ubi loco sint

Omne tenet põti qua plaga læua iacet
Excipit hospitio iuuenes œta pelasgos:
Et pmitis pictos corpora graia thoros.
Tunc ego te uidi:tũc cœpi scire quis eẽs:
Illa fuit mentis prima ruina meæ.
Et uidi:& perii:nec notis ignibus arsi:
Ardet ut ad magnos pinea tæda deos.
Et formos⁹eras:& me mea fata trahebãt
Abstulerant oculi lumina nostra tui.
Perfide sensisti qs eni bene cedat amorẽ:
Eminet indicio prodita flamma suo.
Dixerat interea tibi rex:ut dura ferorum
Insolito pmeres uomere colla boum.
Martis erãt tauri plusquã p cornua sæui:
Q uorũ terribilis spiritus ignis erat.
Aere pedes solidi:prætẽtaq; naribus æra:
Nigra p afflatus hæc quoq; facta suos.
Semina pterea populos genitura iuberis
Spargere:deuota lata per arua manu.
Q ui peterent natis secũ tua corpora telis
Illa erat agricolæ messis iniqua suo.
Lumina custodis succũbere nescia sõno:
Vltimus est aliqua decipere arte labor
Dixerat oetes:mesti consurgitis omnes:
Mẽsaq; purpureos deserit alta thoros:
Q uã tibi nũc lõge regnũ dotale creusæ:
Et socer:& magni nata creontis erat.
Tristis abis:oculis abeũtẽ psequor udis:
Et dixi tenui murmure lingua uale.
Vt positũ tetigi thalão male saucia lectũ
Acta ẽ p lachrymas nox mihi q̃ta fuit.

¶Dura col.bo.œta pposuit iasoni pficienda certamina:si uell⁹aureũ cupet i græciã abigere:ut tauros edomaret:dẽtes serpẽtis sereret:dracone puigilẽ cõponeret. Diodo.tñ hos tauros sæuissimos hoĩes fuisse ex thaurica accitos tradit. ¶In so.uo.nũquã.n.ararãt:qm̃ marti erãt sacri. ¶Aere pe.nõ ungula:sed ære cõstabant pedes:nares quoq; ære & fauilla oblitæ nõ cõsumerent. ¶Semĩa serpẽtis cadmei dẽtes:uñ armati mortales nati seipsos cõfecerũt. ¶Deuota: fatalia:& ad suã necẽ acta. ¶Lumina cust.suc.ne.sõ.is erat darco puigil q uell⁹aureũ custodiebat. ¶Aliqua ar.carmine:aut magico poculo. ¶Regnũ do.corynthũ signãt:quã pro dote iason erat accepturus. ¶Acta est per lachrymas: tota nocte quam longa fuit lachrymasse: Balbus scribit. fassa cum sorore calcyope calamitatem suam.

Certamĩa iasoni proposita
Tauri custodes q fuere apd' oetam

¶Omne põti.i.omnẽ ptẽ põti. ¶Qua:s.parte. ¶Plaga regio ¶Leua:finistra. ¶Iacet:posita est. ¶Pelasgos.i.uos argonautas græcos. ¶Præmitis pi.toros.i.discumbitis in toris ornatis pictis tapetibus. ¶Prima ruina:primũ nocumẽtũ. Virgi.lib.iiii.ænei.Illa dies nocuit &c. ¶Et uidi & perii .i.uno eodẽq; tẽpore te uidi:& amore tui capta su;. ¶Ignibus.i.amoribus. ¶Nec notis.i.maximis nõ uisitatis. ¶Ardet:cõparatio:idest sicut theda accensa ad sacrificia deorũ crematur. ¶Et formo.enumerat in iasone multa quæ eã trahebant ad amorẽ: & in primis formositatem. ¶Et me mea fata:hoc dicit ex parte sua:quod & mala fata sua trahebant eam. ¶Abstulerant.i.furati fuerant.multum.n.ualẽt nutus oculorũ ad prouocãdũ amorẽ. ¶Sẽsisti:aduertisti: cognouisti.i.quod ego eram capta. ¶Quis:n.q.d.nullus. ¶Eminet.i.appet. ¶Suo idicio:ut alibi. Quoq; magis tegit:tanto magis æstuat ignis.nã flãma suo idicio se detegit:& ita amor q flãmæ cõpatur. ¶Dixerat:ostensura medea quã magna multaq; fuerit sua erga iasonẽ bñficia cõmemorat singula picula:q̃ iasõ fuerat:subitur⁹:a qb⁹ cũ eũ liberauerit:arguit eũ i gratissimũ eẽ si eã deseruerit. ¶Rex oetes pater me⁹. ¶Insolito:insueto:erant.n.idomiti tauri. ¶Martis:marti cõsecrati ut in epistola Hysiphyles.I sse sacros Martis sub iuga pãda boues. ¶Plusq̃ p cornua.i.q ẽt igne quẽ narib⁹euõebãt erãt sæui nõ solũ per cornua sicut alii tauri. ¶Spirit⁹.i.flat⁹. ¶Erat ignis terri.nã p flatu emittebãt ignẽ terribilẽ. ¶Aere pedes:distinguendũ est:ut sint duæ dictiones. ¶Pedes.s.erant. ¶Solidi.i.duri & fortes. ¶Aere:per æs quo erãt muniti. ¶Prætẽta:opposita. ¶Naribus:ori. ¶Hæc.s.æra. ¶Facta nigra.i.fumosa & calliginosa.per suos. ¶Afflatus:quia flatus igneus solet facere nigra quæ tangit. ¶Semina:dentes: serpentis. ¶Populos.i. hoĩes. ¶Deuota ma.i.q̃ se huic fato deuoueret:& dedicaret:sicut dicius decios deuotos. ¶Qui.i.hoĩes nati ex dẽtib⁹serpẽtis. ¶Peterẽt:ferirẽt:iuaderẽt. ¶Telis na.se.ut supra.hypsiphile.Et subito natos arma tulisse uiros. ¶Illa mes.trãslatio ẽ. ¶Iniq:igrata & iniusta. ¶Suo agri.cui pp laborẽ deberet fructũ nõ dãnũ reddere. ¶Vltim⁹:uel maxius:uel certe extrem⁹:nã nõ hui⁹puigilis dracõis dẽtes:sed ali⁹erat seminatur⁹. ¶Nescia su. sõ.i.q̃ a sõno nõ poterãt uinci. ¶Aeetes:noiatiu⁹ ẽ græc⁹:nã latiẽ dr aeeta. ¶Dixerat:supradicta eẽ tibi faciẽda. ¶Oẽs.s.uos argonautæ. ¶Cõsurgitis ex toro ubi discũbebatis:ut supra. Et pmitis pictos corpora graia toros. ¶Mẽsa de.to.qa rẽota ẽ:ut postq̃ exẽpta fames epulis:mẽsæq; rẽotæ. ¶Quã ti.hoc dicit.tũc ñ cogitabas de uxore q̃ daret tibi magnã dotẽ:s; de salute. ¶Dotale qd'dicis eẽ datũ tibi i dotẽ. ¶Quã.i.q̃tũ. ¶Erat lõ.i.remotũ ab aĩo & cogitatiõe tua. ¶Socer:creõ. ¶Et na.cre.i.creusa:q̃ erat lõge. ¶Tristis:mœst⁹. ¶Prosequor ocu.pspicio. ¶Vdis.i.lachrymãtib⁹. ¶Ligua.i.mea. ¶Male sa.i amore pcussa. Vir.iiii.æñ.at regia graui iãdudũ saucia cura. ¶Male:i pniciẽ meã. ¶Vt postq̃. ¶Acta.i.pterita. ¶Quãta fu.i.tãta q̃ta fuit.i.tota.

VBER.

Aeetes quo pacto latine flectatur

ANTO. ¶ Ante oculos:ecce timoris & lachrymaꝝ cãm cõmemoratiõe piculoꝝ ĩminẽtiũ dolebat. ¶ Segetes:arma ti hoies:q ex satis dẽtib⁹ fato debebãt exoriri. ¶ Soror:calcyopẽ itelligit:q̃ ex phrixo.iiii.filios pepat. ¶ Argũ cythoꝝ:melã & erorẽ. Orphe⁹ scri. calcyopẽ nũciasse argõautis p argũ filiũ medeã iasonẽ amare:illãq; ad nauẽ duxisse:cũ quo apolloni⁹ cõgruit:balb⁹ ↄciliationẽ hãc ueneri tribuit a pallade & iunõe ĩpulsã. ¶ Aduersa i ora:accubuerat more dolẽtiũ q i faciẽ iacere cõsueuerãt. ¶ Petit al. calcyope:qm̃ phrixo nupserat,p argonautis rogabat. ¶ Altera:medeæ sal⁹ ex argonautaꝝ salute pẽdebat. ¶ Dam⁹:opẽ ferim⁹. ¶ Est ne. locũ scribit in quo tẽplũ dianæ fuisse scri. Orphe⁹ añ martis ædẽ:alteꝝ fu it i taurice. qđ Ecate cõstituit: de quo itelligere apolloniũ existimo. ¶ Vix il. id subdit ut qđ atrũ dixerat iterp̃taret. ¶ Dea au. simulachꝝ diãæ illic ex auro scm̃ uisebat. ¶ Ne scio an exci. me. ¶ Loca:hæc dubitatio patos excitat ut scri bit Fabi. ¶ Illuc:ad tẽplũ dianæ. ¶ Ius ti. & ar. cũ petituri su m⁹:id facili⁹ ĩpetrabim⁹:si iustũ:si facilẽ pri⁹ oñderimus:demũ nos nõ fore ĩgratos si id cõseq̃mur. ¶ Ius ti. & arbi. arguit a facili. ¶ Gloria ma. uñ orit gloria æquũ ẽ ut sit iusti us erit me seruare:q̃ pdere. ¶ Per ma. no. p̃. petitionẽ hone stiorẽ faciunt p̃ces. ¶ Triplices uul. dianã sign̄at q tria hẽt ora uñ ĩfastis ẽ. Ora uides ecates ĩ tris uergẽtia ptes. ¶ Arcana:mistica:& occulta. nã ut Orphe⁹ scri. Ad aureũ uellus nõ erat accessus nisi pri⁹ diãæ sacrificaret sacra sola medea nouerat:& puellæ colchicæ i magno silẽtio tenebãt. ¶ Ali quos deos:scytæ uestã:tellurẽ:iouẽ:apollinẽ: & uenerẽ colũt:uestã thabũ appellãt:iouẽ papeũ:tellurẽ apiã:apollinẽ ethosirũ:albani uero solẽ & lunã colũt. ¶ Quod si for. ui. spõsio hæc p taciturnitatẽ annũciãdã eẽ:quã græci appellãt. ¶ Virum nõ dedignare pelasgũ:cũ sequi debuisset:te sororem. caperem correptione elocutionem intercipit ut uehementius puellam excitaret.

Calcyope q̃ fuerit & quot filios sustulerit

Dianæ tẽplũ qb⁹ in locis fuerit

Scythæ & albani quos deos colant

Añ oculos tauriq; meos segetesq; nefãdę:
Ante meos oculos puigil anguis erat.
Hic amor:hic tior ẽ:ip̃z tior auget amorẽ
Mãe erat:& thalão chara recepta soror
Disiectãq; comas aduersaq; in ora iacẽtẽ
Inuẽit:& lachrymis omnia plena meis.
Orat opẽ minyis:petit alt' a:& alt' a hẽbit:
Aesonio iuueni qđ rogat illa damus.
Est nemus & piceis:& frõdibus ilicis atrũ
Vix illuc radiis solis adire licet.
Sunt in eo & fuerãt certe delubra dianę:
Aurea barbarica stat dea facta manu.
Nescio:an exciderit mecũ locũ:uẽim⁹ il-
Ausus es ĩfido sic prior ore loqui. (luc:
Ius tibi & arbitrium nostræ fortũa salutis
Tradidit: ĩq; tua ẽ uitaq; morsq; mãu.
Perdere posse sat ẽ:si quẽ iuuat ipsa pote-
Sed tibi seruat⁹ gloria maior ero. (stas
Per mala nr̃a p̃cor:quoq; potes eẽ leuamẽ
Per genus & numen cũcta uidẽtis aui.
Per triplices uultus:arcanaq; sacra dianę:
Et si forte aliquos gens habet ista deos
O uirgo miserere mei: miserere meorũ:
Effice me meritis tẽpus in omne tuum
Quod si forte uirũ nõ dedignare pelasgũ

VBER. ¶ Ante oculos. s. meos:qa te amabã:tm̃ tibi timebã. qđ tota nocte uidebar uidere pericula tua. ¶ Hinc:ab una parte. ¶ Timor. s. patris. ¶ Ip̃m ti. i. quãto magis timebã:tãto magis amabã. ¶ Mane erat. i. factũ erat mane. ¶ Soror. s. mea calcyope. ¶ Disiectã comas. i. me habẽtẽ comas incõptas & sparsas. ¶ Iacẽt. in ora aduersa. i. cubantẽ in faciẽ quod faciunt q nõ possunt dormire. Iuuena. Cubat i faciem mox deinde supinus. ¶ Omnia plenã lachry. i. inuenit totũ lectũ humectatũ meis lachrymis. ¶ Orat. s. soror mea. ¶ Minyis argonautis:uobis thessalicis:nã ex orchomeno quod prius minyeiũ uocabat:colonos quosdã ad Iolcon deductos cõstat:ut Stra. scri. uñ argonautæ minyi dicti sunt. nã iason ex iolco fuit. ¶ Altera petit. s. soror mea. ¶ Altera habebat sic. n. quidã codices hẽnt. & tunc intelligim⁹ altera hẽbat. s. ego medea:si hẽbit ĩtelligim⁹ creusã. i. altera petit: altera capiet frustũ. ¶ Esonio iu. i. iasoni. ¶ Quod pe. s. opẽ. ¶ Est ne. describit locũ ĩ quo iason locut⁹ ẽ cũ medea:& eã rogauit in auxiliũ suũ. ¶ Atrũ:obscurũ. ¶ Piceis:picea spẽs arboris Vir. Procũbunt piceæ. iterdũ piceus adiectiuũ est. pix uero dicit ipse liquor:qui ex ipsa arbore manat. ¶ Frõdibus ilicis. i. ilicibus frondosis. ¶ Vix illuc:dicit ex dẽsitate uix posse illũ locũ illustrari a Sole. ¶ Illuc:in illud nem⁹. ¶ Delubra:tẽpla. ¶ Certe fuerant:quasi correctio:qa dixit sunt dicit nescio an nũc sint. certe fuerãt. ¶ Dea. i. simulachrũ deæ dianæ. ¶ Nescio an exciderint:cauẽdũ ẽ ne legat nescis:qa neq; ratio metri:neq; sensus patit. sed nescio:& ẽ sensus nescio an ita oblit⁹ sis locoꝝ sicut mei. nescio an loca exciderit. i. ex memoria lapsa sint. ¶ Mecũ:sicut ego excidi tibi. ¶ Orsus es. i. icepisti:ab ordior. ¶ Infido ore:ĩfidis uerbis. ¶ Ius tibi:uerba:qb⁹ iasõ ad medeã usus ẽ. eã sibi cõciliãs. ¶ Ius:ptãtẽ:arbitriũ:auctoritatẽ. ¶ Salutis:uitæ. ¶ Manu. i. ptãte. ¶ Perdere pos. sat ẽ. snia rhetorica. sensus ẽ:si qs delectat ptãte:satis ei debet eẽ qđ possit nocere:nõ aũt debet nocere. ¶ Si ipsa po. i. posse. ¶ Iuuat:delectat. ¶ Quẽ. i. aliquẽ. ¶ Est sat. sufficit. ¶ Posse pde. posse interficere. Iuuena. Et q nolũt occidere quẽquã:posse uolũt. sed subaudi licet possis me pdere. ¶ Seruat⁹. i. ego tuo auxilio liberat⁹. ¶ Ero maior gloria:quã si passus fueris me mori. ¶ Per mala:adiurat iason multis p̃cib⁹:ut sui misereat: & sibi opem præstet. ¶ Leuamen. auxilium. ¶ Per genus. s. tuum. ¶ Aui. s. phœbi uel Solis nã Aeetes fili⁹ fuit Solis:q uidet omnia. ¶ Triplices uult⁹. Virg. in. iiii. Tria uirgini ora Dianæ:triplici autem uultu depingebat:qa ipsa est luna in cœlo. Diana in terris & siluis, p̃serpina apud inferos. ¶ Archana mystica quæ noctu celebrabant. ¶ Et si forte. i. per istos deos uestræ gentis. ¶ Si forte aliquos habetis. ¶ Meorũ sociorũ qui mecum sunt. ¶ Effice me tuũ. fac me tibi deditum & obligatum. ¶ Meritis beneficiis tuis. ¶ Q đ si forte:pollicetur etiam ei iason se perpetuo habiturũ eam legitimam uxorẽ. ¶ Nõ dedignare:non spernis & fastidis. ¶ Virum:maritum.

Minyi uñ originem traxere

Picea a quo pix q̃ spẽs arboris sit

Snia q̃dã pulcherrima

Aeetes cuius filius fuerit

ANTO.

¶Faciles deos & meos:q faciles sunt:& mihi faueãt.¶Spirit⁹ an.me.format spõsionẽ iureiurãdo.moriar in qt pri⁹quã tibi aliquã ad meũ cõiugiũ ꝑponã.¶Præfecta:iuno ꝓnuba ut dixim⁹nouis nuptiis adhibet.¶Et quota pars:nõ ob mõ hæc.sed multo minora simplicẽ ad amãdũ puellã cõcitasset.¶Iũgis æripedes meis carminib⁹coacti tauri a te ad aratrũ iũgunt.¶Scidis aras.¶Solidã:durã ut puta q̃ diu mãserat iarata iusso:ut oetas iu ferat.¶Venenatis:q uenenosi serpẽtes fuerãt.¶Sedi pallida:extimui anxia de salute tua.¶Facin⁹ mi exclamatio ẽ.¶Peruigil ec.dra.auget picula ut sua officia maiora uideant.¶Squamis cre.hor.sibilat & torto pectore uerrit horrẽs cui⁹ i te squamæ crepitabãt.¶Dotis opes:dos opulẽta tibi nõ querebat:in odiũ creusã ducit:cui⁹cã repulsam patiebat.¶Isthmos:de hoc dixius nõ sunt cõparãda iqt cũ meis officiis q̃ te ex tãto discrimie liberarũt.¶Facta nocẽs quã scelerib⁹ isimulãs iasõ medeæ facinora uitupabat.¶Subduxi:clausi.¶Sõno me.quẽ meis carminib⁹iduxi.¶Vellera tua de.rapuisse medeã ex arbore uell⁹aureũ & iason dedisse Orphe⁹ scri.Cai⁹ balb⁹ id ab iasone eẽ asserit.¶Regnũ patriãq; reliq argonautæ rapto uellere cõfestim dederũt uela uẽtis. Dubitabant.n.ne ab Oeta itercipere ntur:secũq; medeam abegerunt.

Sed mihi tã faciles unde deosq; meos:
Spirit⁹ante me⁹ tenues uanescat i auras:
Quã thalão nisi tu nupta sit ulla meo.
Conscia sit iuno sacris præfecta maritis:
Et dea:marmorea cuius in æde sumus
Hęc aium & quota ps pñt mouer puellæ
Simplicis:& dextræ dextra iũcta meę.
Vidi ẽt lachrymas an & ẽ ps fraudis i illis
Sic cito sum uerbis capta puella tuis.
Iũgis & æripedes iadusto corpore tauros
Et solidam iusso uomere scind⁹ humũ
Arua uenenatis ꝓ semine dẽtibus imples
Nascit & gladios scutaq; miles habẽs.
Ipa ego q̃ dederã medicamia pallida sedi
Cũ uidi subitos arma tenere uiros.
Donec terrigine:facin⁹miserabile fratres
In se cõstrictas cõseruere man⁹. Crẽs
Peruigil ecce draco sq̃mis crepitãtib⁹hor
Sibilat:& torto pectore uertit humũ:
Dotis opes ubi erãt:ubi erat tua rgia ɔiũx
Quiq; maris gẽini distiet isthmos aq̃s
Illa ego:q̃ tibi sũ nũc dẽiq; barbara facta:
Nũc tibi sum paup:nũc tibi uisa nocẽs
Flãmea subduxi medicato lumina sõno:
Et tibi quæ raperes uellera tuta dedi.
Prodit⁹ ẽ genitor:regnũ patriãq; reliqui:

VBER.

¶Sed mihi:sunt q corrũpant hũc uersum nõ intelligẽtes: est aũt legẽdus sic.Sed mihi tã faciles:unde meosq; deos. cauendũ autẽ ne dicam⁹deosq; meos : est autẽ sensus.Sed unde deos tã faciles:subaudi.sperẽ.uel habeã: & uñ habeã deos tã meos.i.tã obsequẽtes mihi:ita enim solem⁹loqui. spero te mihi facilẽ & meũ.& est uersus interpositus quasi p parenthesin.¶Spiritus.i.uita.¶Ante uane.i.abibit.¶In auras.i.añ moriar.¶Quã ulla sit mea nisi tu.¶Cõscia:cõfirmat ꝓmissionẽ suã p iuramẽtũ adducens iunonẽ testẽ. ¶Sit cõscia.i.testis.s.hui⁹meæ ꝓmissiõis.¶Præfecta.i.præposita qa ipsa ꝑest nubẽtib⁹sic supra phyllis.iunonẽq; toris:quæ ꝓsidet alma maritis.¶Dea.Diana.¶In ædẽ:in tẽplo:nã in singulari tẽplũ sigñat.in plurali domũ.¶Hæc animũ dicit: ex minima parte ꝓmissionũ quas fecit iasõ se potuisse moueri:& impelli ad id quod petebat.¶Hæc.s.q̃ a te sunt dicta.¶Et quota pars.i.minima pars.¶Possunt mouisse.i.flexisse:codices tamen uetusti habent mouere: quod quidẽ accipiẽdũ est præteriti.tẽporis sic.hæc mouere.i.mouerũt animũ pu.simpl.& quota pars.possũt.s.mouere.nam si infinitiu⁹ sit:primam corripit.¶Simplicis:credulæ:ut supra simplicitas digna fauore fuit.¶Iuncta.s.in pignus fidei.¶Pars fraudis in illis.i.an & ipsæ sciunt fallere sic.¶Phyllis supra. Credidimus lachrymis an & hæ simulare docentur? Hæ quoq; habent artes : quaq; iubentur eunt.Capta:decepta.¶Sic:scilicet cum iurasses per iunonem & Dianam:& iunxisses dextrã dextræ meæ:& addidisses lachrymas.¶Iungis: dicit quẽadmodum imploprato auxilio:& impetrato:ipse iason incepit facere.quæ supra memorauit ei fuisse faciẽda.cum dixit.dixerat interea tibi rex &c.iadusto.uel ualde usto uel nõ usto:qa licet semp efflarent ignẽ. nũq̃ tñ eo igne urebãtur. ¶Solidã:durã.¶Pro semine.i.loco semis ita.n.sparsit iason dẽtes serpentis.sicut spargitur semen.¶Gladios.i.enses.¶Ipsa ego.habet emphasin.uult aũt itelligere q̃to magis tu.& reliqui debuistis timere.¶Palida: timida:cõsequẽs p antecedẽti.Lucan⁹ ipaq; iexptis quod primũ fecerat hærbis.Expauit medea nefas.¶Subitos.i.subito natos.¶Terrigenæ.i.geniti ex terra.¶Facinus.i.factũ.¶Cõseruere:cõmouere.¶Cõstrictas.i. strictis hoc ẽ nudis ensib⁹ armatas.¶Ecce:magnũ & improuisum aliquid significat.¶Crepitãtibus:resonãtib⁹.¶Horrens:asper:sunt.n.serpẽtes squamiferi.Virg.ter collo squãmea circũ terga dati.¶Sibilat proprie dixit de serpẽte Vir.Sibila lãbebãt liguis uibrãtib⁹ora.¶Torto:obliquo sinuoso.¶Dotis opes:medea ita amplificat bñficiũ suũ:ut doti id añponat.¶Vbi erãt.q.d.nõ q̃rebas tũc dotẽ:cũ solũ de salute tibi cogitãdũ putares.¶Regia.i.regio sãguie creta:ut nũc iactas eẽ istã tuã.¶Istmos sub.ubi erat.i.corynth⁹.q̃ ẽ i istmo di xi.i epi.Hermi.sup eũ locũ.Qua duo porrect⁹lõge freta distinet istmos.& i epi.phædræ sup eũ locũ æquõra bina suis oppugnãt fluctib⁹istmos.¶Distinet:diuidit.¶Gemini:ut supra hic Ephyren bimarẽ.¶Illa ego dicit se fuisse.q̃ ei tot & tãta picula ademerit.¶Nũc dẽiq;:nã tũc nõ tibi uidebar barbara:nec spnẽda: cũ a me opẽ expeteres.¶Nũc ti.sũ pau.subaudi ego illa.¶Quæ nũc tibi.i.iudicio tuo.¶Sũ ui.i.putata.¶Nocẽs:scelerata:uenefica.¶Subduxi.i.remoui.¶Flãmea:ignea: hñt.n.serpẽtes oculos lucẽtes in modũ ignis Ouidi. in.iii.met.de serpente quem Cadmus iterfecit.igne micãt oculi.¶Medicato.i.medicamine quodam uicto. ¶Quæ raperes.i.quæ rapere posses.¶Tuta.i.tu tutus & sine piculo salutis tuæ.¶Proditus:deceptus.

Aedes in singulari quid signi ficet & qd in plurali

Sibilare cui proprie conueniat

Munus in exilio quodlibet esse tuli.
Virginitas facta est peregrini p̄da latrōis
Optia cū chara est matre relicta soror
At te nō fugiens sine me germane reliqui
Deficit hoc uno littera nostra loco.
Q̄d facer̄ ausa mea ē:ñ audet scriber̄ dex(tra:
Sic ego:sed tecū dilacerāda fui:
Nec tamē extiui: quid.n.post illa timerē:
Credere me pelago fœmina iāq̧ nocēs
Numē ubi ē.ubi dii:meritas subeam⁹ ī al(to
Tu fraudis pœnas.credulitatis ego
Cōpressos utinā symplegades elisissent:
Nr̄aq̧ adhæreret ossib⁹ ossa tuis. (dos
Aut nos scylla rapax carnib⁹ misisset edē

ANTO. Ubi primū medea a iasone corrupta fuerit. Symplegades qui scopuli sint & ubi locorum. Scylla & charibdis ubi locorū sint ac eorum fabula.

ANTO. ¶Munus ī exilio:exiliū tuli ꝑ munere.¶Facta ē præ.corrupta a latrōe Orphe⁹ ī pheacia īsula primū medeæ uirginitatē ab iasone delibatā scribit cū Eranō.Caradeō.& Solimō oeta legati apd̄ alcynoū argonautas cō uenirēt peterētq̧.ut medeā redderēt iasō mōit⁹ ab arete alcynoi uxore medeā despōdit.¶At nō te fu.absyr. tū secū detulisse medeā scribūt.alii uero īsequētē ītercepisse:laniasseq̧.¶Deficit:qm̄ facin⁹hoc narrare non ausim.¶Quid.n.post il.ti.arguit a maiori:si cā sū inqt fratrē laniare multo audaci⁹nauigabo.¶Credulitatis nō credulitatis legēdū.¶Symplegades:duo sūt scopuli ī bosphoro:q crediti sūt aliqñ cōcurrere: oēs naues cōprimere cōsueuerūt:adeo qd̄ nec colūbæ:ut scri.Home.licet ioui ministrēt ambrosiā īpune uolitarint. Argo tñ illas illesa supauit iunōis bñficio q̄ iasoni fauebat. ¶Scylla ra.scylla & carybdis picula maris sunt inter italiā & siciliā. scyllā.Home.ī odissea describit: fuisse olī tradit̄ phorci filia ex creteide a glauco amata.carybdis uero uetula rapacissima tradit̄:q̄ cū boues herculi subripuisset:ab illo ī mare ꝓiecta uoracitate exercet.argonautæ: ut scri.Orphe⁹:in thyrrenū mare appellātes hæc monstra superarunt. Quæ uomit fluctus totidem: carybdin intelligit. quæ quattuor & uiginti horis bis aquam sorbet:& eiicit.

Medeæ mr̄ quo noīe appellata fuerit

VBER. ¶Munus:quodlibet ita qdā legūt : ut sit ego tuli eē qd̄libet mun⁹ī exilio : placet tñ magis ut legat̄ qd̄ licet.& tūc erit sensus magis exprobrās ingratitudinē iasonis: sic ego ꝓ supradictis hūi hanc remunerationē:qd̄ licet mihi eē in exilio.¶Tuli.i.accepi.¶Virginitas:mea.¶Præda:rapina. ¶Latronis:p̄donis.s.tui iasonis:qa nō ut marit⁹te gessistis sed ut p̄do. ¶Soror.s.mea Calcyope.¶Cū matre.s.idyia: ita.n.teste Hesiodo uocata ē mater medeæ;licet qdā dicāt filiā fuisse Aeetæ & Hypseæ: & Diodorus dicat fuisse filiā Aeetæ ex hecate.¶At nō te:fratrē absyrthū a se interfectū dolet:dicit ergo.¶O ger.absytte.¶Ego fu.de pria. ¶Nō reli.te sine me.nā medea eū secū duxit:& cū pater eā insequeret̄:dilacerato fratre:& mēbris in uariis locis spsis ut alibi dixim⁹:patrē remorata est.¶Littera:epistola.¶Vno.i.solo.¶Deficit:nō hēt animū:qa ex omnibus quæ ꝓ te feci hoc unum est qd̄ nō audeo scribere.¶Sic:sicut frater:dilaceratus ē a me. ¶Sed tecū:qa etiā tu meruisti.¶Quid.n.ti.post il.nā q maiora aus⁹ ē:nō timet minora dicit igr̄.¶Ego fœ.& iā no.duo pōit:q̄ nauigationē timere solēt:fœmine⁹sex⁹timid⁹eē cōsueuit:fœmīa.q.d.naturaliter timida.¶Iā no.q iā ad miserā scel⁹ fr̄næ cædis:ex mala.n.cōsciētia solēt magis timeri picula.Iuue. Hi sūt q trepidāt & ad oīa fulgura pallēt.¶Nō exti.credere.nō uerita sū cōmittere me pelago:qd.n.parēthesis ē.¶Numē.s.diāæ læsæ.¶Di.s.oēs p quos tu peierasti.¶Vbi.s.sūt q nos puniāt ī ternauigādū.¶Subeam⁹.s.ambo hoc ē ego:& tu.ē aūt ꝓlepsis. tu.s.subeas pœnas frau.qa me decepisti.¶Et ego pœ.cre.i.ego púiar:qa tibi nimiū facile credidi: cauēdū ne legat̄ crudelitatis:nā rō metri nullo pacto exigit de.n.syllaba secūda ei⁹dictiōis lōga naturaliter ē q̄ ñ liceret breuiari.¶Symplegades:dicit qd̄ uellet se fuisse cōphēsā & elisā iter symplegades:sūt āt symplegades scopuli duo ī bosphoro thracio:quos aliqñ cōcurrisse poeta finxerūt:fortasse pp opiōnē:q̄ met⁹nauigātiū fecit:nā cū loca ita sint angusta:ut sin⁹ñ trāsit⁹ꝓcul uisētib⁹uideāt̄:ob metū arbitrati sūt seiūgi scopulos:q aña iūcti ui debāt̄:crediderūtq̧ coeūtib⁹iter se saxis:q̄ disiūcta īterdū uidebāt̄ solida absumi: ītercipiq̧ nauigia. dñr āt a symplito.i.cōcutio:dñr ēt a græcis syndromades.i.cōcurrētes:ide & Iuue.& cōcurrētia saxa cyaneas.dñr & cyaneæ.i.nigræ:nā cyanō nigrū signāt:īter hæc saxa iasō eūdo ī colchos:& redeūdo cū magno discrimine trāsisse dr̄.Luca.li.ii. Vt pagasea ratis peteret cū phasidos undas.Cyaneas tell⁹ emisit ī æquora cautes. Rapta puppe minor subducta e mōtib⁹argo. Vnaq̧ pcussit pōtū symplegas ìnanē.& statura redit.dicit igit̄ medea. utinā fuissem⁹cōpssi & iterfecti iter symplegadas:cū trāsiuim⁹p eas.¶Elisissēt.i.cōpssissēt.¶Adhærerēt tuis i.utinā ambo simul fuissem⁹collisi & cōstructi:ita ut ossa mea fuissent cōiūcta ossib⁹tuis.¶Scylla:ī mari siculo:nautæ magnis pelagi desidētis uorticib⁹territi undas:ut Iustin⁹scribit:latrare putauerūt:q̄s sorbētis æstus uorago collidit.Hinc fabulæ scyllā & carybdin pepere.hīc latrat⁹auditos hīc mōstri credita simulachra:hāc aūt scyllā phorci & creteidos nymphæ filiā ferūt:quā cū amaret Glauc⁹de⁹marin⁹:cui⁹amore circe tenebat̄ qūo ipe eā sperneret:illa irata fontē in quo scylla se abluere solebat:uenenis qbusdā īfecit:i quē cū illa descēdisset:pube ten⁹in feras hoc ē marinos canes mutata fert̄:q̄ trāseūtib⁹nauib⁹piculosissima eē fert̄:de qua nūc intelligit.Altera fuit filia nisi megarēsiū regis.q̄ minoe patriā suā megarā obsidēte ei⁹amore capta ē:cūq̧ nisus ei⁹pater purpureā comā ita cōsecratā haberet:ut quo ad illam in tactam teneret:patria potiretur:neq̧ ab ullo ei imperiū auferri posset.Scylla ut hosti quem amabat placeret:comam patris clam abscidit : & patrem patriamq̧ ei prodidit:quæ postea cum ab eo præter spē sperneretur dolore in auē conuersa est pater quoq̧ Nisus deorum miseratione in auis formam:& ipse mutatus dicitur:hæ uolucres perpetuas inter se gerūt inimicitias:ut ostendit Virgilius in Georgicis.Aduertendum est tamen quod hæc Scylla Nisi : interdum pro monstro maris a poetis ponitur.ut a Virgi.in buc.Quod loquar aut Scyllam Nisi &c.item ab Oui.in li.ii. de remedio.Præterita caut⁹ ni ide nauita gaudet.Ait ergo.¶Aut scylla rapax:uorax quæ naues in se rapit. ¶Canibus:propter fabulam.ut diximus.sic Virg.in buc.Ah timidos nautas canibus lacerasse marinis.

Symplegades

Cyanon qd significet

Scyllæ quot fuere & eorū fabula

¶ Ad æmõias urbes:iolchō ītelligit urbē thessaliæ ubi erat peliæ regia:patrē æsonē: matrē alcmedē & fratrē pmachū trucidatū peliæ iussu repit:licet alii qbus ad stipulat i metamor. Ouid.tradāt uiuū patrē cōuenisse:in iuuētāq; a Medea iasone petēte fuisse restitutū.¶ Ad pa.de.argo neptuno in isthmo : ubi erat tēplū dicauit uell⁹aureū & iunoni.¶ Quid re.pe.na.peliæ filias tres fuisse scri.Diodo.alcestā: amphimonē:& euadnē:q̄ uidēte medea prem trucidarūt:putabāt ad iuuētā ab illa posse restitui:uiso ex ariete piculo:ut in meta. mor.dixim⁹.¶ Nocētes pie.putabāt ad iuuētā restitui debere.¶ Duob⁹ na.erāt q̄ttuor medeæ ex iasone filii: ut dixim⁹:cū ea discesserūt thessal⁹ & thessander. ¶ Hymē ca.nuptiale carmē:qđ fescenninū dicit:qm̄ primū apđ fescenninos īuentū fit:ut Pōpei⁹scri. ¶ Lāpades.y.faces itelligit: q̄s nuptiis accendi Varro tradit.¶ Socialia:cōiugalia:carmē ad tibias canebat:erāt tibiaᵹ multa genera : sed q̄ nuptiis p̄cinebāt puellares dicebant. ¶ Tm̄ sce.i.ut me repulsa aliā susciperes uxorē. ¶ Pei⁹ erat: molesti⁹ uidebat:orator dicit.¶ Tristis:lāguida & mæsta, nā si ad orationē aut ad frōtē referas: seue᷑: & iracūdū interp̄tabit. ¶ Minor e pu.puer apđ Terentiū p seruo usurpat:hic uero p filio.

Debuit ingratis scylla nocere uiris.
Q uęq; uōit totidē fluct⁹ totidēq; r̄sorbet
Nos quoq; trinacrię supposuisset aquę
Sospes ad ęmōias:uictorq; reuerteris urbes
Ponit ad patrios aurea lana deos.
Q uid referā pelyę natas pietate nocētes:
Cæsaq; uirginea mēbra paterna manu
Vt culpent alii: tibi me laudare necesse ē:
Pro quo sum totiens eē coacta nocēs.
Ausus es o iusto desūt mea uerba dolori:
Ausus es æsonia dicere cęde domo.
Iussa domo cessi natis comitata duobus:
Et qui me sequitur semper amore tui.
At subito nr̄as ut hymē cantat⁹ad aures
Venit : & accēso lāpades igne micant.
Tibiaq; effudit socialia carmina uobis:
At mihi funesta flebiliora tuba:
Pertimui: nec adhuc tm̄ scel⁹ eē putabā:
Sed tamen in toto pectore frigus erat.
Turba ruūt:himē clamāt:hymęęa freq̄ntāt
Q uo ppior uox ē:hoc mihi pei⁹ erat.
Diuersi flebāt serui:lachrymasq; tegebāt
Q uis uellet tanti nuncius esse mali:
Me quoq; q̄cqđ erat poti⁹nescir̄ iuuabat
Sed tāquā scirē mens mea tristis erat.
Cū minor e pueris iussu : studioq; uidēdi
Cōstitit ad geminæ limina prima foris.

¶ Debuit:qa & ipa aliquādo inter amātes fuit.Carybdis: ut Seruius scribit mulier fuit uoracissima:q̄ qa Herculi boues rapuit a ioue fulminata ē:& i mare præcipitata : unde naturā pristinā seruat:nā sorbet uniuersa:& secundū Salustiū:ea circūlittus Tauromenitanū egerit de his duob⁹periculis Virg.in.ii.ænei. Dextrū scylla latius: læuū implacata Carybdis obsidet. ¶ Supposuisset: submersisset. ¶ Nos quoq;:sicut & alia omnia.¶ Trinacriæ.i.siculæ:nā ut diximus Sicilia ē:quæ trinacria dicit.¶ Sospes:icolumis & uictor:cōpos uoti qa potitus es aureo uellere. ¶ Aemonias thessalicas.¶ Ad deos patrios.i.thessalicos: tāq̄ monumētū uictoriæ.¶ Quid referā:cōmemorat aliud suū erga iasonē bn̄ficiū:qa in ei⁹grām psuasit filiab⁹peliæ:ut patrē iugularēt pollicita se reductura eū ad ætatē iuuenilē:qđ cū illæ fecissent:medea mortuū eū reliq:qa sciebat ab eo nō amari iasonē.¶ Nocētes pie.qa nō iterfecerūt patrē:nisi pp pietatē.ut.s.ei prodessent.¶ Pietate:nimio amore erga patrē. ¶ Cæsa:icisa lacerata.¶ Virgineo:puellari.hāc fabulā scribit plene Oui.li.vii.meta. ¶ Vt.i.q̄uis.¶ Alii culpēt.i.dānēt ea q̄ feci.¶ Tibi ē ne.lau.me.qa tuo amore cōpulsa ea feci.¶ Pro quo.i.cā cui⁹.¶ Ausus es.oñdit igratitudinē iasonis:q post tāta bn̄ficia ipam medeā ab se eiicer̄ ausus ē. ¶ O iusto:parēthesis ē.q.d.nō possum exprimere dolorē: quē cōcepi.¶ Aus⁹ es.cōduplicatio ē.¶ Cede:abi.¶ Aesonia:patris mei æsonis.nā ut supra diximus in argumento iason spontaneū diuortium Medeæ persuadere cōatus ē. ¶ Iussa.s.a te. ¶ Cessi:abii:discessi. ¶ Duobus natis : quos ex te suscepi.¶ Et amore tui:subaudi comitata.¶ Qui:scillicet amor.¶ Semper sequitur me:idest qui nunq̄ me dereliquit. ¶ At subito corrigendus est hic textus : ut sensus & ratio metri cōstet nā sic legēdū ē.¶ At subito nostras:ut hymē cantat⁹ad aures.Venit &c.sensus ē at post quā audiui carmīa uestra nuptialia:uobis qdē socialia:sed mihi funebria:ptimui:p̄det.n.ordo usq; ad hunc locū est aūt talis.¶ At ptimui.¶ Vt.i.postq̄.¶ Hymē cā.i.cantib⁹celebrat⁹:nā ut alibi dixim⁹iuocabat in nuptiis:ut uulg⁹hymē hymenee uocāt:hymenee frequētāt.¶ Lāpades:faces nuptiales. ¶ Micā:splēdēt.¶ Tibiaq;:tibiæ adhibebāt nuptiis.Tubæ uero fūerib⁹:Persi⁹hic tuba cādelæ &c.¶ Tibiaq;.s.postq̄.¶ Effudit:emisit.¶ Carmīa so.uo.i.tibi & uxori tuæ p̄bētia signū societatis.i.mr̄imonii. ¶ At mihi.s.effudit carmīa.¶ Flebiliora.i.tristiora.¶ Tuba fu.i.quæ funerib⁹ adhiberi solet:ut supra dixim⁹:nā erat ēt militaris tuba ad acuēdos aīos militū ad pugnā.¶ Tm̄ sce.ut legitime duceres illā.¶ Frig⁹.i.timor.¶ Turba ru.synthesis ē in numero.¶ Ruūt:pperāt. ¶ Hymenee:sic legēdū ē i utō:nō aūt hymenea:qa nulla rōne pōt talis accusatiu⁹reperirii:faceret.n.uel latine hymeneū:uel græce hymeneon:ut alibi dixim⁹.¶ Q uo q̄nto. ¶ Hoc.i.tāto.¶ Peius erat.i.magis angebar.¶ Diuersi.i.in diuersis locis domus. ¶ Tegebāt: occultabāt:nō.n.audebāt clare flere. ¶ Quis:quasi dicat nullus: quia malarum rerum inuiti nuncii esse debemus.¶ Iuuabat : idest placebat mihi ignorare.¶ Tanquam:idest quasi fuissem plene instructa: & scirem te uxorem ducere. ¶ Minor : scilicet natu & ætate. ¶ E pueris ex duobus filiis nostris. ¶ Iussu:mandato meo. ¶ Studio:idest cupiditate : quia pueri cupidi sunt uidere omnia noua. ¶ Geminæ : idest duplices Ouidius in amoribus. Me duplices occuluere fore Foris genitiuus est hoc loco singularis.¶ Constitit:scilicet ut uideret quid fieret.

ANTO. Iolchon ubi loco. rū fuerit Peliæ quot filiæ fuere & q. bus appellatæ nominibus Puellares tibiæ quæ fuere Puer' ipro prie p quo accipiatur VBER. Charybdis fabula

Tibiæ & tubæ qb⁹ adhibebātur

Pueroꝝ affectus

Quæ dea magicis p̄fuerit

Hecate q̄ fuerit & cui⁹ filia

ANTO. ¶Hic mihi: addas: renūciauit. ¶ Pōpā: lætā in nuptiis multitudinē. ¶ Aures ī ueste aurea more triūphātiū cōspicu⁹. ¶ Serta: coronabanť in nuptiis q̄ aderant. ¶ Læse pa. gau. patos a iusto. ¶ Relicti: quos fugi. ¶ Inferias dicit sua calamitate fraternis manibus iferias soluere. ¶ Serpētes igiť domui: sub uno īpetu uideť oīa colligere: ut cōmiserationis uim augeat. ¶ Feros igne: illos ītelligit: quos efflare tauros martios dixim⁹. ¶ Meas flāmas: amoris æstus: quos patior. ¶ Nil dea: Proserpinā intelligit: quā magicoꝝ deā tradit eē Porphyri⁹: sūt q̄ ad circē referāt qď nō placet. ¶ Hecates potētis: hæc fuit psæ filia imanis: uenena nouit oīa. & herbas: patrēq̄ substulit. prīa ēt aconitū iuenit: & plura uenenoꝝ genera. ¶ Nō mihi grata dies: patos a tpe. ¶ Mea cura: in magico artificio diligētia. ¶ Pellex: a noīe odiū excitat in glaucē q̄ nouiter iasoni nupserat. ¶ Nostri laboris: is fuit iasonē seruare. quo fungebať creusa. ¶ Stultæ maritæ: ī sanæ uxoris: q̄m putat te posse potiri: clam repit ut idicet se ad ultionē moliri. ¶ Auribus iniustis: quia maritū alienū occupat.

Hic mihi mater abi: pōpā pater inq̄t iasō
Ducit & adiunctos aure⁹ urget equos.
Protin⁹ abscissa plāxi mea pectora ueste:
Tuta nec a digitis ora fuere meis.
Ire anim⁹ mediæ suadebat ī agmia turbæ:
Sertaq̄ cōpositis demere rapta comis.
Vix me cōtinui. quin sic laniata capillos:
Clamarem meus est: iniicerēq̄ manus.
Læse pater gaude: colchi gaudete relicti:
Inferias umbræ fratris habete mei.
Deseror amissis regno: patriaq̄: domoq̄:
Coniuge: qui nobis omnia solus erat.
Serpentes igitur potui taurosq̄ furentes
Vnū nō potui p̄ domuisse uirū (ignes
Quæq̄ feros pepuli doctis medicatibus
Nō ualeo flammas effugere ip̄a meas:
Ipsi me cantus: artes: herbæq̄ relinquūt.
Nil dea: nil hecates sacra potētis agūt.
Nō mihi grata dies: noctes uigilāť amaræ:
Nec tenerā misero pectore somnus hēt:
Quę me nō possū: potui sopire dracoīē:
Vtilior cui uis: quā mihi cura mea est.
Quos ego seruaui pellex āplectiť artus.
Et nostri fructus illa laboris habet.
Forsitan & stultæ dū te iactare maritæ
Quęris. & iniustis auribus apta loqui.

VBER. ¶Hinc ex limine domus. ¶ Mater abi: uerba pueri ad Medeā. ¶ Pōpam. i. nuptialē triūphū. & apparatū. ¶ Aureus. i. uestib⁹ aureis indut⁹. ¶ Vrget. i. p̄mit. ¶ Equos adiūctos. i. uehiť curru. & duciť ab equis. ¶ Protinus: statim auditis illis uerbis. ¶ Plāxi. i. percussi. ¶ Abscissa: lacerata. ¶ Nec fuere tuta. q̄a dilacerata sunt. ¶ Anim⁹ uolūtas: impet⁹ animi. ¶ Suadebat. s. mihi. ¶ Ire in ag. i. ire ī mediā multitudinē: q̄ circū te & spōsam tuā erat. & demere. i. auferre. ¶ Serta: coronas quas habebat spōsa tua. ¶ Compositis: ornatis. laniata capillos. s. meos. ¶ Sic. i. ita lacerata & sq̄lida. ¶ Quī idest ut nō. ¶ Meus est. s. marit⁹ Iason. ¶ Iniicerēq̄ man⁹. i. cū mihi caperē. & mihi debitū ipsa uendicarē diximus supra de iniectione man⁹ in epistola Orestis: cū exposuim⁹. Iniice nō timidas ī tua iura manus. ¶ Læse pa. cōuertit sermonē ad eos quos uideť læsisse. dicens: nūc factā eē eorū uidictā ¶ Læse. s. a me. ¶ Colchi populi regionis meæ. ¶ O umbræ fratris: quē ego crudeliter iterfeci. ¶ Hēte iferias. i. estote placatæ: & hēte uobis factas inferias. ex malis meis: existimabanť. n. fieri iferiæ mortuis. i. sacra quotiens eorū inimici uel hostes fuissent uel morte uel alio supplicio affecti. ide Virg. li. x. Totidē quos educat ufens. Viuentis rapit iferias & Pyrrhus apud. Ouid. placet Achilleos mactata Polyxena māes sunt. n. inferiæ sacra mortuoꝝ. ¶ Deseror: ecce quomō ei feranť iferiæ. ¶ Deseror uidua derelinquor. ¶ Regno p̄riaq̄ domoq̄ ami. &c. synthesis ē. ¶ Cōiuge. s. amisso. ¶ Qui solus erat oīa: q̄a oīa amissa æquo aīo ferebā dūmodo eū haberē. sic Briseis ad Achillē. Tot tamē amissis te cōpensauimus unū. Tu dominus. tu uir. tu mihi frater eras. ¶ Serpētes igiť: cōqueriť: qď potuerit domare serpētes & tauros: & nō potuerit domare iasona: & ī amore suo retinere. ¶ Vnū. i. solū. s. te. ¶ Quæq̄ duæ sūt dictiones. i. & ego q̄. ¶ Pepuli. i. remoui: pepuli aūt legendū ē nō repuli. nā post re geminať cōsonās ī trib⁹ p̄teritis. reppuli. reppi rettuli. ī reliq̄s seruat naturā p̄ntis. medicatib⁹. i. medicamibus. ab eo qď ē hic medicat⁹ q̄rtæ declinatiōis. ¶ Flāmas: ignis amoris. ¶ Cantus: incātationes. ¶ Hærbæ: uires herbaꝝ. ¶ Artes. s. magicæ. ¶ Dea. s. Diana. ¶ Sacra. Hecates. s. p̄serpinæ. Diodorus tñ scribit Hecaten filiā fuisse Persæ: fratris Aetæ uiri crudelissimi: q̄ audacia & imāitare patrē supauit: q̄ cū ad uenena mortifera cōficiēda summū studiū impēdisset prima aconitū inuenit. uim naturāq̄ cuiusq̄ ueneni in cibis quos aduenis dabat expta. his reb⁹ admodū edocta ueneno. patrē sustulit. deinde regno assumpto tēplū Dianæ statuit: cui nauigantes hospites sacrificabat. existimans ea crudelitate suū nomē clarius futurū: ex hac & Aeta patruo. uult Diodorus natā Medeam Circē: & ægialeū: sed de matre idya de qua supra dixim⁹ certior ē opinio. ergo Hecatē ītelligāus Proserpinā qua oīb⁹ magicis p̄esse dr̄: q̄ & ipsa medea. vii. met. iuocasse dr̄ his uerbis. Tuq̄ triceps hecate q̄ cœptis conscia nostris. Adiutriq̄ uēis. & supra dicto loco. Statuiq̄ aras e cespite binas. Dexteriore hecates: at leua pte iuuētæ: & itē ibat ad antiquas hecates p̄seidos aras: ex quo ostendit eā Medeæ p̄ numie cultā fuisse: Sacra quæ facio. ut tuū aīum flectat. ita ipse loco supradicto. Haud p̄cul gesta scrobibus tellure duabus. Sacra facit &c. ¶ Nil agūt. i. nil p̄sunt. ¶ Nō grata. i. nō iucūda. ¶ Amaræ acerbæ. plenæ anxietatis. ¶ Somn⁹. i. sopor miserā. s. me. i. nec dormiō. ¶ Quæ. s. ego. ¶ Non possū me. s. sopire. i. dormire facere. ¶ Draco: puigilē. ¶ Cura: diligētia ars ē. ¶ Pellex: cōcubia. ¶ Quos ego seruaui. s. a morte. ¶ Fructus: utilitatē trāslatio est sūpta. uel a terra uel arborib⁹. ¶ Forsitā: cōis est suspitio uxoꝝ de maritis: qď de eis apď amicas maledicāt: ut alibi dixim⁹ ¶ Iactare: ostentare laudare apta conuenientia. s. de uiciis uxoris tuæ: quæ ut est iniusta: ita libenter audiet. ¶ In fa. mo. me. i. maledicis de pulchritudie & morib⁹ meis. ¶ Noua. iaudita. ¶ Fingis: cōmisis. mētiris.

Opiniones inanes quædam antiquorum

In quibus preteritis post re cō sonans geminetur

Hecate

¶In fa.hoc ad pulchritudinē referri dētidānas i me formā.¶ Rideat.multū ftōachi hēt ħ cōceffio.¶ Oftro ty.ftrato purpureo.¶ Aduftatnā cū pře & domo cōflagrauit.¶ Q.dʼfi for.ꝑ.p depcatione epiftolā claudit. ¶ Miora aīs:qm̄ maiora meditor:q̄ lr̄is mādari poffint.¶ Q.dʼ& tu mi.fe.fui.i rapiēdo uellere id cōtigiffe di xim⁹.¶ Sæuiet.iuftas q̄relas facit a natoꝝ icōmoditate.¶ Tāgor mo.qa tibi fūt fimiles.¶ Auitæ flā.medeæ auū folē eē dixim⁹.¶ Duos:q̄ttuor cōmēorat Diod.¶ Redde to.me i tuū ɔiugiū reuoca.¶ Nō ego te iplo. fuafio a facili.¶ Ipe dedi.Iafō ultro de cōiugio i tēplo folis feu ut alii tradūt:diāæ fpopōdit.¶ Villo au.albo

In faciē:morefq; meos noua cria fingis:
Rideat:& uitiis læta fit illa meis.
Rideat:& tyrio iaceat fublimis in oftro:
Flebit:& ardores uincet adufta meos.
Dū ferꝝ.flāmeq; aderūt: fuccufq; uenēi
Hoftis medeæ nullus iultus erit.
Q.dʼfi forte ꝑces ꝑcordia ferrea tangunt:
Nūc animis audi uerba minora meis:
Nā tibi fū fupplex:qdʼtu mihi fæpe fuifti
Nec moror ante tuos ꝓcubuiffe pedes
Si tibi fum uilis:cōmunis refpice natos:
Sæuiet in partus dira nouerca meos.
Et nimiū fimiles tibi fūt:& imagie tāgor:
Et quotiēs uideo:lumia noftra madēt.
Per fupos oro:p auitæ numina flammæ:
Per meritū:& natos pignora nr̄a tuos.
Redde torum pro quo tot res ifana reliq:
Adde fidē dictis:auxiliumq; refer.
Nō ego te iploro cōtra taurofq; uirofq;:
Vtq; tua ferpens uicta quiefcat ope.
Te peto quē merui quē nobis ipe dediſti:
Cū quo fum pariter facta parēte parēs
Dos ubi fit q̄ris:cāpo numerauim⁹ illo:
Qui tibi laturo uellus arādus erat.
Aureus ille aries uillo fpectabilis aureo:
Dos mea quā dicā fi tibi redde neges.
Dos mea tu fofpes:dos ē mea graia iuuē/
Inūc fifyphias iprobe cōfer opes. (t⁹
Q.dʼuiuis:qdʼ hēs nuptā focerūq; potētē
Hoc ipm igrat⁹ qdʼpotes effe:meū eft.
Quos eq̄dē actutū ſʒ qd ꝑdicere pœnā
Attinet ingentes parturit ira minas.
Quo feret ira feq̄r facti fortaffe pigebit:
Et piget infido confuluiffe uiro.
Vidrit ifta de⁹:q nūc mea pectora uerfat

legas:bn̄ficia.ꝓ dote cōmēorat.¶ Opes fify.Sifyph⁹ corin thū tēuit:cui merope altātis nupfit:& ex ea gēuiffe tradit laertē.Vlyxis přem:glaucū:& creōtē.¶ Quos eq̄.actu.idi gnatō ꝑcifionē pepit:deeft.n.ulcifcat iniuriā illoꝝ morte. ¶ Actutū ex duab⁹altera fēmata pticulis conftat actūtū & ɔfefti fignāt.¶ Parturit ita:idignatio me admiabūdā fec. ¶ Quo fe.ita:nulla adhibita rōne ipet⁹fequat.¶ Cōfuluiffe.i.cū petat ut ad cōiugiū reuocaret.¶ Viderit ifta de⁹:cū furore enumerādū eft:cupido ingt nr̄is reb⁹ ꝓuidebit.
¶Rideat:ꝓ ridebit:ridat:ħ ɔcedētis ē p idignatōeʒ &'ſbau dit lʒ.¶ Sublis: fupba.¶ Oftro ty.i.i purpura:q̄ apdʼ Tyrō abūdat.¶ Flebit fubaudi tn̄.¶ Aduftatcreata.¶ Vicet me. ar.qa magis ardebit q̄ ego nūc ardeo:¶ Dū fer.enūerat ea p q̄ poffit fe ulcifci.¶ Succ⁹ue.i.fucc⁹uenenofoꝝ herbaꝝ. ¶ Inuit⁹:ipūit⁹.¶ Q.dʼfi for.ꝑcat nūc Iafōa.¶ Meis aīs: qa fū fupba:& alta aīo lʒ hūilib⁹uerbis tibi fupplicē: & fignat eā q̄lē Hora.ꝑcepit.Sit Medea ferox iuictaq;.¶ Q.d.f.effe fupplicē.¶ Procubuiffe.i.iacere:fic fupplicātes facer folēt. ¶ Si fū ui.ti.fi me puifacis.¶ Cōes:ex utroq; nr̄m gēitos. ¶ Sæuiet:faciet aliqd crudele.¶ Et ni.fi.adduc eos i grām oñdēs eē fimiles pr̄i.¶ Tāgor:delector.¶ Imagies fimili tudie.Sic Dido ad æneā li.iiii.æn̄.Si qs mihi puul⁹ aula lu deret æneas:q te tm̄ ore referret.¶ Madēt.i.rigāt lachris: qa p eos recordor tui.¶ Lumia.i.radios:& lucē.¶ Flāmæ aui.i.folis aui mei:flāmæ āt dixit:qa dicūt Solē eē igneū. ¶ Meritū:bn̄ficiū qdʼtibi ꝑftiti.¶ Pignora:qa filii ſt pigno ra mr̄imōii.¶ Toꝝ:ius tori.i.mr̄imōiū.¶ In fa.i.amor de mēs.¶ Tot res:patrē pr̄iā:mr̄em & fororē.¶ Adde fi.di.i. fac ut dcā tua ꝑuenť:& fidē hēant.¶ Refer.i.redde:fic ego dedi tibi:qdʼē iuftiffimū.¶ Nō ego:dicit fe ꝑftitiffe auxiliū i maiori re q̄ ipfa petat.¶ Imploro:iuoco.¶ Cōtra ta.ficut tu iplorafti meū.¶ Quiefcat.dormiat.¶ Victa:fopita:notā dū ē pofuiffe ꝑpētē fœminio gn̄e:ficut & Iuue.Et mouiffe caput uifa ē argētea ꝑpēs:nā utriufq; gn̄is ē.¶ Ipfe de.i.tu ꝓpria uolūtate & fpōte.¶ Cū quo pa.fū fa.pa.i.ex quo fu fcepi filios.¶ Dos ubi:rn̄det obiectōi:q̄ poffet fieri de do/ te.¶ Cāpo.ecce rn̄fio.¶ Nūerauim⁹.f.dotē.¶ Qui erat arā. ut femiares dētes ꝑpētis.¶ Tibi la.i.ablaturo.¶ Vellus.i.la nā aureā:& ē fēfus accepifti a me dotē magnā: cū tauroꝝ ferocitas p me cōpfla ē:& ira terrigenaꝝ & dēiq; cū abftu lifti uell⁹aureū:nā.cū id p me hūeris ē dos mea.¶ Spectabi lis.pulcher.¶ Villo:pilo & lana. ¶ Quā dotē. ¶ Neges.i. nolis mihi reddere.¶ Tu fo.i.uita tua ꝑferuata ē dos mea. ¶ Graia iu.i.oēs focii tui p me ꝑuati fūt.¶ Improbe pfide. ¶ Inūc:irrifio ē.¶ Cōfer.i.cōpara.¶ Opes fi.i.opes creōtis filii fifyphi.fifyphias āt cōtūeliofe dixit:qm̄ cōftat eū fuiffe latronē:q fuis latrociniis maxias opes cumulauit: q̄ꝝ hæ res fuit creō qdʼuiuis.i.qdʼhēs uitā.¶ Nuptā.f.creufā.Soce rū.creōtē.¶ Potētē:diuitē.¶ Q.dʼpo.eē igra.ē meū.i.bn̄fi cium meū qa nifi ego effem:ne igratus qdem effe poffes:

Sifyphus ubi regna uerit

Actutum quid fit

Serpens i gn̄e fœmi nio qn̄q; ponitur

Sifyphus

qa iā ñ uiueres.¶ Quos.f.te & uxorē tuā & foceꝝ.¶ Actutū:una ē dictio:& fignat ftati:cito & ē eclipfis:de eft.n.uerbū fubaudit.n.puniā:ficut apdʼ Vir.li.i.æn.Quos ego:fed motos ꝑftat cōpōer fluct⁹:couēit.n.talis ꝑmo mēti iratæ.¶ Sed qd at.qd op⁹ē q d ptiet.¶ Prædicere:multo añ miari.¶ Pœnā:q̄ fū fūptura.¶ Partu rit.cōcipit gn̄at.¶ Seq̄r:quo ira feret.i.faciā id qdʼira fuadebit.¶ Facti for.pi.terret ipm Iafona dicēs fe eē fa cturā id:cuius fortaffe poftea eā pigebit:ex quo oñdit id futuꝝ & magnū & crudele.¶ Et piget:ē fenfus.¶ Si pigebit facti:pigeat:qa ēt piget me.¶ Confuluiffe.i.pfuiffe & rē utilē feciffe.¶ Viro infi.i.tibi q nō ꝑuafti mi hi fidē.¶ Viderit.ꝓuideat.q.d.ego ñ curo.¶ Qui uer.mea pe.i.q imittit mihi in aīum tam diras cogitatiōes.

Actutum

ANTO. ¶ Agat: moliat. ¶ Ma.: q lris mādatū fit: aut cupido suaserit: nā fili. pemittad creu. corona misit napea: q ē ex gñe bitūinis i quā ignes trāsiliūt: ut scri. Pli. uñcūq; uisāt aspsa sacrificatura igr ad aras igne correpta extigui ñ potuit: s; cū pr̄e q opē ferr̄ uoluit: & regia ɔcreata ē: l; alii tradāt radice q̄dā a circe accepta creōtis domū icēdisse: q̄ ei⁹ naæ tradit: ut cū ea lignū succēdat extigui ñ possit ad id pficiēdū Medeā mutata facie cōcessisse. Diod. p filiū dona misisse nouæ nuptæ ipetrato ad unū diē reditu scri. q̄ cū tractari cœpta sūt: oia fuisse icēsa.

VBER. ¶ Nescio qd ma. p nescio qd magnū & terribile. Exit⁹ rei fuit: qd cū Iason neq̄q̄ p̄cibus: & uerbis Medeæ flex⁹ eēt: s; ei iussisset: ut ex urbe stati discederet: erat. n. ut dixim⁹ Corithi. Illa a creōte ipetrauit uni⁹ diei dilationē: ut recederet: & iteri noctu regiā clā igressa qbusdā medicamētis imutata facie ne cognosceret domū icēdit: qdā radice a Circe iuenta: q eā uim hēbat: ut icēsus ignis neqret extigui. repēre cōflagrāte regia Iasonē exiluisse ferūt. Creōtē uero & glaucā siue creusam igne absūptos: alii dñt Medeæ filios dona q̄dā uenēis illita spōte attulisse ad Creusā. q̄ cū illa corpi applicuisset icidit i morbū: & cū pr̄ filiæ auxiliū ferre uolēs ei⁹ corpi hæsisset: euestigio expirauit: ita de hac re uaria est opio. Medea ubi cognouit Iasonē flāmas euasisse ultiōi intētata: aium ad mortē filio℞ in p̄ris calāitatē adiecit: & oēs uno excepto q aufugit iugulauit: eorūq; corpa sepeliuit in Iunōis tēplo. Deide fidissimis fugæ sociis assūptis nocte ex coritho fugiēs Thebas ad Herculē uēit. deide Athēas ad Aegeū thesei pr̄e; cōfugit: ex quo ferūt Medū genuisse: a quo Media regio cui impauit noiata ē. Inde ueneficii accusata digrediēs in phœniciē delata ē. Inde ad supiores Asiæ ptes trāsiēs cuidā potētissimo regi hæsit: ex quo qdā uolūt poti⁹ susceptū filiū Medū a quo Media dcā sit. Errauit postea multū: licet Solin⁹ ubi de Italia tractat dicat eā a Iasone Butroti sepultā fuisse. Marsum uero filiū Marsis impasse: q ab eo dci sūt. Atq in fabulis tāta ē uarietas: ut Diod. sentiat iasona nō multo p⁹ filios a medea iterfectos diē suū obiisse: dicit. n. qd filiis & uxore priuat⁹. cū oēs dicerēt eū iuste plecti: qa i medeā igrat⁹ fuisset: & cū ui doloris ferre nō posset. mortē sibi cōsciuit: & hæc satis de iasōe & medea.

Nescio qd certe mēs mea maius agat.

Regiæ creontis incēdium

Medus q fuerit & a quo media regio nuncupata est

¶ In. xiii. epistolā Argumētū.





Iphicl⁹ ubi regnauerit & quot filios sustulerit

Phiclus philaci fili⁹ urbē thessaliæ phylacē i phithica regiōe tenuit. phthios. n. subditos fuisse Achilli. philotectæ: & ptesilao scri. Stra. iphiclus cū filios parere nō posset poculū sumpsit: qd ex herba p̄pētib⁹ noxia fuisse tradit filios suscepit. Protesilaū & podarcē: q cū nauib⁹. xl. ut auctor ē Home. ad troiā nauigarunt: sed cū græcis cæteris: q cum menelao cōtra troiāos conspirarāt ob tēpestatē Aulide clauderet ptesilaus: Laodōia acasti philacei filia ex laudothea ptesilai uxor cū uiri desiderio teneret: illius umbra q̄ sæpi⁹ occurrerat sollicitata: ad illū hāc scri. epistolā: q̄ suadet ut belli piculis abstineat: & ut cōiugis uiuat memor: fuisse & aliā Laodomiā legim⁹ Bellorophōtis ex achemene filiā: quā ex ioue Sarpedōtē lycio℞ regē pepisse tradūt pacu. & Titini⁹ Protesilaū tragœdiā ediderūt: ex qua multū in hāc epistolā Ouidi. trāstulit.

Laodōiæ quot fuer

Aemonia unde dicta est



LAODOMIA PROTESILAO.

Ittit: & optat amās quo mittit⁹: ire salutē: Aemōis æmonio laodomia uiro.



Ittit & optat amās quo mit. ire salu. p̄ricipiū a beniuolētia sumptū ē qm̄ nulla mouebat idignatiōe. ¶ Aemōis: a noīe p̄riæ aliā beniuolētiā excitat æmoniā ab æmōe rege dcā; eē in thessaliā scri. Pli. &. protesila⁹ & laodōia erāt thessali.

Laodōiæ



Ittit: & op. Græcis pficiscētib⁹ ad obsidionē troiæ rñsū datū erat: q prim⁹ i terrā troianā ex classe descēdisset: eū māu hostis pitu℞ q̄re cū i ea expeditiōe eēt. ptesilaus iphicli fili⁹ uir magni aīa Laodōia acasti filia ei⁹ uxor sincere maritū amās de ei⁹ salute anxia hāc epistolā ad eū scripsit: cū itellexisset græcos tēpestate i Aulide retineri: ōnditq; q̄ grauiter tulerit ei⁹ discessum deinde eū mōet: ut nō sit nimiū audax i pugnādo: mēineritq; timēdos troiāos: & p̄cipue hectora: quē dicit se itelligere eē fortissimū. Præterea qm̄ itellexerat ex oraculo rñsū eē eū iterfectū iri ab hoste q prim⁹ troianū solū tāgeret: mōet eū & orat: ut ultim⁹ descēdat de naue: qd si nolit respectu ppriæ salutis: faciat saltē respectu ipsi⁹ Laodōiæ: ne si forte piclitaret: sit ei cā doloris & mortis: qa eo mortuo nullo pacto uellet eē supstes. Laodōiæ duæ fuerūt una filia Bellerophōtæ ex q̄ Iupiter gēuit Sarpedonē: & hæc filia Acasti thessalici: uxor Protesilai. q & ipse thessalic⁹ fuit: uñ dicit. ¶ Laodo. æmōis. i. thessalica: nā thessalia æmonia dicta ē. ¶ Optat sal. ire quo mittit. i. puenire ad maritū suū. i. cupit eū saluere. & icolumē esse.

¶Aulide te fama est:cũ Palamedes.Vlyxes:& Menelaus:q̃p reddẽda helena legati ad priamũ iuerant:& re nunciarẽt id troiãis:& Priamo nõ placere.Cõiurati græci in aulide biẽnio ut edictũ erat cõuenerũt:sed tempestate & pestilẽtia uexati cõtabant:erat.n.Diana q̃m eius ceruã Agamẽnon trucidarat:aulis boetiæ portus est,pfundissimus cõtra gerestũ euboeæ,pmõtoriũ:ut scri.Stra.qngentaꝝ nauiũ capax.¶Cũ fugeres:ex desiderio hoc dcm̃ est:nã Prothesilaus nõ fugit.¶Sæuis aqs:mare sæuire dicim⁹:cũ insanas excitat,ptellas trãslatiõe sumpta ab aĩatis ad inaĩata.¶Plura mãdata:amãtiũ cõsuetudinem exprimit q̃ fabulãdo moræ cãm nectũt ne separent.¶Erat uẽtus:spirabat q̃lem exoptant nauigãtes:sed mihi aduersus.¶Triste uale:sic persius & nr̃m istud uiuere triste:qđ Fabius notat.¶Incubuit:ualide spirauit Virgi.incũbunt pelago dixit.¶Tetẽdit:ipleuit.¶Vela diu:inspexi uela dum potui postq̃ tui uultus negabant.¶Succiduo:debili p̃dolore.Nã aut lætitia aut dolore nimio iterdũ ita mortales lãguescũt ut cõsistere nequeant.¶Dicor:alii narrãt:ego p̃dolore casum nõ sensi.¶Socer: pr̃ tuus.¶Grãdæu⁹ acast⁹:is erat ut dixim⁹ Laodomiæ pr̃: nõ ut alii iscite putauerũt peliæ filiũ q cũ argonautis nauigauit.Is.n.alter ab illo fuit.¶Mr̃:laudotheã significat laudomiæ mr̃em.¶Gelida aqua:q dolent si correpti frigore decidant:frigido fouendi sunt:intimus enim calor frigore eximio excitat.¶Inutile:quoniã sine te præstaret mori quã uiuere.¶Redit:hæc syllaba in exacto protrahitur si fit collisio:aut audit pro audiit dicimus.¶Legitimus:coniugali toro conueniens.

ANTO. | Aulidis port⁹ ubi locoꝝ sit | Effectus q̃dã naturalis | Acastus q̃ fuerit

Aulide te fama ẽ uẽto retinente morari:
Ah me cũ fugeres:hic ubi uẽtus erat.
Tũc freta debuerãt ur̃is obsistere remis:
Illud erat sæuis utile tempus aquis.
Oscula plura uiro:mãdataq; plura dedis
Et sunt q̃ uolui dicere plura tibi.
Rapt⁹es hic p̃ceps:& q tua uela uocaret
Quẽ cupent nautę nõ ego:uẽtus erat
Vẽt⁹ erat nautis aptus:nõ aptus amãti.
Soluor ab amplexu pthesilae tuo.
Līguaq; mãdatis uerba ĩpfecta reliq̃t:
Vix illud potuit dicere triste:uale.
Incubuit boreas:arreptaq; uela tetendit:
Iamq; meus lõge prothesilaus erat.
Dũ potui spectar̃ uiꝝ:spectare iuuabat:
Sumq; tuos oculos usq; secuta meis.
Vt te nõ poterã:poterã tua uela uidere:
Vela diu uultus detinuere meos.
At postq̃ nec te nec uela fugacia uidi:
Et qđ spectarem nil nisi pontus erat.
Lux quoq; tecũ abiit:tñbris exãguis ab(ortis
Succiduo dicor pcubuisse gẽu.
Vix socer iphicl⁹:uix me grãdęu⁹ acast⁹
Vix mater gelida mœsta refecit aqua.
Officium fecere pium:sed iutile nobis:
Indignor miseræ nõ licuisse mori.
Vtq; aĩus rediit:pariter rediere dolores:
Pectora ltius casta momordit amor.

¶Aulide:Aulis Euboeæ insulæ portus est:obiectu laterum effectus.Ad hũc cum græci peruenissent Troiam nauigantes: Agamemnon Dianæ ceruã occidit ignarus:ũ irata dea flatus uentorum remouit:ita ut nauigare nõ possent.& pestilentia laborarent quare cõsulta oracula:dixerunt Dianam Agamemnonio sanguine placandam esse. Iphigenia igitur Agamemnonis filia: cum ab Vlyxe per nuptiarum simulationem adducta iam in eo esset:ut imolaretur Dianæ miseratione sublata est:& cerua in eius locum supposita:ipsa in tauricam regionem translata Diãæ sacerdos effecta est.Interea autem dum græci in ea insula morarentur:cõiurauerunt se nunquam ante reuersuros in patriam quã troia capet.Inde Dido apud Virgilium.Non ego cum danais troianam excindere gentem Aulide iuraui.¶Fama est:idest fert.¶Morari:manere:moram facere. ¶Retinente:quia ut dixi Diana flatus uentorum sustulerat:aut quia uentus esset cõtrarius.¶Ah me:melius ah intereiectio dolentis est quã præpositio:dolet enim talẽ nõ fuisse uẽtum:quo nõ posset nauigare.cum ab eo esset discessurus.¶Sæuis turbatis.¶Vtile:aptum:& commodũ. ¶Oscula:enumerat quasdam utilitates sibi futuras:si tũc retentus fuisset domi.¶Mandata:admonitionis.¶Quæ uolui dicere:quæ dictura fui:quæ nõ potui dicere:& dicit cãm.¶Raptus es:abreptus ablatus.¶Præceps:festinus. ¶Quem nautæ cuperẽt.i.secũdus:qualem nautæ cupidi nauigandi optarent:non qualem ego cuperẽ:quæ noluissem te discedere.¶Soluor separor:disiungo.¶Imperfecta:incompleta:nam non potui finire:quæ tibi dicere uolebam.¶Triste:mœstum:& cũ lachrymis mixtum.¶Incubuit:præsto fuit:& totis uiribus comparatis.Virgilius.incubuere mari.¶Tetẽdit:flatu suo impleuit & extensa fecit.¶Longe:a meo aspectu.¶Iam:subito.¶Sumq; tuos oculos.idest cum tu oculos ad me conuerteres:ego assidue te spectantem spectabam.¶Vt:postquã.¶Te non poterã:scilicet uidere.¶Tua uela:quæ longius apparebãt:quia erant aut maiora aut altiora te.¶Detinuere diu:idest ea prospexi.¶Fugacia:ita legendum est:idest celeriter euntia:& quæ uidebantur fugere.¶Pontus mare ¶Lux abiit:scilicet ex oculis meis.¶Abortis tenebris:idest inducta caligine ante oculos.¶Succiduo:inclinato:& flexo:a sub & cado:uenit succiduus antepenultima breui:cum uero lõga est:a sub & cædo:unde dicitur arbor succidua: quasi subcædua.¶Iphiclus:pater tuus socer meus.¶Acastus:pater meus.¶Grandæuus: senex.¶Mater:mea. ¶Refecit:instaurauit:& uiuificauit.¶Aqua gelida:aspersiõe aquæ frigidæ in faciem:quod solet fieri aliquo langore deficientibus.¶Pium:ex pietate prouueniens.¶Sed inutile nobis:quia utilius fuisset mihi tunc mori:q̃ nunc uiuere in tantis curis.¶Indignor:doleo.& moleste fero.¶Non licuisse:non permissum esse.¶Vt:idest postq̃.¶Animus rediit.i.postq̃ respiraui.¶Pariter:simul.¶Momordit:pupugit:tetigit.

VBER. | Aulis. | Locus restitutus | Succidu⁹ ũ ueniat & q̃tã hẽat primã

Nec mihi pectẽdos cura ẽ ꝓbere capillos
Nec libet aurata corpa ueste tegi.
Vt q̃s pãpinea tetigisse bicorniger hasta
Creditur: huc illuc: quo furor egit eo.
Cõueniũt mr̃es phylaceides: & mihi cla(mãt:
Indue regales laodomia sinus.
Scilicet ip̃a gerã saturatas murice uestes
Bella sub iliacis mœnibꝰ ille geret.
Ipsa comas pectã: galea caput ille p̄met:
Ipsa nouas uestes: dura uir arma feret.
Quo possũ: sq̃lore tuos imitata labores
Dicar: & hæc belli tpa tristis agam.
Dispari priamide damno formose tuoꝝ:
Tã sis hostis iers: q̃ malus hospes eras
Aut te tenariæ faciem culpasse maritæ:
Aut illi uellem displicuisse tuam.
Tu qui ꝑ rapta nimium menelae laboras
Hei mihi quã multis flebilis ultor eris.
Dii p̄cor a nobis omen remouete sinistꝝ:
Et sua det reduci uir meus arma ioui.
Sed timeo quotiẽs subiit miꝑabile bellũ:
More niuis lachrĩæ sole madẽtis eũt.

ANTO. ¶Nec mihi pectẽdos: patos a cultus negligẽtia excitať. ¶Aurata ueste auro textili cõfecta qua usus est Tarq̃nus in triũpho: ut Verrius scri. & agrippa claudii: in hac tñ nulla alia materia p̄ter auꝝ fuit: in actalicis aliud quã auꝝ erat admixtũ. ¶Bicorniger: bacchus cornibus effigiari scri. Diodo. feror inqt ut mẽades bacchi furore cõcitæ. ¶Philaceides: ex phylace urbe. ¶Et mihi clamant. iclamo te & tibi clão obiurgare & irasci Plautus in asinaria. Nimis inqt risum cõtinui: ubi hospitẽ iclamauit: qđ se abñte mihi fidẽ hẽre uoluisset. ¶Regales sinus: regias uestes. ¶Scilicet ipsa ge. cũ stomacho enunciãdũ est. ¶Saturatas murice: sanguine muricum mersas q̃ si bis madefiat purpura dibapha dr̃: ut scri. Pli. primũ apud Romanos usus est lẽtulus spinter edilis curulis. ¶Ille gerat: ꝑ cõtẽtionẽ se imitaturã uiri labores mõstrat. ¶Dãno tuoꝝ: qm̃ pr̃iæ excidiũ uiderunt. ¶Eras: mutauit tp̃s suisti dicendũ erat. ¶Tenariæ maritæ: laconicã helenã significat quã rapuit paris Tænaros est laconiæ ꝓmontorium ubi aditus ad inferos esse Papiniꝰ tradit. ¶Menelae laboras. Menelaꝰ oẽm græciã ut sibi ferret opẽ cõuocauit cõtra troianos. ¶Quã multis: q̃ extinctos uiro deplorabũt ut deydamia q̃ achillis iteritũ defleuit. ¶Omen: futuri mali p̄sagiũ: id. n. fuisse cõstat qđ cũ ad troiã exire uoluit Prothesilaꝰ pedẽ in limĩe offendisse tradiť. ¶Det: de more ioui conseruatori suspendat arma.

VBER. ¶Nec mi: dicit se ob abñtiã mariti ita eẽ anxiã: ut nec ornatu corpis delecteť: nec possit qescere. ¶Pectẽdos: pectiẽ cõponẽdos & ornãdos. ¶Præbere. s. ãcillis: meis. ¶Tegi: idui. ¶Vbi corniger. i. bacchus: dicit se furore ita agi: sicut aguntť bacchãtes. ¶Hasta pãpi. i. tyrso: ẽ ãt Tyrsus hasta pãpinis iuoluta: quã Bacchãtes ferre solẽt. Oui. yi. met. Frondẽtes sũere tyrsos impat. ¶Tetigisse: stimulasse cõcitasse ĩ furorẽ: sic Vir. iiii. æne. Sænit inops aĩ: totãq; incẽsa p urbẽ Bacchať q̃lis commotis excita sacris Thyas ubi audito stimulãt trieterica Baccho &c. Oui. iiii. fast. Mẽtis iops rapiť: ut q̃s audire solemꝰ Threicias fusis menadas ire comis. Itẽ in epistola Ariadnes. Aut ego diffusis errauí sola capillis: Qualis ab ogygio cõcita baccha deo. Bacchꝰ ãt dr̃ hr̃e cornua pp supbiã & elarionẽ: quã feruor uini iducit. ¶Mr̃es: mr̃onæ: mulieres. ¶Phylaceides: ita est legẽdũ: ẽ. n. forma p̄tonomica: ꝑ deriuatiuo a phylace: q̃ ut Hõe. in. ii. Iliados scri. fuit urbs Thessaliæ: in q̃ Prothesilaus regnauit: qđ ẽt oñdit Luca. li. yi. Et pria rhoetera littora pinu: q̃ tetigit phylace: hãc ptolemæꝰ ponit in pieria pte Macedoniæ Strabo uero in phthiotica: q̃ tñ regiões sũt in Thessalia. q̃ & Macedonia dr̃: philacus aũt pr̃ Iphicli fuit: & sic auꝰ Prothesilai: uñ Prothesilaus apđ poetas sæpe dr̃ phylacides: ipsa Laodomia phylaceia ab urbe phylace: uel a Prothesilao phylaceio interdũ dr̃. Ouidi. lib. v. de põto ut niuatt fama cõiũx phylaceia cuiꝰ Iliacã celeri uir pede præssit humũ. ¶Scilicet: rñsio laodomiæ. s. gerã. q. d. minime. ¶Saturatas: bñ tĩctas: uñ dibaphæ uestes dicebanť q̃ his erãt tĩctæ. ¶Murice: purpura. Est. n. murex piscis cuius sanguĩe tinguntť lanæ. ¶Geret bella: qđ ẽ laboriosũ & duꝝ. ¶Premeť: grauabiť. ¶Galea: põdere galeæ. Ip̃e alibi supra: & galeã p̄ssa sustinuisse coma. ¶Dura: aspa. q. d. nõ decet ut ego sim ĩdeliciis: & maritꝰ meꝰ sit i laboribꝰ. ¶Dicar imi. s. eẽ. ¶Sq̃lore: sorde: neglectu corpis. ¶Agã tristis. i. uiuã ĩ tristitia & mœrore. ¶Dux pari male legiť hic textꝰ: Dux pari: neq;. n. cõuẽit ut irata & turbata ducẽ appellet Paridẽ: & ex uerbis Home. li. iii. Iliados appet legẽdũ eẽ dyspari: dicit. n. dispari eidos ariste &c. i. o male & ĩfœlix pari: formã optime al ludẽs igiť poeta Oui. ad illa uerba: Homeri facit iratã laodomiã loq de paride cõtumeliose sic. O dispari. i. o male & ĩfœlix pari: nã dys apud græcos in cõpositione malũ aliqd sigñat uel difficultatẽ: ut ĩpossibilitatẽ ut exẽpli gr̃a. Tychi sigñat fortunã: dystychia uero ĩfortuniũ: ergos sigñat opus: & offm̃: dysergos: difficultatẽ: & eidos sigñat formosum: diseidis: sigñat deformẽ: sunt pluria huiuscemõi apud græcos: error ãt facile natꝰ ẽ uel ex ignoratiõe græcaꝝ lr̃aꝝ: uel qđ ypsilon putatũ fuerit eẽ u nr̃m: & s lr̃a cõuersa sit in x: sed, absq; dubio affirmaueri legẽdũ dispari. ¶Formose dã. tuo. i. cuiꝰ forma & pulchritudo magno cõstatura ẽ tuis qa pp te q placuisti helẽæ tui multa patieť dãna. ¶Tã sis: optatiui mõi ẽ: & subaudiť utinã. ¶Tã sis ho. iers. i. tã negligẽs & ignauꝰ sit pugnator. ¶Quã ma. ho. s. apud Menelaũ: malus ãt. i. pfidus qa fidẽ hospitii nõ suasti. ¶Aut te dicit qđ uellet qđ aut helẽa displicuisset Paridi: aut paris Helenæ. ¶Maritæ tæna. i. uxoris helenæ lacœnæ: nã Tænarꝰ ꝓmõtoriũ ẽ lacõiæ: ex q̃ helẽa fuit. ¶Tu. s. o Menelae. ¶Flebilis: ultor: qa multi hac tua ultiõe phibũt. ¶Dii p̄. qa quotiẽs laodõia recordabať belli: trepidabat: & flebat: iõ p̄cať: ut hoc nõ sit ei malo omini. i. augurio. ¶Sinistꝝ: ĩfœlix. ¶Det: offerat. ¶Ioui reduci. i. ioui eũ reducẽti: nã reducẽ appellamꝰ: & q reducit aliũ ut hĩ: & q reduciť ab alio: ut supta gratulor oechaliã reduci tetigisse caria: & Vir. i. æñ. Nãq; tibi reduces socios. ¶Subiit: uẽit ĩ mẽtẽ: Vir. subiit cari gẽitoris iago. ¶Madẽtis: liq̃scẽtis. ¶Sole: pp calorẽ solis.

Quo uestis gñe tarqnꝰ & agrippa claudii in triumphis usi fuere

Inclamo qbus cũ casibus coniungatur.

Purpura dibapha q̃ fuerit

Tænaros ꝓmõtorium ubi locorum sit

Tyrsus quid sit

Quaŕ bacchus supbiam hr̃e fingatur

Phylace urbs ubi locorum fuerit

Phylacus q fuerit

Dibapha purpura

Murex qd sit

Dys græce quid significet

Tychi: distychia ergos: dysergos eidos diseidis qd apud græcos significent

Tenarus

Reduces q dicanť

¶Tenedos:insula cõtra troiã oli leocophrys dcãa tene cycni filio tenedos est appellata:quã & calinnã alii appellatũt. ¶Rape ausu.cõiectura firmat sollicitudinẽ suã nõ eẽ uanã. ¶Venerat ut fa.ẽ:circũstãtiis cõiectu rãp bat. ¶Pars quota:phrygiũ numina ps paridẽ secuta ẽ.licet spectabilis uenerit. ¶His:opulẽtia uiris classe qdq defendi posse existiabas. ¶Cõsors ledæa:helenã exprimit castoris pollucisq q erant gemini sororem. ¶Hæc:q̃ te ipulerũt. ¶Hectora ne quẽ:dubitatio timorẽ auget.Hectora qsqs is ẽ amplificatio est sumpta a noie. ¶Hectoras:hectoris similes. ¶Fas ẽ:patefactis piculis cõsulit qd faciũdũ sit fata.n.erãt ut troia græcorũ uirtute caderet. ¶Tẽdat Mene.a iusto arguit.Nã p uxore fas ẽ maritũ pugnare:apd Home. Menelai & Alexãdri pugna ẽ:q̃ alexãder cecidisset nisi uen⁹ pugna illũ auertisset. ¶Est dispar:nõ cõuenit cũ Menelao.Nã tibi uxor domi ẽuaf. ¶Tu tñ ui.pu.simplex entimẽa ẽ:qa ĩqt tibi uxor domi ẽuaf pugna tua ẽ ut ad eã ĩcolumis redeas. ¶Parcite darda.apostrophe patos augef. ¶Meus san.nã salus mea a Protesilao pẽdet:cui⁹ uulnera mea sunt. ¶Fortior ille põt Menelaus qui amore pugnat fortior est.

ANTO. Tenedos ubi locorum sit & uñ dicta Heléa cuius soror fuerit

Ilios:& tenedos:simoisq:& xãth⁹:& ide
Nomina sunt ipo pene timenda sono.
Nec rape ausur⁹ nisi se defendere posset:
Hospes erat:uires nouerat ille suas.
Venerat:ut fama ẽ:mlto spectabil auro:
Q uiq suo phrygias corpe ferret opes
Classe uirisq potẽs:p q̃ fera bella gerunt
Et sequit regni ps quota quemq sui.
His ego te uictam cõsors ledæa gemellis
Suspicor:hæc danais posse nocer puto
Hectora nescio quẽ tieo pis hectora dixit
Ferrea sanguinea bella mouere manu.
Hectora qsqs is ẽ:si sũ tibi chara caueto:
Signatũ memori pectore nomẽ habe.
Hunc ubi uitaris:alios uitare memento:
Et multos illic hectoras esse puta:
Et facito:ut dicas quotiẽs pugnar pabis:
Parcere me iussit laodomia sibi.
Si cadere argolico fas ẽ sublimite troiã:
Te quoq nõ ullum uuln⁹ hñte cadat.
Pugnet:& aduersos tẽdat menela⁹ in hostes:
Vt rapiat pidi quã paris añ sibi.
Irruat:& cã quem uicit uincat & armis:
Hostib⁹ e mediis nupta petẽda uiro ẽ:
Cã tua est dispar tu tñ uiuere pugna
Inq pios dominæ posse redire sinus.
Parcite dardãidæ de tot pcor hostib⁹ uni:
Ne meus ex illo corpe sanguis eat.
Nõ est:quẽ deceat nudo cõcurrere ferro
Sęuaq in oppositos pectora ferr uiros
Fortius ille põt:multo q pugnat amore:
Bella gerant alii prothesilaus amet.

¶Ilion:dicit qd quotiens audit aliqd nomẽ regiõis troianæ:fere solo noie terref.Iliõ oppidũ ipm Troiæ. ¶Tenedos ĩsula in cõspectu Troiæ:quã a Tene quodã q cũ nouerca cõcubuit:occupatã cũ antea eẽt uacua:& ab eo noiatã Seruı⁹ scripsit.Diodo.appellat Tenũ:dicitq ei⁹ prem calũnia uxoris ĩductũ filiũ Tenũ in arca ĩpositũ in mare deiecisse:q̃ tẽpestate acta cũ in tenedũ appulisset tenus mirabili deorũ ope salutẽ cõsecutus ĩsulæ impauit:uir pclarus ac iusticia uirtutibusq aliis ĩmortaliũ honores assecut⁹. ¶Et xãthus:fluui⁹ iuxta Troiã de quo dixim⁹ in epistola Oenones. ¶Ide:mõs phrygiæ:a quo & silua Ideæ.Vir.Idæa clarã se condere silua cernimus:& Idẽ.Iãq iugis sũmæ surgebat lucifer idæ hic declinauit græce ide.Ides. ¶Pœne.i.fere. ¶Ipso sono.i.sola uoce & noie.q.d.ergo multo magis re ipsa. ¶Nec rape:occurrit obiectiõi:qa posset dici qd magna est potẽtia græcorũ:dicit qd Paris nõ rapuisset helenã nisi uidisset se hre defendẽdi se cõtra græcos. ¶Ausurus.s.erat Paris.i.nõ fuisset ausus rape. ¶Hospes erat.i.pegrin⁹. ¶Vires suas.i.q̃tum posset. ¶Spectabilis:ornatus. ¶Feret: ostaret. ¶Suo corpore:qa q uidisset eũ ita ornatũ:potuisset iudicare q̃ diues esset phrygia. ¶Opes phry.i. troianas. Vir.Troianas ut opes:erat.n.in toto oriẽte potẽtissimũ imperiũ Troiæ. ¶Classe:nauib⁹. ¶Viris:nũero uirorũ. ¶Per q̃.i.p quas res.s.naues & uiros. ¶Gerũt bella:qa sine uiris bella geri nõ pñt:nec rursus sine classe:cum ad eos q separant mariti:transituri sumus. ¶Quota.i.minima:ut Iuue. quota portio fæcis achiuæ:& est sensus potens est classe & uiris:& hẽt secũ minimã ptẽ sui regni. ¶His ego:dicit laodomia helenã esse captã amorẽ paridis pp supra dcã. ¶Ledæa helena filia ledæ possessiuum p patronymico. ¶Cõsors.i.soror & sanguine cõiuncta. ¶Gemellis.i.Castori:& Polluci q gemini fuerunt eodẽ nati ouo:ut supra dixim⁹. ¶Hæc.s.diuitias & potentiã troianorũ. ¶Posse nocere danais.i.græcis. ¶Nescio quem.q.d.inter troianos fortissimum. ¶Paris Hectora:pbatio fortitudinis Hectoris ex testimonio Paridis. ¶Sanguinea:cruẽtata:q semp interficit aliquem. ¶Ferrea bella:ut asperata:ut quæ ferro geruntur.

VBER. Tenedos

Xãth⁹ ubi locorũ sit Ide mons ubi locorum sit

Castor & pollux q

¶Hectora:adiurat Prothesilaum p amorẽ suũ ut caueat hunc.Hectora. ¶Si sum chara tibi:si me amas. ¶Signatum:infixũ:& quasi signo quodam notatum. ¶Nomẽ.s.Hectoris. ¶Vbi:postq̃. ¶Hũc:Hectora. ¶Alios:troianos. ¶Multos Hectoras.i.multos fortes qualis est Hector. ¶Parabis pugnare.i.ingredieris pugnã. ¶Me parcere sibi.i.me hẽre respectum sui:& ut mei ei seruẽ. ¶Si fas est.i.si licet:& fata permittũt. ¶Cadere.i.ruere. ¶Nõnullum.i.nullũ. ¶Pugnet:hoc dicit:sine ut Menelaus ad quẽ ptinet recuperare uxorẽ pugnet ipse. ¶Nupta:uxor. ¶Petenda:capienda. ¶Dispar:dissimilis. ¶Viuere:ut uiuas. ¶In sinus:in amplexus:in gremium. ¶Dominæ:uxoris qua te amat. ¶Pios:tibi affectos & deditos. ¶Parcite:conuertit sermonem ad troianos:ut suo Prothesilao parcant. ¶Ne meus ex illo.i.ne ipso mortuo:ego quoq moriar. ¶Me⁹ sanguis eat:idest exeat. ¶Ex illo corpore:scilicet interfecto. ¶Non est dicit eum non esse aptum bello. ¶Oppositos: aduersos:hostiles. ¶Fortius:animosius. ¶Ille:scilicet Paris. ¶Amet.scilicet me.

ANTO. ¶Volui reuocare:ne ad bellũ ires.¶Aius q̃ ferebat:p̃sagebat nescio qd futuri mali:a bello abstinẽdũ eẽ ab auspiciis arguit.¶Mali auspicii:tacui ne forte malũ omen discedẽs captares.¶Pes tuus offensus limine:pedum offensiões in auguriis esse scri.Pli.easq; mala ferre p̃sagia Tibullus docet:o quotiẽs inqt ingressus iter mihi tristia dixi:offensum in porta signa dedisse pedẽ.¶Vt uidi:pedis offensionem.¶Eat in uẽtos:fit uan⁹.¶Sors quoq; nescio quẽ:i fatis est noie nõ exposito q prim⁹in litt⁹troianũ appulerit pire debere.Protesila⁹.n.cũ primũ appulisset a uiro dardáio:ut scri.Home.trucidat⁹quẽ alii æneá fuisse scribũt q illũ pemerit.Romæ p̃nesteq; sortes in tẽplo fortũæ pẽdebát añ ará.¶Strenuus:ut prim⁹in litt⁹troianũ uelis appellere.¶Millesima:ultia.¶Terra p̃rna:sed hostilis.¶Remoq; moue:ĩpellas uelo & remo nauim cũ redieris.¶Latet:sub terris ẽ.¶Venis dolor:me dolere cogis.¶Celibe:sine uiro abiicit suspitionẽ.¶Sõnos mendaces q uiʀ referebát.¶Gaudia falsa:erant ea dũ cũ abñte marito rẽ hr̃e uidebaꝛ.¶Sed tua cur no.pal.oc.ima.p̃sagit futuʀ Protesilai ĩteritũ.¶Multa q̃rela:Protesilai umbra cũ laodomia q̃ri uidebaꝛ.¶Adoro:nocturnas umbras supplicatiõibus placare nitor:ne me terreát.¶Thessalis ara:sacrifico in oĩb⁹tẽplis ei⁹thessaliæ regionis quá tenem⁹.¶Meo fumo:ad odores q in sacris utebanꝛ fumũ referas.¶Quæ sparsa:tura lachrymis spgunt.¶Relucẽt:emicát cũ crepitu qd'accidit si uinũ flãmis affũdaꝛ.¶Affuso mero:uinum in sacris adhibebaꝛ cũ lacte:si manes & nocturnas umbras eẽnt placaturi addebát & hostiaʀ sanguinẽ.¶Qñ ego:patos ab acclamatiõe.

Antiquorum auguria

Prothesilai mors

Antiquorum mos in sacris faciendis

Nũc fateor:uolui reuocarẽ aiusq; ferebat:
Substitit auspícii lingua timore mali.
Cũ foribus uelles ad troiá exire paternis:
Pes tuus offenso limine signa dedit.
Vt uidi:ĩgemui:tacitoq; in pectore dixi:
Signa reuersuri sint precor ista uiri.
Hæc tibi nũc refero.ne sis aĩosus ĩ armis
Fac me⁹ in uẽtos hic timor omnis eat.
Sors quoq; nescio quẽ fato d̃signat iniquo
Qui prim⁹danaũ troada tãget humũ
Infœlix:q̃ prima uirũ lugebit ademptũ:
Dii faciant ne tu strenuus esse uelis.
Inter mille rates tua sit millesima puppis
Iamq; fatigatas ultima uerset aquas.
Hoc quoq; p̃moneo:de naue nouissim⁹ (exi:
Nõ ẽ quo ppes terra p̃rna tibi.
Cũ uenies:remoq; moue:ueloq; carinã:
Inq; tuo celerem littore siste gradum.
Siue latet phœbus:seu terris altior extat:
Tu mihi luce dolor tu mihi nocte uẽis
Nocte tñ quã luce magis nox grata puel
Quaʀ supposit⁹colla lacert⁹hꝫ. (lis:
Aucupor ĩ lecto mẽdaces cælibe somnos
Dum careo ueris gaudia falsa iuuant.
Sed tua cur nobis pallẽs occurrit imago:
Cur uenit a uerbis multa q̃rela tuis.
Excutior sõno:simi'achraq; noctis adoro
Nulla caret fumo thessalis ara meo.
Tura dam⁹:lachriasq; sup:q̃ sparsa relucẽt
Vt solet a fuso surgere flamma mero.
Qñ ego te reducẽ cupidis ãplexa lacertis

VBER ¶Nũc fa.q.d.qd añ dicere ñ sũ ausa.¶Reuocarẽ:ne ires ad bellũ troianũ.¶Ferebat.i.cupiebat.¶Substitit.i.d̃stitit:cessauit:tĩore mali auspicii.i.metu ne darẽ tibi malũ auspiciũ & auguriũ reuocãdo:qd solet uulgo credi.¶Cũ fo.diẽ qd dá omen:qd'apparuit:cũ Prothesila⁹esset ex domo sua exiturus ad bellũ troianũ:qa cespitauit in limĩe domus.¶Signa:auguria.¶Offẽso:tacto.¶In pectore tacito.i.ego tacita & mecũ dixi.¶Ista sint signa uiri re.i.utiná hæc sint signa qd'maritus me⁹possit reuerti a bello troiano.¶Refero.dico.¶Nũc:q̃ añ nõ sum ausá dicere.¶Ne sis aĩosus.i.ne sis audax.¶Inuentos:in nihilũ.i.ut frustra sit.¶Sors.i.oraculũ.¶Designat.i.destinat.¶Fato.i.morti.¶Nescio quẽ.i.quẽdá.¶Qui pri.da.i.primus ex græcis.¶Troada:troianá.¶Ademptũ:sublatũ & ereptum sibi.¶Strenuus:audax & aĩosus:ut uelis prim⁹ exire in terrá troianá.¶Millesima.i.ultima:qa ĩter mille:millesim⁹dicif ultimus q facit nomen numero millenario.¶Verset moueat.¶Iá fatigatas.i.iá ĩpulsas & cõmotas remis aliaʀ.¶Nouissimus:extremus ſ.¶Præmoneo ẽt te nõ solũ ut tua nauis sit ultima q̃ appellat ad litt⁹troianũ:sed ẽt tu sis ultimus q de ĩpa naui descẽdas.¶Terra quo ppe.i.quo ppare debeas:& ita legẽdũ ẽ ppes:& ordo ẽ:terra nõ ẽ tibi p̃rna quo pperes.i.quo debeas ita celeriter ire:qa ad terrá p̃rná oẽs libenter pperant.¶Cũ uenies:dicit ei eẽ pperandũ cũ redibit.¶Cũ uenies:cũ redibis in p̃riam:utere remis & uelis:ad nauigãdũ.¶Siste:fige:pone.¶Gradũ:gressum.i.cito descende in tuũ litt⁹ qñ redibis.¶Siue:dicit se diu noctuq; assiduis curis angi pp abñtiá mariti:& ei⁹picula:sed magis tñ nocte.¶Latet nocte:eadẽ snia usa ẽ supra Hermiõe ad Orestẽ:cũ tñ alt⁹eqs Titá radiãtibus ĩstat Perfruor ĩfœlix liberiore malo &c.¶Nox grata:dicit q̃re maior dolor sit ei nocte q̃ die:qa nox aptissima ẽ uoluptatib⁹puellaʀ suo quaʀ collo mariti brachia tenere solẽt:& eas crebro amplecti & osculari.¶Aucupor:dicit se multũ sõniare de marito:q̃ licet sint falsa tñ afferũt uoluptatẽ.¶Aucupor:capio.¶Mẽdaces.falsos.¶Cœlibe le.sine marito:ná cœlebs d̃r teste Pris.q̃ cœlestẽ uitá agẽs.Cœlebs át d̃r:q uel q̃ piugio ñ copulaꝛ.Hor.i epi.Nil ait eẽ pri⁹meli⁹nil cœlibe uita.¶Iuuát:delectát.¶Dũ ca.ue.i.dũ ñ hẽo uera gaudia cũ marito meo.¶Sed tua:dicit sibi appere tristia oĩa.ſ.imaginẽ ĩpi⁹Prothesilai mortui:pallẽs mortua.Vir.Ora mõis attollẽs pallida miris.¶Occurrit:appet.¶Cur ue.a uer.i.cur uideor audire te multa cõq̃ri.¶Excutior:uioléter excitor.¶Adoro.i.oro.¶Simulachra no.i.ipsos sõnos q nocte hñt.¶Meo fu.i.meo sacrificio quia ubiq; sacrifico.¶Sup.ſ.thura.¶Quæ.ſ.thura.¶Spsa madefacta & aspa lachrymis.¶Relucẽt:icẽdũꝛ.¶Vt solet:cõparatio ẽ.¶Surgere:crescere.¶Flãma.n.uio supfuso maior fieri solet.¶Qñ e.oñdit q̃to affectu ei⁹reditũ expectet.

Cœlebs quis sit

ANTO.

¶ Soluar: lāguescat nimio gaudio qđ ut diximꝰ & ī nimio tiore cōtingit. ¶ Tuæ mi. q̄ ad troiā gessisti. ¶ In his: iter oscula. ¶ Dulci mo. itercapedīe iucūda fouet. ¶ Troia: picula troiāi belli. ¶ Exire: ex aulidæ orā solue re. ¶ Inuitis aqs: aduersātibꝰ aqrū numibꝰ. ¶ Quis ue. ī pa. dissuadet nauigationē adeoꝶ uolūtate: ī pñā īqt p tēpestatē nauigationē differimꝰ multo minꝰ ī hostiles oras maxīe neptūo aduersāte nauigādū ē. ¶ Suā ur. troiā dicit quā neptunū fabricasse tradūt. ¶ Numinis: neptūi. ¶ Turpis adul. a cā nauigationē dissuadet: quā ex tēuat. ¶ Inachiæ: iachꝰ argiuoꝶ uetustissimꝰ rex: uñ græcos iachios appellamꝰ. ¶ Reuoco: correptiōe utif: qm̄ reuocatio omē aduersū facere cōsueuit. ¶ Reuocātis omē qcqd mali ominis ē. ¶ Abesto: sit irritū. ¶ Troades iui. Fabiꝰ notat ueteres dixisse te iuideo: licet iuniores tibi iuideo dixerit. ¶ Fūera: mortes. ¶ Impōet ga. ad andromachē referēdū cēseo: q̄ apđ Home. Hectori arma ministrat. ¶ Arma da. color ē quē Cice. traductionē appellat: repit. n. idē uerbū. ¶ Producet: lōga mora detiebit. ¶ Reuerti: hoc mā dabit ut cōfesti redeat ista: ferrū uoluit itelligere quo spolia inferebantur diis. ¶ Respiciet: habebit suæ domus & suorum rationem interpugnandum.

Inachꝰ q̄ fuerit

Inuideo cū qbꝰ casibꝰ iungat

Languida lætitia soluar ab ipsa mea.
Q ñ erit ut lecto mecū bñ iūctus in uno
Militiæ referas splendida facta tuæ.
Q uę mihi dū referes q̄uis audīr iuuabit:
Multa tñ rapies oscula: multa dabis.
Sēper in his apte narrātis uerba resistūt:
Prōptior est dulci lingua referre mora.
Sed cū troia subit: subeūt uētiq fretūq:
Spes bona sollicito uicta timore cadit.
Hoc quoq qđ uēti p̄hibēt exire carinas:
Me mouet: inuitis ire paratis aquis.
Q uis uelit ī patriā uēto p̄hibēte reuerti:
A patria pelago uela uetante datis.
Ipse suā nō p̄bet iter neptunus ad urbē:
Q uo ruitis: uestras qsq redite domos.
Q uo ruitis danai: uētos audite uetantes:
Nō subiti casus numinis ista mora est:
Quid petif tāto: nisi turpis adultera bello
Dum licet: inachiæ uertite uela rates.
Sed qđ ago r̄uocās omē reuocātis abesto
Blādaq cōpositas aura secūdet aquas:
Troadas iuideo: q̄ sic lachrymosa suorū:
Funera cōspicient: nec p̄cul hostis erit.
Ipsa suis māibꝰ forti noua nupta marito
Imponet galeā barbaraq arma dabit.
Arma dabit dūq arma dabit: simul oscła
hoc gēꝰ officii dulce duobꝰ erit (sumet
Producetq uiꝶ: dabit & mādata reuerti:
Et dicet referas arma fac ista ioui.
Ille ferēs dominæ mandata recentia secū
Pugnabit caute: respicietq domum.

¶ Lāguida: deficiens. ¶ Soluar: cadā. ¶ A mea læ. ut. n. nimio dolore: ita & nimia lætitia hoīes deficer solēt imo & plerūq mori: refert Vale. ma. li. ix. exēplū ī duabꝰ mulieribꝰ. q̄ nimia lætitia ex īspata salute filioꝶ quos pisse audierāt expirauerīt. ¶ Referas: narres: ut solēt mariti a bellis reuersi. ¶ Iuuabit: delectabit & placebit. ¶ Rapies: a me. ¶ Resistūt: remorāf: retardāf. ¶ Apte: cōuenienf: grate. ¶ In h. s. osculis. ¶ Prōptior: patior. ¶ Dulci: grata. ¶ Mora: spatio: qa recreata aliq̄tulū h̄ spatio osculādi: p̄mptior postea efficif ad narrādū. ¶ Sed cū tro. oñdit supiꝰ se delectari falsis sōniis de marito suo: quē iterdū sōniat eē secū: postea uero oñdit q̄to affectu eū reuerti optet & spet: nūc dicit qđ q̄ñ recordaf belli troiāi: & nauigatōis eiꝰ amittit omē spē. ¶ Subit: ueīt ī mēte. ¶ Fretū p qđ nauigas: qđ hēt tot & tāta picula. ¶ Cadit: deficit. ¶ Hoc qu. qa supra dixit se audisse eos remorari ī aulide: dicit nūc qđ uererf: ne illđ sit malū omē: ne dei p h̄ sigñent qđ nolīt nos nauigare. ¶ Exire. discedeř ex aulid. ¶ Mouet: terret & turbat me. ¶ Inuitis: ɔtrariis & uos p̄hibentibꝰ. ¶ Quis ue. q. d. nullꝰ: & ē argm̄ a maiori ad minꝰ. si. n. nēo ɔtrariis uētis uellet redire ī pñā suā: cuiꝰ qsq cupidissimꝰ est: q̄to minꝰ dēret uētis ɔtrariis & mari phibēte a pñā sua discere. ¶ Ipe su. oñdit nūc qđ ɔtra uolūtatē numinū nauigēt: dicit. n. neptunū deū maris īpedir eoꝶ nauigationē: ne eāt ad destruēdā troiā: q̄ ipe cōdidit: uñ supra. Perdeř quos possis meliꝰ neptūia p̄bēt. Pergama i. a neptūo cōdita. ¶ Quo ru. quo uaditis: ita p̄cipites & icōsiderati. ¶ Domos. s. uras. ¶ Audite: sētite: & eis ne resistite. ¶ Istā mo. q̄ nūc facitis ī aulide: cū nō potestis ide discedere. ¶ Nō ē su. ca. i. ñ ē fortuita: & ex aliquo s̄bito cāu: ut uos fortasse putatis. ¶ Est nu. deest sed. i. sed ē: diuiæ uolūtatis. ¶ Quid pe. arguit a cā: dicit. n. cāȝ eē turpē & īhonestā: cui nullū debeāt p̄stař fauorē: qa tāto bello repif tm̄mō adultera. ¶ Rates iachiæ. i. græcæ: uel argolicæ: nā iachꝰ p̄i loos regnauit argis uñ argiui nōnūq̄ iachii dñr. ¶ Vertite ue. i. reuertimini ī pñā. ¶ Dū li. uobis. ¶ S; qđ ago: reuocās. sic legēdū ē nō āt ego: cuiꝰ ul. ima syllaba sp breuis est. ¶ Omē re. abesto. i. utinā nullū sit malū omē ex reuocatiōe mea. ¶ Cōpositas: qetas. ¶ Blāda: mitis: suauis. ¶ Troadas: dicit fœliciores esse mulieres troiāoꝶ: cōtra quos gereť bellū: quā uxores græcorū: q gerēt ipm bellū. ¶ Troadas iui. p iuideo troadibꝰ. i. fortūæ troiāoꝶ notāda hæc locutio: ubi iuideo cū solo actō fine datiuo iungif qđ nusq̄ alibi me legere memini: nā cū accusatiuo & datiuo sæpe ponif: ut Tene inqt miserande puer cū læta ueniret: inuidit fortuna mihi: & liber pāpineas inuidit collibus umbras. ¶ Funera: cædes. ¶ Suorū: maritoꝶ: uel parentū: & fratꝶ. ¶ Noua nupta: paulo ante maritata. ¶ Suis: propriis. ¶ Barbara: troiana. ¶ Sumet: a marito. ¶ Simul: dando arma. ¶ Officii. s. osculandi. ¶ Dulce: gratū. ¶ Duobꝰ: marito: & uxori. ¶ Producet: procul duce: & comitabitur. ¶ Mādata reuerti: idest mādata: ut reuertaf. ¶ Referas: reportes. ¶ Ioui: solebant enim reuertētes ex bello arma sua diis suspendere: unde Vir. Armaq fixit troia. ¶ Ille: maritus. ¶ Ferens: habens. ¶ Recētia: noua: & adhuc memoriæ hærētia. ¶ Caute: sapienter. ¶ Respiciet domum. i. hēbit animum ad domesticos suos: & p̄sertim ad uxorē.

VBER.

Hominū p̄ nimia lætitia uel dolere uarii affectꝰ

Argumētū a minori ad minꝰ q̄uo figuretur

Inachꝰ ubi regnauerit & uñ inachii dicti

Inuideo de quo supra

ANTO.

Græci europei qui sint rõanoꝝ rituˀd imaginibˀ ꝑuadis

¶Excipiet:fouebit:ut paridi cõtigit q̃ post pugnã quã cũ menelao gessisse diximˀa uenere reductˀ i sinu helenæ se refouit. ¶Quæ possunt fieri:quæ aduersa possunt cõtingere. ¶Diuerso orbe:asiã sig̃ñat:q̃ ab europa diuersa ẽ.ubi bellũ gerebaẗ a græcis q europei sunt. ¶Cera:ceræ imago:Romanoꝝ consuetudinẽ exprimit: apud quos in atriis cerei uultˀ singulis dispositi armariis seruabanẗ:ut eẽnt imagines q̃ comitarenẗ gẽtilitia funera. ¶Illi:cereæ imagini. ¶Dicimus blanditias:ut tibi ꝑsenti blãdiremur. ¶Plus est:habet plus momẽti. ¶Quã quod uideaẗ:qm̃ nõ imago:sed Protesilaus uideẗ. ¶Quæror:apud imaginẽ hãc pinde atq̃ sentiret querimonias habeo. ¶Per reditus:iureiurãdo claudit epistolã.aperitq̃ tãtisper sibi uitã placere:donec uiuat ꝓtesilaus. ¶Faces animi & coniugii: hymenei & cupidinis numina intelligit:uterq̃ faces habet. ¶Ipse:nõ alius:uitoꝝ fortiũ cadauera si bello occubuerint in patriam referebantur. ¶Quocũq̃:ad quæcũq̃ pericula:aut felicitatẽ. ¶Siue qđ heu timeo:tacuit quod dictura erat necaberis:ut interpellata locutione omen auerteret. ¶Cura mei: quoniam uita utriusque & mors in te est.

Himenei & cupidis insignia

Antiquorũ ritˀ de cadaueribˀ i ꝑriam deferẽdis

Exuet: & reduci galeã clypeũq̃ resoluet:
Excipietq̃ suo corpora lassa sinu.
Nos sumus incertæ:nos anxius oĩa cogit
Quæ possunt fieri:facta putare timor.
Dũ tam̃ arma geris diuerso miles i orbe:
Quæ referat uultus ẽ mihi cæra tuos.
Illi blanditias:illi tibi debita uerba
Dicimus amplexus accipit illa meos.
Crede mihi plus ẽ:quã qđ uideaẗ imago:
Adde sonum cæræ:protesilaus erit.
Hãc specto: teneoq̃ sinu ꝓ cõiuge uero:
Et tanquã possit uerba referre queror.
Per reditˀ corpusq̃ tuũ mea numia iuro:
Perq̃ pares animi coniugiiq̃ faces.
Perq̃ quod ut uideã canis albere capillis:
Quod tecũ possis ipse referre caput.
Me tibi uẽturã comitẽ quocũq̃ uocaris:
Siue quod heu timeo:siue supstes eris:
Vltima mãdato claudaẗ epistola paruo:
Sit tibi cura mei:sit tibi cura tui.

VBER.

¶Exuet.s.ipa uxor:spoliabit:& extrahet:reduci:reuerso incolumi. ¶Resoluet:remouebit. ¶Corpora fessa.s.mariti. ¶Sinu:ampexu & gremio. ¶Nos:hãc cõditionẽ supradictã habebunt troianæ. ¶Nos.s.græcæ. ¶Sumus incerte.s. quid agatis:quia ꝓcul absumus. ¶Nos anxius:sensus ẽ:ex timore puto oĩa accidere tibi:q̃ possibile ẽ accidere. ¶Putare facta.i.putare euenisse tibi. ¶Quæ possunt fieri.i.quæ sunt possibilia. ¶Dũ tame:oñdit magnũ argumẽtũ amoris sui erga protesilaũ:dicit enim quod in eius absentia habet imaginẽ cæreã ad eius similitudinem: quam secum tenet:& amplectitur pro marito. ¶Diuerso orbe:idest in diuersa & remota parte orbis. ¶Cæra:imago cærea. ¶Referat:repræsentet. ¶Verba debita tibi: idest quæ tibi deberem dicere si adesses:scilicet o dulcis cõiunx:& similia uerba. ¶Accipit amplexus meos:idest eam amplexor:tanquã si tu ipse esses. ¶Imago:illa cærea. ¶Est plus:scilicet mihi: idest plus uoluptatis mihi affert. ¶Quam quod uideatur: scilicet posse esse imago. ¶Adde sonum cæræ: idest si habeat uocem. ¶Erit protesilaus:idest uideberis tu esse ille. ¶Specto:cum delectatione intueor. ¶Pro coniuge uero: idest loco ueri coniugis. ¶Et queror:apud eam. ¶Tãquã possit referre.idest tanquam sit uiua:ut possit mihi respondere. ¶Per reditus:iurat nunc se secuturam protesilaum:siue uiuum:siue mortuum:hoc est si uixerit se uicturam cum eo:si uero mortuus fuerit se etiam morituram. ¶Reditus:reuersiones. ¶Mea numina:quod ego colo tãquam numen. ¶Pares faces animi:idest per parem amorem. ¶Faces coniugii:idest thedas:quæ in coniugio nostro arserunt. ¶Et per caput quod ut:idest utinam. ¶Albere canis capillis:idest quod utinam uideam senescere. ¶Referre: reportare. ¶Me uenturam:scilicet iuro. ¶Quocunq̃:in quancunq̃ cõditionem me uocaris. ¶Siue: uoluit dicere morieris:sed suppressit:& maluit intelligere q̃ exprimere. ¶Quod: quam rem:scilicet ne moriaris. ¶Heu:timeo. ¶Vltima epistola:idest ultima pars epistolæ. ¶Sit tibi:ecce mandatum ut seruet se:& propter se ipsum & propter uxorem.uerum cum Protesilaus primus egressus de naui in bello troiano periisset Laodomia eius morte audita ex mariti desyderio in amplexu imaginis cæreæ quam supra apud se habuisse diximus:dicitur expirauisse. Seruius in sexto æneidos.Dicit quod cum maritum in bello troiano periisse cognouisset:optauit ut eius umbram uideret:qua re concessa:non deserent eam in eius amplexibus periit.

Prothesilaiˀ & laodomiæ exitus

¶In decimam quartam Epistolam argumentum.


Danaˀubi regnauerit & quot filias habuerit



Anaus belli filius:superiorẽ ægypti regionẽ tenuit:filias habuit quinquaginta: quas ægyptus eius frater imperio inhians filiis totidem matrimonio.iungi flagitabat:abnuebat danaus:quoniam sibi ex genero exitium imminere ex oraculo tulerat: parata igitur classe in peloponessum nauigauit:prius enim in græciam naues detulisse traditur:pulso gelãore quem ciues odisse scribit Eusebius argiuorum potitus est imperio interea ægyptus de fratris potentia exploraturus mittit filios hac lege:ut non nisi interempto Danao ad se redirent aut filiarum connubia iniissent. Danaus obsidione coactus sponsionem de coniugio dat: celebrantur nuptiæ: puellæ accepto a patre gladio ut iussum erat prima nocte uiros omnes peremerunt. Dederat enim poculum ut altisso somno tenerentur. Hypermestra Lyno quem Eusebius lynceum appellat pepercit solum:suasitque: ut ad Aegyptum patrẽ quam primum detecto facinore fugeret a patre in uincula adacta rogat lynum quem seruauerat uel ut opẽ ferat captiuitateque liberet: uel si mori contingat ut sepulturæ honore non careat. Danaus cum apud argos quinquaginta annos regnasset a Lyno trucidatus est:qui liberata uxore Hypermestra argiuorum imperium tenuit. Arguit sepulchrum Danao erexerunt in foro quod nuncuparunt.

Lynuˀ & lynceˀ idẽ est

Danai mors





Ittit: deest episto. lã. Cætera tur. crimis exprobra. tiõe: i furias agere lynũ conaẽ: patos quoq; a nũero excitaẽ. Iacet: inqt. ix. &. xl. Clausa do. te. cõ miseratio a fortũa: sũ iqt acta in custodiã. Coercita: astricta ca thenis. Fuisse pi. patrẽ danaũ i odiũ ducit qđ erga piã ipius sit. Dimittere fer. iu. te nõ ausa ẽ. Laudarer: a patre cõmẽdarer. Eẽ re. p. malo ob pietatẽ a pa tre damari. Quã sic: p scelus. Immunes cæ. facti cõstãtiã in se cõmẽdat: nõ me iqt pœnitet me cæde tua ñ polluisse. Igne nuptiales faces itelligit. Quẽ nõ uio. tua cæde nõ pollui m⁹. Sacris: q̃ in nuptiis fcã sũt: sacrificabãt. n. i nuptiis fa cesq; cõiugales his sacris adhibebaẽ. Tẽdat i ora: i faciẽ i. mittat. Nõ be. sed crudeliter & i honeste. Pœnitet: si co gat mori nunquam me facti pœnitere dicam. Sæuas: quæ dormientes uiros iugularunt.

ANTO. Argumẽ. tũ episto. læ



HYPER MESTRA LYNCEO.

Ittit hypermestra de tot mõ fratribus: uni Cętera nupta rũ crimie turba iacet.
Clausa domo teneor: grauibusque co ercita uinclis.
Est mihi supplicii cã fuisse piã.
Q đ mãus extimuit iugulo dimittere fer (rũ:
Sum rea laudarer si scelus ausa forem.
Esse reã pręstat: quã sic placuisse parenti:
Nõ piget imunes cædis habere mãus.
Me pr̃ igne licet: quẽ nõ uiolauim⁹ urat:
Q uęq; aderãt tędat sacris in ora faces.
Aut illo iugulet: quẽ nõ bñ tradidit ense:
Vt qua nõ cecidit uir nece: nupta cadã
Nõ tñ: ut dicant morientia pœnitet ora:
Efficiet: nõ est quam piget esse piam:
Pœnitea sceleris danaum sęuasq; sorores



Ittit hypmestra: dana⁹ & ægypt⁹ beli prisci filii fuerũt: quoꝝ dana⁹ ex plurib⁹ uxorib⁹. l. suscepit filias: ægypt⁹ uero fr̃ totidẽ uirilis sex⁹ liberos: sed cũ ægypt⁹ istaret: ut filiæ fr̃is filiis suis nuberẽt. & dana⁹ ex oraculo accepisset se mãib⁹ gñi moritruꝝ: recusabat hoc cõiugiũ: q̃re orto iter eos bello: dana⁹ ex pr̃ia fugiẽs cũ filiab⁹ i græ ciã uẽit: ubi steleno argiuoꝝ rege expulso argis regnauit: q ut alibi dixi: ex auctoritate Stra. adeo p̃cedẽtes loci illi⁹ re ges exceluisse fereẽ: ut q aña pelasgi noiabaẽ: iposita p græ ciã lege danai uocitareẽ. sed ægypt⁹ ægre ferẽs se filiosq; su os a danao sp̃tos: filios cũ exercitu misit ad oppugnãdũ fra trẽ danaũ: q tãdẽ coact⁹: filias suas fr̃is filiis despõdit: s; i ip so nuptiaꝝ die gladios uirgib⁹ dedit qb⁹ ipauit: ut pr̃ia no cte uiros iterficerẽt: eis nisi ita facerẽt cædẽ iterminat⁹: oẽs igr̃ p̃ceptis pr̃nis paruerẽt: sola hypmestra excepta: apđ quã pl⁹ ualuit: & cõsãguitatis & cõiugii pietas & amor q̃ iræ pr̃ næ met⁹: hæc. n. lynceo marito suo pepcit: eũq; sõno excita tũ mõuit: & ipulit: ut discederet: & fuga suæ saluti ɔsuleret: qđ ille fecit: cũ uero pr̃ dana⁹ cognouisset ab oĩb⁹ pfectũ fa cin⁹ p̃ter q̃ a sola hypmestra: eã crudelissime uĩctã i carcere fuãdã tradidit. q̃re hãc epi. ad lynceũ patruelẽ suũ & eũdẽ maritũ scri. q̃ & p̃ceptũ pr̃is: & facin⁹ soroꝝ: & pietatẽ suã narrat: & q̃tũ bñmerita sit de ipo lynceo: oratq; eũ: ut liberet ipsã his pœnis: qb⁹ iniuste teneẽ captatq; cõmisatiõnẽ ex fortũa & ex crudelitate pr̃is postrẽo rogat lynceũ: ut aut eã liberet: aut iterficiat: & mortuã sepeliat: & sepulchro iscribat: queãdmodũ ipa mortua ẽ: ut lynceũ a morte liberaret. De totide. l. Mõ. i. paulo ãñ. Vni: soli. Cætera tur. frũm tuoꝝ. Iacet: piit. Clausa: narrat i fortuniũ suũ. Coercita: ligata: cõstricta. Cã sup. cã pœnæ. Est fu. pi. ẽ pp pietatẽ pepcisse tibi. Q đ ma. ecce pietas. Sũ re. accusor. Quid: qa. Dimittere fe. iu. i. te iugulare. Laudarer a pr̃e meo. Scel⁹: te iter ficiẽdi. Præstat: meli⁹. Sic: iterficiẽdo te. Nõ pi. qa fuit uolũtariũ fcm̃. Immũes: uacuas. Cædis: occi sioĩs tuæ. Me pa. diẽ qđ q̃uis pr̃ ei pet oĩa gña crudelissimæ mortis: q̃ cõmeorat: ñ tñ poterit efficeẽ: cã pœ niteat pepcisse ipi lynceo: & usã fuisse ea pietate. Licet: q̃uis. Q uẽ ñ uio. quẽ ñ læsim⁹ ulla iniuria. Quæ q; duæ sũt dictiões: & subaudiẽ. Licet tẽdat. i. imittat. In ora: i faciẽ meã. Faces q̃ ade. i. q̃ erãt icẽsæ. Sa cris: nuptialib⁹. Aut: subaudi licet. Nõ be. tra. nõ iuste neq; hõeste mihi tradidit ad iterficiẽdũ maritũ me um. Nece q̃ uir nõ cecidit. i. licet moriar ea nece & morte: quã maritus me⁹ euasit. Nõ tñ ef. pẽdet sensus: usq; ad hũc locũ. Ora moriẽtia. i. ora mei moriẽtis. Pœnitet. s. facti. Nõ ẽ. s. hypmestra. Danaũ: patrẽ meũ. Sceleris: crudelitatis quam mandauit. Sorores: quæ perfecerũt crudelia mandata patris.

VBER.

Stelenus qui fuerit

Quæq; quot dictiões sint

ANTO. ¶Hic so.eue.solet cōscia de culpa auctorē uexare:iō Iuue.extulit exēplo: qdcūq; malo cōmittit.ipsi displicet auctori:pria ē hæc ultio qd'se nemo noces absoluit.¶Cor pa.admo.sceleris narrationē aggressa facti immanitate dictu difficile eē mōstrat:ut grauiꝰ eē uideat.¶Admōitu:recordatiōe.¶Ossa dextræ: quo fit ut scribere nō poss̄.¶Quā tu cæ.pu.noli iqt credere me potuisse te trucidare:nā timeo ad te scribere licet nullā cædē patrarim.¶Sed ta.expe.si quo mō possim scribere.¶Facta cre.crepeꝶ dubiū dicimꝰ:ide crepusculū dicimꝰ tps noctis lucisq; mediū.¶Inachides:argiuas iachinas appellamꝰab inacho quē uetustissimū argiuoꝶ regē diximꝰ.¶Magni sub te.pela.argiuoꝶ arcē itelligit quā coluisse danaū auctor ē Stra. Pelasgꝰ ut Dioy.scri.Iouis & niobes filiꝰprimū argos tenuit.¶Socer ægyptꝰ:fictū ē:nā nō erat ægyptꝰcū patratū ē scelꝰ.¶Armatas : occultū ferebāt gladiū a pr̄e datū.¶Lāpades:q̄ in ædibꝰ accēdebant licet priꝰtm̄ in tēplis lichni & lāpades pēderēt.¶Inuitos:tā nefāda sacra respuere uidebāt.¶Iouis cō.iunonē sigñat:q̄ qm̄ cōiugiis pest iugaria appellabat.¶Ab ur.sua:argos dicit qd' iunōi carissimū fuisse Vir.tradit:iter argos & mycenas:tēplū ē iunoni utriusq; cōmune: ī quo sūt simulachra Polichleti pstātissima.¶Dubii:nutātes ebrietate.¶Flore no.ī nuptiis sertis ut diximꝰueteres cōsueuisse.¶Madidas: unguētatas.¶Sua bu.sepulchra fuerūt:nō thalami.¶Audire:erat gemitꝰ cadētiū qui iacebas me audire opinabar.¶Vtq; le.ze.a similitudīe patos auget.¶Quatiebar: inqt ut arbores uētis ipulsæ.¶Vinaq; q̄ dederat:ifecisse pocula diximus Danaum:ut cōpressi somno altius dormirent:ut puellæ ad patrandum facinus essent audaciores.

Crepeꝶ a quo crepusculū qd & uñ dicatur

Argiuoꝶ arcē qs instruxerit

Pelasgꝰ q fuerit

Vsus lāpadū ubi primo fuerit

Argos cui dicata fuerit & ubi tēplū iunonis &'ī quo policleti simulacra fuere

Hic solet euētus facta nefanda sequi.
Cor pauet admōitu temeratæ sāguie nostræ
Et subitꝰdxtræ ꝑpedit ossa tremor.
Quā tu cæde putes fugi potuisse mariti:
Scribere de facta non sibi cæde timet.
Sed tn̄ expiar:mō facta crepuscula terris:
Vltima pars noctis primaq; lucis erat.
Ducūr iachides sub magni tecta pelasgi
Et socer armatas accipit ipse nurus.
Vndiq; collucēt ꝑcinctæ lampades auro:
Dantur in inuitos impia tura focos.
uulgꝰhimē himēæe uocāt:fugit ille uocātes:
Ipa iouis cōiūx cessit ab urbe sua.
Ecce mero dubii comitū clamor frequentes
Flor nouo madidas impediēte comas.
In thalamos leti thalāos sua busta ferūt:
Strataq; corporibꝰfunere digna ꝑmūt
Iāq; cibo uinoq; graues somnoq; iacebāt
Securūq; quies alta per argos erat.
Circū me gemitꝰmoriētū audire uidebar
Et tamē audieraz quodq; uerebar erat.
Sāguis abit:mētēq; calor corpusq; reliquit:
Inq; nouo iacui frigida facta thoro.
Vtq; leui zephyro graciles uibrāt aristæ:
Frigida populeas ut quatit aura comas
Aut sic aut etiā tremui magis:ipe iacebas
Quæq; tibi dederam uina soporis erat.

VBER. ¶Hic eue.s.pœnitēdi.¶Facta ne.i.crudelia:nā nefandoꝶ nō pioꝶ opeꝶ pœnitere solet.¶Cor pa.amplificat bñficium suū & describit totū negociū.¶Admōitu.i.recordatiōe.¶Temeratæ:pollutæ:fœdatæ.¶Præpedit:impedit.¶Ossa dex.i.digitos.¶Quā tu.argumentū ē magnū suæ pietatis.¶Timet.s.dextra mea.¶De cæ.de occisiōe.¶Nō fa.si.p a se.i.quā nō fecit.¶Quā.s.dextrā.¶Putes:p putet aliqs.¶Potuisse fu.cæ.ma.i.potuisse iterficer maritū.¶Sz tn̄:licet timeat.¶Expiar:tēptabo: & cōabor scriber.¶Mō fa.icipit narrare totiꝰfacti.pcessū: sūpto initio uñ oportuit.¶Mō:uel nup & pauloañ:uel tm̄mō.¶Crepuscula:creperū: Var.& Festo testibꝰdubiū sigñat:ide crepusculū dr̄:cū neq; lux:neq; tenebræ sūt.i.cū dies an nox sit dubiū ē,id āt tps tā matutinū q̄ uesptinū itelligimꝰ.hic de uesptino itelligēdū est:qd' declarat cū dicit.ultia ps lucis:priaq; noctis erat:nā eo tpe nuptiæ fiebāt.¶Inachides ,pneptes iachi:nā inachꝰgēuit io.ex ea & ioue natꝰ ē epaphꝰ.Ex epapho belꝰ priscꝰex belo ut dixius ægyptꝰ& danaꝰcuiꝰhæ sunt filiæ.ergo iachides.¶Pelasgi:is fuit rex a quo populi qbꝰiperauit pelasgi dicti sūt:q,postea ut supra dixius danai sunt noiati.¶Socer:ægyptꝰ.¶Armatas:gladiis īstructas: quos danaꝰ nobis dederat.¶Præcinctæ auro.i.auro ornatæ:sicut ī regalibꝰnuptiis mos erat.¶Impia:q̄ ab ipiis offerebātur.¶Inuitos:nō libēter accipiētes ipa thura & sacrificia q̄ ab ipiis offerebāt.¶Vulgꝰhy.hæc uox celebrat ī nuptiis & epithalamiis,iuocabat.n.Hymeneꝰdeꝰnuptiaꝶ ut ēt Catullꝰoñdit Hymenee legēdū ē in uctō:supra alibi diximꝰ:nā hymenea ī actō dicere nō possumꝰsed hymeneō.¶Fugit:qa ad isaustas nuptias nō solet uenire uñ supra Hypsiphyle.At mihi nec iuno:nec hymē:sed tristis erynnis.Pertulit isaustas sāguinolēta faces.¶Ipa coniūx iouis:q̄ solet adesse cōiugiis.¶Cessit:discessit.¶Ab urbe sua.i.ab argis:ubi ꝑcipue colit:& eo loco maxie delectat:qa ut Strabo scri.argis nata eē dr̄:uñ ipa in.vi.fasto.iqt.Pœniteat spartē:argosq; meæ asq; micenas:& ueterē latio supposuisse samū.Samū autē dilexit:qa in ea cū ioue nuptias celebrauit:dicit ergo eā fugisse ab argis ne interesset talibus nuptiis.¶Dubii.s.sponsi.¶Ferunt:eunt.¶In thalamos busta sua.i.in thalamos q erāt futuri busta eoꝶ:ē aūt appositio.¶Dubii:labātes.¶Mero pp uinū quod biberāt.¶Frequētes:dēsati:& circūdati.¶Impediēte:ligāte.¶Madidas:unguēto delibutas.¶Premūt strata.i.iacēt ī lectis¶Digna fu.quæ strata magis erāt digna funere:quā nuptiis.¶Graues:grauati,& oppressi.¶Sōno:q maxie ex cibo & uino fit.¶Alta quies.i.pfundꝰ somnꝰ.Iuuena.& nos cōsiliū dedimus Syllæ priuatꝰ ut altū dormiret.¶Per argos secuꝶ.i.ubi nullus erat timor:dicit aūt hoc argos:& hi argi.¶Quid uerebar.i.qd timebā.s.cædes meoꝶ patrueliū.¶Calor re.corpus:qa ex timore ut sæpe notauimus:efficimur frigidi.¶Vtq; leui:cōparatio est.¶Graciles:tenues.¶Aristæ:summitates segetū.¶Vibrant:mouent.¶Comas:frondes.¶Populi:arboris.¶Ipse:tu.¶Iacebas:dormiebas.¶Erant soporis.i.erant uina quæ facerent soporem.

Crepusculum

Inachi ꝓsapia

Pelasgi uñ dicti

Antiquorū ritꝰ nuptialis

Iuno ubi nata fuerit

Argos qūo declinetur

¶ Iussa pa.q̄ erāt supba me audaciorē fecerāt. ¶ Ter acu.su.ensē:patos ē a numero & mō. ¶ Externis: si filiæ nō obtēperassēt:quo pacto cæteri ei⁹ iussa subirēt. ¶ Tela pa.q̄ nō ego sūpsi:sed prē dedit:ex quo ur̄ factū excusare. ¶ Timor & pie.ad mores pietas:timor ad sexū referēd⁹ ē. ¶ Sin⁹ pur.uestes q̄ erāt purpureæ q̄s & reges & puellæ barbaræ gerebāt:ad græcos postea trāsiit. ¶ Exiguo so.leui murmure. ¶ Effice:nisi morte mulctari uelis. ¶ Sit co.cū fratrib⁹ occidat.utimur.n.cōtentiōe:disputat ī utrāq; ptē qd agēdū sit. ¶ Fœmia:a sexu excusatio & tpe. ¶ Iacet:facultatē rei gerēdæ mōstrat:pficiā ī qt iussa patris facillime: qm̄ hic sōno pfus iacet. ¶ Morte do.ipsā me pemissē. ¶ Patruelia re.te.cām dicit:q̄ impulit danaū ad pimēdos generos:nā ei⁹ regnū occupare studuerūt. ¶ Externis: qm̄ uirili ple Dana⁹ carebat. ¶ Finge ui.is loc⁹ est quē figmētū dici exposuim⁹. ¶ Lachrymæ sequūt sua uer.iter loquēdū affatim lachrymabā. ¶ Dū pe.am.tē dit ad narrationē:& a piculo bñficiū cōmēdat: in tāto īqt uitæ discrimine uersabaris:ut tute ipe nō me ipetēte in uulnus ires. ¶ Famulos:satellites & apparitores. ¶ Belidetlynū dicit:q belū auū habuit. ¶ Nox perē.mortē sigñat quā Catull⁹ dicit mortē eē ppetuā. ¶ Inertia:sōnū lassitudo sequit & pigritia. ¶ Fortia te.ensē strictū i exitiū tuū. ¶ Quærēti cām:cū iuestigares cur eēt fugiēdū. ¶ Mane erat:lucidior fiet narratio si momēta tpis nō omittant. ¶ Graios iac.mortuos frēs. ¶ Abes:tu ex oī nūero deeras. ¶ Iacturā in uno:doluit q̄ iacturam fecerit te uiuo parum:quoniam & tuam necem cupiebat. ¶ Præmia carcer habet: pietatis hoc præmium tuli q̄ in custodiam adacta sum.

ANTO.

Habit⁹ pri scoꝝ regū & puellarū barbarū q̄ fuerit

Excussere metum uiolentia iussa parētis:
Erigor & capio tela tremente manu.
Nō ego falsa loquor:ter acutū sustulit ēsē
Ter male sublato decidit ense manus.
At rursus monitis: iussuq; coacta parētis
Admoui iugulo tela paterna tuo.
Sed tior:& pietas crudelib⁹ obstitit ausis
Castaq; mādatum dextra refugit op⁹.
Purpureos laniata sinus laniata capillos:
Exiguo dixi talia uerba sono.
Sæuus hypmestra prē ē tibi:iussa parentis
Effice:germanis sit comes iste suis.
Fœmina sū & uirgo:natura mitis:& ānis
Nō faciunt molles ad fera bella man⁹.
Qui age:dūq; iacet fortes imitar̄ sorores:
Credibile est cæsos omnibus esse uiros
Si man⁹ hęc aliquā posset cōmittere cędē
Morte foret dominæ sanguinolēta suę.
Haud meruer̄ necē patruelia regna tenē
Quæ tñ externis dāda forēt gñis. (do:
Finge uiros meruisse mori:qd fecim⁹ ipsę
Quo mihi cōmisso nō licet esse piam.
Quid mihi cū ferro:qd bellica tela puellę
Aptior ē digitis lana colusq; meis. (tur:
hęc ego dūq; q̄ror:lacrię sua uerba sequū
Deq; meis oculis in tua mēbra cadūt.
Dū petis āplexus:sopitaq; brachia iactas
Pœne manus telo saucia facta tua est:
Iāq; patrē famulosq; patris lucēq; timebā
Expulerāt sōnos hæc mea uerba tuos.
Surge age belide de tot mō fratrib⁹ un⁹:
Nox tibi ni properes ista perennis erit.
Territ⁹ exurgis:fugit omnis inertia sōni:
Aspicis in timida fortia tela manu.
Quærēti cām:dū nox sinit: effuge dixi:
Dū nox atra sinit:tu fugis ipsa moror.
Māe erat & dana⁹ gños ex cæde iacentes
Dinumerat: sūmæ criminis un⁹ abes.
Fert male cognatæ iacturā mortis ī uno:
Et quærit factum sanguinis esse parū.
Abstrahor a prīis pedib⁹.raptāq; capillis
Hæc meruit pietas pmia carcer habet.

¶ Violētia:crudelia. ¶ Erigor:ex lecto. ¶ Tela: gladium. ¶ Male sub.non fortiter eleuato:uel male:non iuste cōtra maritū. ¶ Iussu pa.q mihi mortē minat⁹ fuerat:nisi te īterficerē. ¶ Admoui:appropinq̄ui. ¶ Timor:qa naturaliter īsitus ē mulierib⁹. ¶ Pietas:mea erga te. ¶ Crude.ausis.i.phibuit ne te auderē īterficere. ¶ Dextra:mea. ¶ Mandatū.s.a prē meo. ¶ Sin⁹:uestes. ¶ Sono:uoce. ¶ Exiguo: tenui demisso:ne audirer. ¶ Sæu⁹:dicit hæc uerba se cū. ¶ Iste:lynce⁹. ¶ Sit co.ger.īterficiat sicut alii frēs sui. ¶ Fœmīa:ōndit nūc qd nō possit eū īterficere & arguit a sexu: cū dicit fœmia:arguit ab ætate cū dicit & uirgo. ¶ Molles:muliebres ¶ Quin age:more muliebri uariat cōsiliū.hortat nūc seipsam ad īterficiēdū eū:cū antea dixerit se nō posse. ¶ Fortes aiosas. ¶ Credibile ē.i.credēdū ē. ¶ Si man⁹:ēt mutat cōsiliū:& dicit qd si eēt possibile qd posset admittere cædē:interficeret poti⁹ seipam quā lynceū. ¶ Hæc ma.s.mea. ¶ Haud:nō. ¶ Patruelia re.i.regna patrui:nā dana⁹ coact⁹ fuerat nō solū dare filias uxores filiis frīs:ut dcm̄ est:sed ēt regna sua. ¶ Forēt dā.ge.exter.i.pegrinis: qa dana⁹ nō hēt filios masculos. ¶ Quid fe.ip.i.nos qd peccauim⁹:q̄re dēam⁹ fieri homicidæ. ¶ Cōmisso:pctō. ¶ Quid ti.ad seipam loqt. ¶ Tela bel.i.q̄ bello cōueniūt. ¶ Quid pu.s.faciūt. ¶ Lana co.qa hæc cōueniūt mulierib⁹. ¶ Hæc eg.s.mecū dixi. ¶ In tua mē.qa īcūbebā sup te. ¶ Petis am.dū uis me amplecti. ¶ Iactas:moues īsōnis. ¶ Fctā sa.uulnerata. ¶ Pœne:fere: cū iādiu eē3 morata ī hac cogitatiōe. ¶ Lucē:q̄ appropinq̄bat. ¶ Expu.tu.sō.i.excitauerāt te. ¶ Age:hortātis. ¶ Belide:nepos beli:ut supra mōstratū ē. ¶ Perēnis.i.ppetua. ¶ Inertia:pigritia. ¶ For.te.i.ensē:q solet eē telū fortiū. ¶ Quærēti.s.tibi. ¶ Sinit:pmittit. ¶ Ipsa:ego. ¶ Moror: remaneo. ¶ Vn⁹.i.tu sol⁹. ¶ Abes:dees. ¶ Sūmæ cr.i.nūero & ɔplemto cædis:qa si tu fuisses īterfect⁹:oēs fuissēt īterfecti. ¶ Male:iniq̄. ¶ Iacturā:dānū.i.ægre fert te solū ñ fuisse īterfctm̄ & de fuisse morti alioꝝ. ¶ Cognatæ:ɔsāguineæ. ¶ Eē pa. sā.fa.i.q̄rit qd pauc⁹ sanguis sit fus⁹:pp ea qd tu sol⁹ aberas nūero. ¶ Carcer ha.me.ra.ca.i.ego rapta:capillis ī carcerē fuor. ¶ Hæc me.parēthesis ē:& ē hirōia. ¶ Hæc.i.talia:ordo ē. ¶ Abstrahor a pedib⁹ prīis: & carcer hēt me raptā capillis,reliq̄ ut dixi dcā sūt p parēthesin.

VBER.

Mulieres natura sua timidæ

ANTO. ¶Scilicet ex il.iu.p.ira:excusare facin⁹ nitit a iunōis potētia q̄ argiuas puellas oderit ex quo io inachi ioui placuit.¶Permanet ira:argiuis puellis irata ē.¶Ex ho.ex fœmia fcā ē uacca:nā ne dephēderet iuppiter i adulterio uaccā io inachi fecit:quā iuno dono acceptā argo aristoris filio tradidit custodiēdā.¶Fcā dea:isis i ægypto ē nūcupata:ut scri.Hero.Nā cū mercuri⁹ argū pemisset iuno uaccā egit i furias q̄ cū ad nilū peruenisset:iterū ad hoie₃ rediit:licet Hero.aliter hāc hystoriā tradat & nos i met.exposuim⁹.¶Ah sa.ē:nō fuit satis iqt ad ultionē uaccā io habuisse nisi & alias sollicitaret.¶Liqdi pa.iachū fluuiū signāt:cui inach⁹ius pr̄ nomē dedit is orit ex Lyrcio: deīde labit ad argiuo₄ urbē.¶Territa fo.cū se uidebat sua effigie terrebat.¶Frōde le.enarrat ei⁹ puellæ calamitatē plurib⁹ carminib⁹:ut q̄nta fuerit iunōis ira itelligat.¶Quæ ge.ar.cornua itelligit qb⁹ tauri armati sūt.¶Nuda:nullis fere uerbis.¶Cognata:ex oceāo oīa flumia orta eē scri.Home.¶Dat ma.ad bosphorū thraciū alludit qd' appellatū tradūt. qm̄ io i boue uersa pedib⁹ supasset.¶Inachi:io iachi filia: tātope cōcitata fuga te stimules:nā eadē es nec eā formā exuere poteris.¶Comiti:bouis effigiē comitē dicit.¶Tu du.& comitaris teipa₃ i hāc formā cōmutatā.¶Per se.por.nilū.vii.ostiis i mare mittere poetæ dn̄t:licet Pli.& Diodo.plura cōmemorēt.¶Exuit ora bou.uersa ē in formā pristinā:& appellata ē isis licet Diodo.scri.ægyptios id negare:sed isidē saturni ex rhea filiā fuisse dicere.¶Vltima:q a nr̄a memoria sūt remotissima.¶Senect⁹ auctor q̄ tm̄ antiqtas refert ¶Dāt an.qd' q̄r.ec.mei:sūt in p̄sentia q̄ nr̄i generis infœlicitatē arguāt.

Io fabula

Isis q̄ fuerit

Inach⁹ fluui⁹ ubi locorū sit

Vnde ortum hēnt oīa flumina

Isidis fabula secūdū uarias opini.

Scilicet ex illo iunonia permanet ira:
Quo bos ex homie ē:ex boue fcā dea.
Nec satis ē pœnæ tenerā mugisse puellā:
Nec mō formosam posse placere ioui.
Astitit in ripa liquidi noua uacca parētis:
Cornuaq₃ in patriis non sua uidit aqs.
Et conata loqui mugitus edidit ore:
Territaq₃ est forma:territa uoce sua.
Quid furis ifœlix:qd te miraris in unda?
quid nūeras fctōs ad noua mēbra peds
Ipsa iouis magni pellex metuēda sorori:
Fronde leuas nimiā cespitibusq₃ famē.
Fōte bibis:spectasq₃ tuā stupefacta figurā:
Et te ne feriāt:q̄ geris arma times.
Quęq₃ mō ut posses ēt ioue digna uideri
Diues eras nuda:nuda recūbis humo.
Per mar̄ p terras cognataq₃ flumia curris
Dat mare:dāt amnes:dat tibi terra uiā.
Quæ tibi cā fugæ:qd i freta lōga perras?
Non poteris uultus effugere ipsa tuos.
Inachi quo pperas:eadē seqris:q₃ fugisq₃:
Tu tibi dux comiti:tu comes ipa duci.
Per septē nilus portus emissus in æquor
Exuit insanæ pellicis ora bouis.
Vltia qd referā:quo₄ mihi cana senect⁹
Autor:dāt anni quod querar ecce mei.

VBER. ¶Scilicet:dicit hāc infœlicitatē suā i mulierib⁹ suæ dom⁹ p̄cederē ex ira iunōis ab eo tpe icepta:quo io iachi filia mutata ē.¶Ex illo tpe.¶Bos:io:q erat iuuēca.¶Facta dea ex bo.qa postea i deā cōuersa ē:ut gētilitas credidit:& fabulæ tradūt:& p̄sertim Oui.& hic:& li.i.met.Fuit.n.io iachi argiuo₄ fluui filia : pulcherrimæ q̄ a ioue amata cū ei⁹ p̄ces spneret:subita nube tecta cōpressa ē.& ne puella a iunōe q̄ adulteria iouis obseruabat dephēderet:in uaccā trāsfigurata ē:quā fraudē cū iuno itellexisset petiuit eā uaccā mun⁹ sibi dari.iuppiter uerit⁹ ne negādo p̄deret puellā:tā & si inuit⁹ ei tradidit.iuno ne unquā ei⁹ pellex cū marito cōcūbere posset argo Aristoris filio cētū oculos hēnti seruādā tradidit quo a mercurio i soporē canēdo iducto & iterfecto ei⁹ oculi i caudā pauonis trāsfigurati sūt. Io cū ab iunone ob iterfectū argū indignata furiis exagitaret maxia orbis terra₄ parte pcursa & perrata:tādē in ægyptū delata rursus i hūanā formā redacta: p dea ab ægyptiis culta ē: quā isidē appellāt:& hæc ē fabula:q̄ nūc hic tāgit.¶Satis ē pœnæ:satis supplicii & punitiōis. ¶Mugisse:factā fuisse uaccā.¶Nec:ordo ē:& ē satis pœnæ.¶Illā mō for.i.q̄ paulo aā erat pulchra.¶Nec pos.pla.io.pp formā pecudis.¶Liqdi:pp aq̄s.¶Cornua nō sua.i.aliena:& nō sibi cōueniētia:qa sūt bellua₄:& nō hoium.¶Mugit⁹:bouinas uoces.¶Forma:figura.¶Voce:sono ip̄e prīo met.Et conata loq mugit⁹ edidit ore.Pertimuitq₃ sonos:ppriaq₃ exterrita uoce ē.¶Quid fu.apostrophat ad eā:& multis uerbis scribit ei⁹ fortunā. ¶Numeras pe.qa sūt q̄tuor.¶Ipsa:tu.¶Pellex.s.aā.¶Sorori io.iunōi:q̄ ē & soror & coniūx iouis.¶Metuēda:ne pp pulchritudinē tuā te ei p̄poneret.¶Leuas:minuis.¶Frōde:p frōdib⁹:folia generaliter de oib⁹ dn̄r:frōdes tātū mō de arborib⁹:uñ subdidit cespitib⁹.idē prio met.Frōdib⁹ arboreis & amara pascit herba.¶Cespitib⁹:herbis: nā cespes proprie est terra cū herba reuulsa:sed hic pro herba capit.¶Stupefacta:ter ita.¶Arma q̄ geris:id est cornua.¶Quæq₃.i.tu quæ ita eras diues & deliciosa:ut posses extimari digna ioue.¶Nūc nu.i.sine uestib⁹.¶Re.iaces.¶Hu.nuda.i.dura:uel sine stramie.¶Cognata:q̄ sūt tibi cognatiōe cōiūcta pp patrē tuū q est fluuius inde ducēs originē uñ & ipa flumia.¶Pererras:pcurris.¶Tuos uul.bouinos q te terrēt : qa quocūq₃ fugis te sequunt.¶Inachi.i.filia inachi:ē autē hic uocatiu⁹ patronimici fœminini.¶Eadē sequeris:q₃ fugis:q₃ i.ipsa es: quæ sequeris:& ipa quæ fugis.nā licet credas te fugere uaccā:una tamē eadēq₃ es.¶Comiti:scilicet tibi idest te ipsam p̄cedis te ipsam comitaris.¶Per septē port⁹:dicit eam in ægypto deposuisse figuram bouis.¶Nilus fluuius ægypti in mare per septem ostia influens:unde Virgilius.Et septem gemini turbant trepida ostia nili.¶Exuit:deposuit:abstulit.¶Ora:faciem.¶Bouis:uaccæ.¶insanæ:furentis:& stimulis exagitatæ.¶Vltima quid re:quia commemorauit antiqua : dicit non esse opus commemorare infœlicia exempla suæ domus ita remota:quia sunt exempla suæ memoriæ.¶Vltima:extrema & remota.¶Quorum:scilicet ultimorum.¶Cana senectus:est autor:idest quæ ab antiquis audiui.¶Anni mei:idest sæcula mea:quibus nata fuimus & uixi.¶Dant quod quæ:idest dant mihi materiam querendi.

Nil⁹ fluui⁹ ubi locorum sit

Pr: danaꝰ. Patruꝰ: ægyptus q ambo de regno argiuorum cōtēdebāt superior danaꝰ illud tenuit pulso fratre. Demū a lyno trucidatꝰ est: ut diximꝰ. Regno & do. de ægypto itelligitur primū eiectus danaꝰ in peloponessum nauigauit. Vltimus or. peloponessus signat: quē ultimā orbis orā existiabant primi icolæ: cū i mare pminerēt: quēadmodū & britanniā: alterum orbē dixerūt qm oceāi gallici pte itercluſa uideref. Ille fe. de ægypto itelligit: q pulso frē Danao ægypti regnū tenuit. Sene: danaū signat q cū filiabꝰ & classe discedens ex ægypto argiuorum regno potitus est. De fra. populo: ex qnquaginta patruelibꝰ. Exiguissima ps: unꝰ tm Lynus supstes erat. Quæq de. defleo ēt sororum uices q patrueles & maritos pemerūt. Periere so. nondū pierāt: sed mortē ob ultionē psagit. Rhea lau. qd dignū laude facinus gesserim: sum data in custodiā. Dignus gratus: bnficiū apud idignū male locat. Fer opē: me ex hac miseria auferas. Rogis fur. clā me cōburas: ne rescifcat pr. Breui ti. epitaphio: quis exiguo. Exui: q a pria aberat i alienū orbē cū sororibꝰ & pre acta: ut dixius. Ipsa tu. extīcta ē: qm frēm amore fuauit. Vires: scribēdi: & eloqntiæ neruos: si epistola breuis ē: scias cathēas: qbꝰ manꝰ cohibentur scribēdi facultatē: timorē uero loquētiā minuisse.

ANTO. Danai & ægypti certamen de regno obtinēdo Peloponessꝰ & britānia alter orbis ex antiquorum sententia

Bella pr patruusq gerūt: rgnoq domoq
Pellimur eiectas ultimus orbis hēt.
Ille ferox solus solio sceptrisq potitur:
Cū sene nos iopi turba uagamur iops.
De fratrū turba pars exiguissima restat:
Quiq dati læto quæq dedere fleo.
Nā mihi quot frēs totidē piere sorores:
Accipiat lachrimas utraq turba meas
En ego: qd uiuis: pœnæ cruciāda resuor:
Quid fiet sonti cum rhea laudis agar.
Et cō sanguineæ quōdā cētesima turbæ:
Infœlix uno fratre manente cadam.
At tu si qua piæ lyne est tibi cura sororis:
Quæq tibi tribui munera dignꝰ hēs:
Vel fer opē uel dede neci: defūctaq uita
Corpa furtiuis insup adde rogis.
Et sepeli lachrymis psusa fidelibꝰ ossa.
Sculptaq sint titl̄o nr̄a sepulcra breui.
Exul hypmestra pcium pietatis iniquum
Quam mortem fri depulit ipsa tulit.
Scribe plura libet: sʒ pōdere lassa cathēe
Est manus: & uires subtrahit ipe tior.

Bella pr: incipit cōmemorare isœlicitates sui tpis. Pr: danaꝰ. Patruꝰ: ægyptꝰ. Pellimur: pr & nos filiæ. Vltimus or. i. ultia ps orbis: qa uenimꝰ i remotissimas regiões. Eiectas: ex regno expulsas. Ille: patruꝰ. Solio: sede regia. Sceptro: ipio. Cū sene: Danao. Vagamur in alienis terris erramꝰ. De fra. alia isœlicitas sui tpis: qa ex tot fribꝰ unꝰ solꝰ lynceꝰ supsuit. Exiguissima: mīma. Quiq dati. i. doleo: & pp eos q iterfecti sunt: & pp eas q iterfecerūt. Frēs: cōsanguiei. Periere: amissæ sūt: qa licet uiuāt: nō tñ eas hēbo sorores. Vtraq turba: & iterfectorum: & iterfectricū. En: ecce. Ego resei. pœ. i. ad pœnā. Quid. i. qa. Viuis. i. qa tibi pepci. Quid fiet. q. d. multo crudeliꝰ. Sōti: nocenti. Cū agar rea lau. i. cū accuset de eo de quo laudē mereor: & ē snia ex Andria Terentii. Nā si illū obiurges q uitæ auxiliū attulit: qd facies illi q dederit dānū aut malū. Quōdā cētesima: qa cū nos eētis qnquaginta frēs & nos. l. sorores erā qnquagesima. Cadā: moriar. Manēte: supstite. At tu: nūc rogat lynceū: ut aut ferat opē: uel eā sepeliat. Lynceū: sic legēdū est. Si q cu. si qs amor. Piæ: q te amauit. Sororis: patruelis cōsanguieæ. Quæq: subaudi. Si tu. di. ha. i. s. mereris. Mu. q tri. i. uitā. Defuncta uita. i. mortua. Furtiuis: occultis: clādestinis: si apte nō audes mihi facere rogū. Sepeli. i. tumula. Persusa: rigata. La. fi. s. tuis. Sculpta: icisa iscripta. Titulo: epigrāmate. Exul: ecce titulus. exul pria expulsa: ut supra dcm ē. Ipa tu passa ē. Mortē q depu. fri. i. quā a frē rēouit. Preciū iniquū: appositio ē. i. iniquā rēunerationē. Pietatis: qa nō merebar mortē. Liber: ē aius. Lassa: fatigata. Pōdere ca. qa pr meꝰ iussit me ligari. Et ui. alia cā qa nō possit scribere: qa. Tior. s. pris. Subtrahit: aufert. Vires: scribendi.

VBER.

Snia pulcherrima

In decimamquintam epistolam argumentum.



Herodotꝰ halycarnaseꝰ i. i. histo. lib. scri. cretēses i phœniciā delatos: Europā agēoris regis filiā rapuisse: iniuriæ mēores: q phœnices io inachi filiā rapuissēt: deīde cū eēt parditio græcos scdæ iniuriæ fuisse auctores: nauigātesq i colchos medeā iuito pre oeta i græciā dtulisse. Secūda de hic ætate Alexādrum Priāi filiū quē Paridē uocāt e græcia p rapina sibi uxorē cōparare destiasse existimātē se pœnā nō expēsurum: ut illi priorībꝰ sæculis nō expēderāt. alii uero huiꝰ nauigatōis cām fuisse hesionē Laomedōtis sororē: quā uirtutis pmiū telamōi dederat hercules. qm in pria Troiæ expugnatōe añ oēs pgama cōsedisset: hāc ut repeteret aiūt Paridē i græciā nauigasse. Alii uero tradūt: qbꝰ adstipulant poetæ: hāc Venerē trāsmissionē suasisse: qm cū in ida i certamie pulchritudis cū iunōe & pallade p se iudiciū tulerit q eēt ex oī græcia forma pstātior Helenam paridi pollicita extitisset: sed i tāta auctorum dissēsiōe: q fit uerior cā certet antiqtas. Illud tñ asseuerādū puto qd sertu miꝰ scri. Alexādrum cū antea cū aliquot nauibꝰ i laconiā p Hellespōtū nauigasse & Sptæ a Menelao honorificētissime hospitio exceptū eē: cōtigisseq p idē tps ut oēs Miois pnepotes acciti ad diuidēdas Atrei opes Cretæ cōuenerīt: eosq fuisse Agamēnonē: menelaū: ipomeneū: Merionē: Clymenū: Palāidē: Dictyn: & Anaxibiā: paridēq a Menelao domi eē relictū: mādasseq Menelaū Helenæ: ut nō minorē hospitis curā gereret quā de seipo illaq demū cū Clymēna & Ethra Menelai affinibꝰ paridis pulchritudie illectā ad Troiā spōte nauigasse. qq Herodo. scribat paridē tēpestate in ægyptū delatū itercepltū eē a ptheo rege. & cognita re Helenā cū rebꝰ oibꝰ ademisse. restituisseq illas Menelao post Troianū bellū extinctū. ioq Home. tradit Menelaū iducere in ægyptū tempestate agitatum ad ptheū uenisse. Scripta est hæc epistola Menelao absente. qua detegit qto

Grecorum & barbarorum mutuꝰ raptus

Raptꝰ helenæ cā secundū uarias opiniones

Menelaī iter in cretam

amoris æstu ardeat.suadetq; fugā quā troiāis uirib⁹tutari posse demōstrat.Qui cōtēdunt paridis . Leādri & Acócii episto.nō eē Oui.nō recte opiari existio.ea pserti ipulsos rōne.qd mulieҁ tm̄ episto.scripserit.qm̄ in amorib⁹aliquot solū puellaҁ lras ɔmēoret.id.n.frigidū ē.nā ut aliquot ex his q̄s puellæ scribūt illic cōticuit ita & q̄s heroes scripẽe silēdo pteriit.Eas uero q̄ illis rn̄dēt.ut ońdem⁹nō eē Ouidii sed Sabini credide[runt]

ANTO.



Anc tibi pria. mit.le.salu.beniuolentiā ex gn̄is noīb⁹ sibi conciliat. ¶ Priamides: ex Hecuba & Priāo nat⁹ē Paris.¶ Ledæa: Leda ex ioue Helenam est enixa.

Læda cui⁹ filia fuerit



¶ Elloqr an flā.dubitatio hæc orit ex cāe turpitudīe:uult.n.ut paulati obrepat subdola oro. ¶ Nō ē op⁹idi.qm̄ p se amor idicat nec dissimulari pt.¶ Plus q̄ uel.cū is eēt q occultari non posset.¶ Dū tpa dent læ.obrepit ex his:q̄ obsūt ad ea q̄.pdesse poterūt.Tacere inqt amorē utile est:qm̄ tpa futura:sunt quæ oēm abiiciāt metū.Nam de menelao inuit.multa.n.fecerat ob amorē:q̄ ille potuisset aīaduertere anteq̄ discessisset.¶ Celauerit ignem: metaphora decētissima usus est:nā ut ignis ita amor in occulto teneri non pōt.¶ Vt addā uocē reb⁹:ut qd uelim apte fatear.¶ Vror:tuo amore ardeo.¶ Nuncia uer.qd animi in te hēam:tibi nūciaui.¶ Parce pcor:i pricipiis ut scri.Fabi.nō ē ab re optare.¶ Precari:abhomiari:sollicitū agere.¶ Cætera: quæ opposita sunt ultra eū locum:quo nostras sollicitudines exp̄ssimus.¶ Gratū est:lætor inquit:qm̄ epistolam suscepit:lætitiæ spem ex facto firmat.

VBER.
Argumētum epistolæ



Anc tibi.De iudicio paridis inter tris deas satis abūde dictū ē in argumēto priæ epistolæ.qd ad argumētū hui⁹ epistolæ ptinet cū Paridi ob iudiciū datū in fauorem Veneris:Ven⁹ pmisisset Helenā oīum mulierum pulcherrimā: & ob eā lacedæmona nauigasset except⁹hospitio a menelao.Helenā in amorem suū q̄tum potuit sollicitare conatus est:& p̄nte marito:Sed postea Menelao pfecto in Cretam:p hanc epistolā ēt ad relinquēdum maritum:& se in Asiam seq̄ndū exhortatus est.utit aūt magno artificio se ab oībus cōmēdans q bus amatores cōmendari solēt a pulchritudie: nobilitate: diuitiis:& robore corpis:& a uero sinceroq; amore & contra nitit ei adducere in odiū & iuidiam: & in cōtemptum Menelaū:& studet ei psuadere.tum ab utili:tum ab honesto eā debere eius amori adhærere:dicēs eā nullā habiturā ifamiam pp hoc:& qd abducta a paride:aut nunq̄ repetet a Menelao:aut si repetita fuerit:facile aduersum eius uires defendet.¶ Priamides.i.ego paris fili⁹priami:cū aūt in priamo syllaba prima pp sequētem uocalē naturaliter breuiet:in patronimico necessitate metri pducit.¶ Ledæa:Helena filia ledæ:dcm̄ ē supra in epistola Hermiōis de ei⁹natiuitate.¶ Elloqr:exprimā uerbis.Vir.eloqr:an sileā.¶ An nō est opus idice nr̄æ flā.i.an potius nō est opus idicare amorē meū:qa tuipsa nosse debes.¶ Extat:eminet:apparet.¶ Malim:potius uelim.¶ Dum donec.¶ Tpa:opportunitates.¶ Metus mi.læti i quæ tpa sint sine ullo timore.¶ Male:difficile.¶ Dissimulo:cœlo;& occulto.¶ Quis.n.q.d.nullus:nā supra dixit.Quis.n.bn̄ cælet amorē.¶ Suo lumie: suo splēdore.¶ Si tn̄.i.si tn̄ uis ut uerbis dicā tibi id qd ē in re.¶ Amo te.¶ Reb⁹:effectui.¶ Fasso:mihi confesso amorē meū.¶ Duro:difficili.¶ Cōueniēte tuæ formæ.i.uultui:miti & placido:q̄lem exigit pulchritudo tua:qa cū sis pulchra debes ēt eē placida.¶ Iādudū:cōciliato aīo Helenæ nūc icipit narrationē.Iādudū uel iādiu:ut sit tpis:uel ualde.Terē.in eunucho.Iamdudū illa te amat.¶ Recepta est.p accepta a te:notandū est:apud idoneos oratores nō eē in usu recepi epistolam tuam.sed accepi:sed hic fuit necessitas metri.

Iamdudū quid sit

PARIS HELENAE



Anc tibi priamides mitto ledęa salutem:
Quæ tribui sola te mihi dantepotest.
Elloquar:an flāmæ:nō ē op⁹ idice.notæ:
Et plusq̄ uellem iā meus extat amor.
Ille quidem lateat malim:dū tpa dentur
Lætitiæ:mixtos non habitura metus.
Sed male dissimulo:qs enī celauerit ignē
Lumine qui semper pditur ipse suo.
Si tn̄ expectas uocē quoq; rebus ut addā
Vror:habes animi nuncia uerba mei.
Parce pcor fasso:nec duro cætera uultu
Perlege:sed formæ conueniente tuæ.
Iādudū gratū ē:q; epistola nr̄a recepta ē:

¶Recepit epistolā me etiam recipiet: enthimema simplex est. ¶ Quæ rata sit: ppositum suum firmat ex loco q sumptus est ab auctoritate deoꝝ. Venus inqt me impulit ad nauigādum. ¶ Quæ rata sit: a pollicitis nō recedat. ¶ Promiserit: Venus ut diximus Helenam Paridi pollicita est cū iudicium de pulchritudine in ida pse tulerit. ¶ Diuino monitu: Veneris suasiōe. ¶ Ne pecces nescia: ut scias q̄ auctoritate tuā culpam pueri possis. ¶ Non indebita: qm̄ ex fide repeto quod promissum est. ¶ Littore sygæo: sygæum troiæ pmontoriū est: qd' græci in obsidione tenuerūt. tumularūtq; patroclum Achillē & antilochū: ubi sygæā urbem condidit archianax mitilene⁹. ¶ Puppe pherecleа: non pherethea legi debet: ut multi putauerūt a phereto Iasōis patruo: sed pherecleа: fuit. n. pherecleus Armonidis filius: quē ut scri. Home. Iliados li. v. Minerua dilexit: faber optimus naues ædificauit: qbus Alexander helenam rapuit. hunc meriōes trucidauit ferro in uesicā adacto. ¶ Orta mari: Venerē ex mari ortam scri. Var. ¶ Perstet: a pposito nō discedat. ¶ Pectoris æstum: amorem meū secundet: ut nauigationē. ¶ Mea uota: quæ erāt ut helena potiret. ¶ In portus suos: ad optādū exitum metaphora ex his: q alta pcella fatigati in portū deferunt. ¶ Flāmas: amores ex troia attuli: troiæ te inqt amaui qd' me impulit ut spartem nauigarē. ¶ Tristis hyēs tempestatem circūscribit: sic Virgi. ¶ Vicit hyems. ¶ Tænaris terra: laconiam significat: cuius pmontoriū est tænaros. ¶ Non me crede: nō sum mercator: laudat formam suam & opes. ¶ Diuitiora asiæ: delicias itelligit: quæ postea in urbem fluxerunt ro. po. magis q̄ hānibal noxiæ. ¶ Mei regni phryges populos priamus tenebat. Venus aurea. epitheton ab Home. sumptum est. ¶ Prius optaui: helenam a nomine & fama commendat: eras inquit apud me tua pulchritudine celebris.

ANTO.

Sygeum ubi locorū fuerit

Pherecle⁹ q fuerit

Tænaros quid sit

Spē fac hoc recipi me quoq; posse mō.
Q uę rata sit: nec te frustra pmiserit opto
Hoc mihi quæ suasit mr̄ amoris iter.
Nāq; ego diuio monitu: ne nescia pecces
Aduehor: & cœpto nō leue lumē adest
Præmia magna qdē: sʒ nō idebita posco:
Pollicita est thalamo te cytherea meo.
Hac duce sygæo dubias a littore feci
Lōga phereclea per freta puppe uias.
Illa dedit faciles auras: uētosq; secundos:
In mare nil mirum ius habet orta mari:
pstet: & ut pelagi: sic pectoris adiuuet ęst⁹
Deferat in portus & mea uota suos.
Attulimus flāmas: nō hic inuenim⁹ illas:
Hæ mihi tam longe causa fuere uiæ.
Nā neq; tristis hiēs: neq; nos huc appl'iter
Tęnaris ē classi terra petita meæ. (ror
Nec me crede fretū merces portāte caria
Findere: quas habeo dii tueantur opes.
Nec uēio graias ueluti spectator ad urbes
Oppida sunt regni diuitiora mei.
Te peto: q̄ pepigit lecto uen⁹ aurea nr̄o
Te prius optaui: quā mihi nota fores.
Ante tuos animo uidi: quā lumie uult⁹:
Prima fuit uultus nuncia fama tui.

¶Hoc mō. s. quo epistola mea est recepta. nam cū aliqua puella ab amatore accepit scriptum: & legit signū ē quod sit semiexpugnata. ipse Ouidi⁹ in primo de arte. Quæ uoluit legisse uolet rescribere lectis. Per numeros ueniūt ista gradusq; suos. ¶ Quæ: spes. ¶ Rata: firma certa. ¶ Mater amoris. Venus. ¶ Monitu diuino: nō sponte mea: sed Veneris mādato. ¶ Nescia pecces. i. ut sis admōita. ne p ignorantiam erres. ¶ Nō leue. i. maximum. liptote est. ¶ Nō indebita: qa sunt pmissa mihi ab ea cui licuit pmittere. ¶ Cythærea: Venus. ita dicta a Cythæris isula: ut alibi diximus. Virg. At cythærea nouas artes: noua pectoꝛ uersat cōsilia. ¶ Hac duce dicit Paris ego suscepi hāc nauigationē a troia in græciā autore: & uenere ipsa duce. i. regente me. ¶ Dubias incertas: q̄ es sunt uiæ nauigatiōis. ¶ A littore sygæo. i. troiāo: nā sygæū pmōtoriū est troiæ: ut dictum est in prima epistola. ¶ Puppe phereclea: neq; pharetrata: neq; pharetrea legēdū est: sed phereclea. Fuit. n. phereclus ut scribit Home. li. v. Iliados filius Harmonidæ fabri lignarii: q naues Alexādro q & Paris dr̄ fabricauit: quæ fuerūt principiū maloꝝ troianoꝝ. a phereclo igiꝛ possessiuum fit pherecleus. ¶ Phereclea puppe. i. fabricata a pherecleo: & hic est uerus sensus & emēdatus text⁹. ¶ Orta mari dictū est supra in epistola Didonis sup eū locū: qa mater amoꝝ nuda Citheriacis edita ferꝛ aqs. ¶ Perstet. i. utinā pseueret: ut Virgi. Talia pstabat memorās: fixusq; manebat. ¶ Aestū: ad utrūq; rettulit hic: & ad feruorē amoris: & ad motū maris: & est sensus. ut adiuuat nauigationē: ita adiuuet amorē meum: ordo est. ¶ Perstet: & ita adiuuet æstum pectoris: ut pelagi. s. æstum adiuuat. ¶ Et. i. etiam. ¶ Mea uota: sicut & [illegible] attulimus: quia ex patria discessimus huc pp amorē: nō antē incepi solum te amare postq̄ huc ueni. ¶ Hæ flāmæ. ¶ Hyems tempestas. ¶ Error: qa ignorarem quo uenirem. ¶ Tænaris terra. i. laconica a Tænaro pmontorio laconiæ. ¶ Petita. i. uenit classis mea dedita opa in hāc terrā pp te. ¶ Nec me: occurrit obiectioni: quia posset dici quod pp̄ter alias cās uenisset: dicit se pp̄ter solā Helenā uenisse. ¶ Nec crede. i. nec crede me nauigare pp̄ter mercaturā: quia sum diues sine hoc exercitio. ¶ Tueantur seruent: qa satis sunt mihi. ¶ Spectator admirator: ut uideā pulchras urbes græciæ: hæc. n. solet esse multis causa nauigandi: ut in alienis terris uideant præclara oppida. ¶ Oppida urbes: ut Virgi. A sceuūq; cano romana p oppida carmē. ¶ Diuitiora: opulentiora: nā Asia ditissima est. Horatius & dites Asie cāpos. Vir. Troianas ut opes Cice. in oratiōe p lege manilia de laudibus Pōpeii. Asia uero tam optima est & fertilis: ut ubertate agroꝝ: & uarietate fructuū: & magnitudine pastiōis: & multitudine eaꝝ reꝝ quæ exportanꝛ facile oībus terris antecellat. ¶ Aurea: formosa. ¶ Pepigit: pmisit: ut in argumēto primæ epistolæ: & hui⁹ diximus. ¶ Animo cogitatione desiderio. ¶ Quā lumine: quā oculis corporis. ¶ Fama fuit prima nuncia tui uultus. i. prius audiui dici de pulchritudine tua.

VBER.

Vn̄ uen⁹ cytherea dcā fuerit

Sygeum

Phereclus

Tænaros

ANTO. ¶ Gloria nois celebritas. ¶ Minor uero qm̃ formosiores: quã ferat fama. ¶ Tua materia: hac tua pulchritudine. ¶ Qui nouerat oĩa theseus: Plutar. & Diodo. puellam Helenam a theseo raptam fuisse scribũt Castori & polluci redditam. ¶ More tuæ gentis: laconis mixtis cũ puellis pueris palæstra exercebaẽ: ut Plu. autor est. ¶ Nitida: uncta: nã athletæ inungebanẽ: hac obiectatione facti: pudorẽ amouet: & cõstantiã suã cõmendat. ¶ Aliqd tulissem: nõ te intactã: ut Theseus remisissem. ¶ Esset libata: raptus uirginitatis flos. ¶ Salua uirginitate oscula intelligit: quæ ẽt nõ rapta uirginitate ferri pñt. ¶ Da modo te: eas in meã sñiam. ¶ Flamma rogi flãmas: agnominatione usus est ex uocabuli equocatione.

Rapt⁹ helẽæ a theseo

¶ Proposui regnis ego: electione suũ amorem ꝓbat: cũ potuerim habere regna te malui. ¶ Cõtempta est uirtus corporis aut animi uirtutem cõtempsi: ut te frui potuissem. ¶ Dante uirtutis optionem. ¶ Nec piget. electionẽ cõmẽdat. ¶ Haud unq̃ stulte: nõ damnabor electione: quã autor laudabilẽ facit. ¶ Dep̃cor: uerbo abusus est nã licet apud uetustiores detesteẽ: hoc loco tñ p̃ces auget: quã licẽtiam fecisse uideẽ Cicero in epistolis ad Lẽtulũ. ¶ Nõ ego cõiugiũ a genere & potẽtia se cõmẽdat. ¶ Pleiades numero septẽ traduntẽ Athlãtis & pleiones filiæ. ut Muscus scribit a pleione matre nũcupatæ: ex his una electra ex Ioue dardanũ genuit: ex dardano natus est erichtonius: ex hoc Trous nasciẽ: is ilũ & ganymedẽ filios habuit. Ilus laomedõtem: laomedõ uero antigonẽ. hesionẽ & lãpũ: clitionẽ: iocastonẽ bucolionẽ: titonũ & priamũ: ex priamo natus est paris. ¶ Auos medi. q inter iouẽ & priamũ itercesserunt.

Dep̃cor qd significat

Pleiades quot fuerint unde dictæ & q̃ paridis ꝓsapia

VBER. ¶ Credis: & hoc extollit eius pulchritudinem: ut ita laudãdo eã alliciat ad amorẽ suũ: nulla. n. est mulier: quæ laudibus suæ formæ non delecteẽ. Ouidi. in primo de arte: Nec faciem nec te pigeat laudare capillos. Et teretes digitos: exiguũq; pedẽ. Delectant etiã castas præconia formæ &c. ¶ Minor est uero: qa min⁹ diciẽ de te q̃ sit. ¶ Maligna auara: & detractatrix: qa minus dicit quã debet. ¶ Gloria laus cõmendatio. ¶ Est uicta sua materia. i. a pulchritudine tua: quæ est materia ipsius gloriæ. ¶ Rapina præda: dictum est in epistola Hermiões & Oenones de helẽa rapta a theseo. ¶ More cõsuetudine. ¶ Tuæ gentis. i. laconicæ: nã lacedæmonii p̃cipue palestra delectati sunt: cui⁹ etiã inuẽtores credunẽ: unde Proptius. Multa tuæ spartæ miramur dona palæstræ. ¶ Nitida ꝓpterea qd' corpora oleo ungebanẽ: palæstra aũt latinæ luctãdi certamẽ significat. ¶ Cõstanter: fortiter animose. ¶ Ante. i. potius. ¶ Hoc. i. meũ. ¶ Abstrahere. i. eripereris. i. añ passus essem mihi incidi caput: q̃ te reddidisse. ¶ Ne an. ¶ Vellẽt di. q. d. nõ. ¶ Viuus dũ uiuerem. ¶ Fores. i. fuisses pp necessitatẽ. ¶ Tulissem: accepissem. ¶ Anteq̃ fuisses reddita. ¶ Ex toto penit⁹. ¶ Libata desumpta gustata. ¶ Vel il. s. osculãda mõ: qa posset obiici: ita dicis: sed fortasse ita nõ faceres: dicit fac piculum & ꝓba: uidebis quæ cõstantia sit in me. ¶ Flãma rogi. i. amor meus sola morte finieẽ. Terẽ. in andria hãc mihi nisi mors adimet nemo. ¶ Flãma rogi. i. flãma in qua cõbureẽ cadauer meũ cum ero mortuus. ¶ Flãmas amoris. ¶ Quæ ma. s. regna. ¶ Pollicita est: ut plene demõstrauimus in argumẽto primæ epistolæ. ¶ Nupta sororq; Io. i. iuno. ¶ Virt' sapiẽtia. ¶ Cõtẽpta: spreta. ¶ Dante: dare uolẽte. ¶ Elegisse stulte. s. qd' te potius quã regna uel uirtutẽ elegerim. ¶ In suo uoto qd' primũ habuit: ut te hẽrem coniugẽ. ¶ Caducã fluxã uanã. ¶ Nõ ego icipit se laudare a nobilitate. ¶ Non degener: uel uilis gñe: uel a maioꝶ uirtute remotus. ¶ Generosæ tui nobilissimæ. ¶ Turpiter dedecorose: sed cũ magna laude tua. ¶ Pleiada suæ genealogiæ uetustatẽ repetit a ioue & Electra. Nã iuppiter cõcubuit cũ Electra filia Atlãtis: q̃ fuit una ex septẽ pleiadibus: q̃ in cœlũ i stellas trãslatæ sũt: & ex ea gẽuit Dardanũ: a quo troiãi originẽ & nomẽ ducũt. Oui. i fast. Dardanõ Electra qs nescit Atlãtide natũ. Scilicet Electræ cõcubuisse Iouẽ. ¶ Pleiada. i. electrã: q̃ ita dcã est: uel a pleione mře: uel a pleio græce nauigo: qa nauigãtes solẽt pleiadas ip̃as obs̃uare. ¶ Medios auos. i. q sunt iter iouẽ & nos itelligit Erichtoniũ Troũ illũ Assaracũ. Capim: & reliquos. ¶ Ora regio. ¶ Beatior: ditior: ut dixim⁹ supra.

Qui palæstræ inuẽtores fuere & quo pacto palestra latine iterpretetur

Paridis genealogia

Pleias uñ dicta

Credis & hoc nobis: mĩor ẽ tua gl'ia uero:
Famaq; de forma pene maligna tua ẽ.
Plus hic inuenio: quã quod ꝓmiserat illa:
Et tua materia gloria uicta sua est.
Ergo arsit merito: q nouerat oĩa theseus:
Et uisa est tanto digna rapina uiro.
More tuæ gẽtis nitida dũ nuda palæstra
Ludis: & es nudis fœmina mixta uiris.
Qd' rapuit laudo: miror: qd' reddidit unq̃
Tam bona cõstanter p̃da tenẽda fuit.
Ante recessisset caput hoc ceruice cruẽta:
Quã tu de thalãis abstraherere meis.
Te ne man⁹ unq̃ nr̃æ dimittere uellent:
Te ne meo paterer uiuus abire sinu:
Si reddenda fores: aliqd tñ ante tulissem:
Nec uenus ex toto nostra fuisset iners.
Vel tua uirginitas essẽt libata: uel illud
Quod poterat salua uirginitate rapi.
Da mõ te paridi: quæ sit cõstãtia nosces.
Flãma rogi flammas finiet una meas.
Præposui regnis ego te: q̃ maxĩa quõdã
Pollicita est nobis nupta sororq; iouis.
Dũq; tuo possẽ circũdare brachia collo:
Contẽpta est uirtus pallade dãte mihi.
Cũ uenus & iuno pallasq; in uallib⁹ idæ
Corpora iudicio supposuere meo.
Nec piget: haud unq̃ stl'te elegisse uidbor
Permãet in uoto mens mea firma suo:
Spem mõ ne nr̃am fieri patiare caducã
Deprecor: o tãto digna labore peti.
Nõ ego cõiugiũ generosę degener opto:
Nec mea crede mihi: turpiter uxor eris.
Pleiada: si quæras: in nostra gente iouẽq;
Inuenies: medios: ut taceamus auos.
Sceptra parẽs asię: qua nulla beatior ora:

¶ Finibus imensis: cum Sceptinio congruere uidet: q scribit non esse uerissimile priamũ solum phrygiã possedisse: sed asiæ totius: q est cis tau℞ impium tenuisse confirmat asiã dictã scri. Hero. ab asio manei lydi filio: non asia promethei filia: ut Var. existimauit: unde & Sardis filia fuit: quã asiada uocarunt. ¶ Tecta au. barbaro℞ mos fuit tecta auro ornare: qd sero ad romãos puenit. ¶ Canore lyræ: quo℞ saxa in opus exilibãt phœbo ad cytharã carmina modulãte. ¶ Illa tellus phrygia eo adeo populosa est: ut uix teneat: quos hẽt mortales: id mõstrat posse tutari helenã cõtra græco℞ potẽtiã. ¶ Sũt inqt nobis opes: sunt & uiri: qb⁹ bellũ confici põt: ut Ci. scri. Troadas troianæ matrone. ¶ Atria: dñr q a terra surgerent: uel ab atriatibus ethruriæ populis: uñ conficiẽdi atrii sumpta est similitudo. ¶ Achaia: pelopõnessus est appellata ab Acheo xuti filio: deĩde ægialea a rege Aegialio. ¶ Nec mihi fas fuerit: occupatiõe spartanã contemnit pauperiem Tucydides Spartanos tradit græco℞ fuisse oĩum frugalissimos. ¶ Spartæ urbs: lacõiæ thaigeto mõti subiecta. Recte in cõtẽptũ traducit locũ: nã facili⁹ eũ optare coget: quẽ feracitate & opulẽtia pstare mõstrauit. ¶ Nostra de gẽte: phryges fuerũt ĩ uestiẽdo mollissimi: qd ascanio turnus apud Virgi. exprobrat. ¶ Terãneo rure: extẽuat & cultũ & priam: laudatis phrygũ deliciis Terãne uicus laconiæ: ubi nata est helena. Herodo. Terãnem scri. eẽ helenæ tẽplũ supra Apollinis fanũ. ¶ Phryx erat: fœlicitatẽ patriæ cõmẽdat a gñe. ¶ Nectare miscet aqs ganymedem significat: q raptus in ida factus est iouis pincerna. ¶ Cõiũx auroræ is est Titonus lõgeuus senex quẽ aurore cõiugem fuisse cõstat: ex qbus Mẽnon natus est: quem Achilles peremit: dũ cremaret in auem uersus credit: quæ cũ uolitare circa eius sepulchrũ ad troiã solũ cõspiciãt. Mẽnoniæ sunt nũcupatæ. ¶ Mr amo℞: ea est Venus: qua cũ ad Simoenta fluuiũ Anchises cõcubuit & ex his natus ẽ Aeneas. ¶ Nec puto collatis: seip͂ cõmẽdat a forma: & ætate. Menelaũq in cõtẽptũ ducit: obiiciẽs suo℞ maio℞ scelera.

ANTO. Priamus qtũ possederit
Asia uñ dicta est
Atria unde dicta
Pelopões⁹ uñ achaiæ nomẽ acceperit
Sptano℞ frugalitas
Spte ubi
locorum sita sit
Phrygum habitus
Teramne ubi loco℞ & ubi helena nata fuerit
Ganymedis fabula
Tithonis fabula
Mẽnonis mors

Finibus immensis uix obeunda tenet.
Innũeras urbes atq aurea tecta uidebis:
Quæq suos dicas tẽpla decere deos.
Ilion aspicies firmataq turribus altis
Mœnia phœbeæ structa canore lyræ
Quid tibi de turba narrẽ: nũeroq uiro℞
Vix populũ tellus sustinet illa suum.
Occurrẽt dẽso tibi troades agmĩe mr̃es:
Nec capient phrygias atria nr̃a nurus.
O quotiẽs dices: quã paup achaia nr̃a ẽ:
Vna domus quæuis urbis hẽbit opes.
Nec mihi fas fuerit: sptẽ cõtẽnere ur̃am:
In qua tu nata es: terra beata mihi est.
Parca sed ẽ sparte: tu cultu diuite digna:
Ad talẽ formã nõ facit iste locus.
Hanc faciem largis sine fine paratib⁹ uti:
Delitiisq decet luxuriare nouis.
Cum uideas cultus nr̃a de gente uiro℞:
Quales dardanias credis hẽre nurus.
Da mõ te facilẽ: nec dedignare maritũ:
Rure terapnæo nata puella phrygem.
Phryx erat: & nr̃o gẽit⁹ de sãguie: q nũc
Cum diis potãdo nectare miscet aqs.
Phryx erat auroræ cõiunx: tñ abstulit illũ
Extremũ noctis quæ dea finit iter.
Phryx erat ãchises: uolucr℞ cui mr̃ amo℞
Gaudet in idæis concubuisse iugis.
Nec puto collatis forma menela⁹ & ãnis:
Iudice te nobis anteferendus erit.

VBER.

¶ Obeũda: circũeunda. ¶ Finibus immẽsis pp magnos fines & ambitus. ¶ Innumeras ĩfinitas. ¶ Quæ dicas decere suos deos. i. quæ sint ornata: & talia quæ deceãt qb⁹ sunt dicata. ¶ Ilion cõmemorat hoc oppidũ pcipue in quo sedes regum asiatico℞. ¶ Structa ædificata. ¶ Canor. i. sono abltũs est casus. ¶ Lyræ phœbeæ: qa ut alibi diximus Neptunus & phœbus mœnia Ilii cõdiderũt: est aũt iliũ oppidũ ipsius troiæ maximũ & celeberrimũ: nã troia ẽ regio. ¶ Troades mulieres troiãæ. ¶ Occurrẽt uenient obuiam. ¶ Agmine multitudine. ¶ Capiẽt cõtinebũt: qa erunt plures q̃ possint stare in nr̃a domo. ¶ Achaia: græcia. ¶ Vna do. i. qlibet sola dom⁹ nr̃æ regionis hẽbit opes uni⁹ ur̃æ urbis. ¶ Nec mi. ue. uideat spnere græciam: dicit se uenerari plurimũ lacedæmona terrã natalẽ ipsi⁹ helenæ. ¶ Sparthẽ lacedæmona. ¶ Beata fœlix. ¶ Mihi iudicio meo. ¶ Parca nõ luxuriosa: neq sumptuosa in uestibus. ¶ Tu digna cul. di. i. tu mereris ornatũ sumptuosum. ¶ Nõ facit: nõ conuenit. ¶ Paratibus ornatib⁹ cultib⁹. ¶ Sine fine infinite. ¶ Luxuriare: abũdare affluere. ¶ Cũ uideas sumit argumẽtum ornatus mulie℞ ab ornatu uiro℞: q solent esse minus deliciosi: cũ ergo uideas uiros ita cultos. ¶ Qualem. q. d. multo sumptuosiorẽ & splẽdidiorem. ¶ Nurus puellas. ¶ Facilem exorabilem nõ durã: ut faciles uenerare Napeas. ¶ Rure terapnæo terapne Laconiæ oppidum est. Põponius Mella in laconide terapne. Lacedæmon A michle. ¶ Phryx erat: laudat Phrygũ nobilitatem. Qui nunc cũ diis potãdo. Ganimedẽ intelligit hic filius fuit trois regis troiano℞ amatus a ioue: qui cum in Ida uenaret a Ioue in formam aqlæ trãsfigurato raptus est: & expulsa Hebe quæ sibi ministrabat: pincernã suũ instituit. Ouidi. lib. x. met. Arripit iliaden q nũc quoq pocula miscet. Inuitaq Ioui nectar iunone ministrat. ¶ Nectare: nectar poculũ est deo℞. ¶ Auroræ cõiunx. i. tithonus is frater fuit Laomedõtis: q ab aurora amatus: ex ea genuit Mẽnona: quẽ in postea in auxiliũ troiano℞ misit. ¶ Quæ finit extre. iter noctis: qa aurora tenet cõfinia lucis quã incohat: & noctis quã finit. ¶ Anchises is filius fuit Capis formosissimus amatus a Venere: cũ quo cõcumbẽs in monte Ida postea apud Simoenta fluuiũ genuit Aeneã. ¶ Volucr℞ uelociũ hẽntium hẽntium alas. ¶ Amo℞: sunt. n. gemini: ut alibi diximus. ¶ Gaudet quasi re honesta: uñ & apud Virgi. Cõiugio Anchise Veneris dignate supbo. ¶ Iugis: uertice. ¶ Nec puto laudat se a pulchritudie & fortitudine: qbus duabus reb⁹ pponit se Menelao. ¶ Collat⁹ cõparatus. ¶ Te iudice: iudicio tuo.

Iliũ qd sit
Terapne
Ganymedes
Nectar qd sit
Tithonus
Memnon
Anchisis cõcubitus ex quo æneas pcreatus ẽ

Nō dabim⁹ certe socer𝔷 tibi clara fugantē
Lumia:q trepidos a dape uertat equos
Nec pr̄ est priamo soceri de cæde cruēt⁹
Et qui myrthoas crimine signet aq̄s.
Nec pauo stygia nostro captant̄ in unda
Poma:nec in mediis q̄rit̄ humor aqs.
Quid tn̄ hoc refert:si te tenet ort⁹ ab illis:
Cogitur huic domui iuppiter eē socer.
Heu facin⁹:totis indignus noctibus ille:
Te tenet:amplexu perfruiturq; tuo.
At mihi cōspiceris positā uix dēiq; mēsa:
Multaq;:quæ lædāt:hoc quoq; tp̄s hēt
Hostibus eueniant cōuiuia talia nostris:
Experior posito qualia sæpe mero.
Pœnitet hospitii:cū me spectāte lacertos
Imponit collo rusticus ille tuo.
Rūpor & inuideo:qd nūc tn̄ oīa narrem.
Mēbra subiecta cum tua ueste fouet.
Oscula cū uero coram nō dura daret:
Ante oculos posui pocula sūpta meos
Lumina demitto:cū te tenet arctius ille
Crescit & inuito lentus in ore cibus.
Sæpe dedi gemitus:& te lasciua notaui
In gemitu risum non tenuisse meo.
Sæpe meā uolui flāmā cōpescere:at illa

ANTO. ¶Socer𝔷 tibi clara fugātem lumina:cœnā thiestæ obiicit:a q̄ suos radios auertisse solē poetæ scribūt Atreus & thiestes pelopis filii alternis annis Mycenar𝔷 impium tenebāt. Mercurius filii Myrtili necemq; quē in mare p̄cipitarat. Pelops maxime dolens dissensionē fecit thiestes:ut Arietis martii pellē aureā:quæ apud atreū seruabat̄ haberet europen:quā alii meropē appellāt uitiauit:uñ nati sunt tantalus Plistenes & Arpagines:quos simulata pace:ubi facinus cōperit Atreus frater:epulādos pueros apposuit:a tāto facinore sol dr̄ radios auertisse. ¶A dape:ex cœna thiestæ:quæ filios deuorabat. ¶De cæde soceri:pelopem significat:q myrthilū aurigā in mare p̄cipitauit:oenomaū socer𝔷 trucidauit. ¶Myrthoas aq̄s:a p̄cipitato myrthilo mytthoas dicimus. ¶Captant̄ in unda poma:ad tātalū pelopis prēm hoc refert:q sitibūdus in media aq̄:exuriēsq; cū ad uerticē oīa gn̄is poma hēat nec bibere:nec famē sedare datū ē. ¶Te tenet: ui possidet:nō uolūtate menela⁹ q a tātalo gen⁹ ducit. ¶Huic domui:enūciādū cū cōtēptu est. ¶Heu facin⁹ idignū:narratur⁹ ea:q b⁹ assiduo maxime in amore molesta sunt ab ex cādescētia incepit. ¶Vix deniq; mēsa ecce qd augebat miseriam:qd menela⁹ ut uolebat fruebat̄:ipse uero uix cōspicere poterat. ¶Hoc tp̄s:dum discūbimus. ¶Rusticus:cum stomacho est hoc enūciādū. ¶Rūpor:torq̄or iuidia. ¶Fouet lasciue tractat. ¶Inuito:fastidito p̄ dolore. ¶Crescit:nō conteritur:sed durior efficitur. ¶Flāmā cōpescere: cohibere amoris æstū:infuso fortius mero.

Attre⁹ & thiestes q fuere & q̄ orū in alterut𝔷 feritate

Pelopis facinora

Tantali fabula

VBER. ¶Nō dabim⁹:ita laudat se:ut deprimat prēm menelai: dicit.n.se nō hr̄e prēm:q sit futur⁹ socer helenæ:q filios coxerit:& solē eo scelere fugauerit. ¶Fugātē: repellētē. ¶Trepidos:uel territos:uel festinos. ¶A dape:a cōuiuio suo scelerato. Fabula hoc hēt. Atreus & Thyestes frēs fuerūt filii Pelopis. Atre⁹ uxorē hūit Aeropē noīe quā cū fr̄ Thyestes ardēter amaret:cū ea cōcubuit:qd cū frater itellexisset.in ultionē hui⁹ sceleris filios coxit & comedēdos fratri apposuit assimulata cū eo cōcordia:hāc rē ne sol uideret:dr̄ auertisse se:de hac re scripta ē Tragœdia apud græcos:ex atreo credit̄ nat⁹ menela⁹:uñ eēt socer helēæ:dicit ergo nō dabo tibi talē socer𝔷 q̄lis fuit Atreus:q humanas dapes fratri apponat. ¶Nec pr̄ est.i.nec pr̄ priami auus meus. Socer𝔷 suū iterfecit sicut pelops auus menelai:dixim⁹ supra in epistola hermiōes fabulā Oenomai prīs hyppodamiæ:quā pelops cursu uicit. Is aūt Pelops:ut regno soceri potiret̄:eū iterfecit. ¶Et q mir.i.nec dabim⁹ auū:q aliquē in mare p̄cipitauerit submergendū:sicut Pelops myrtilū aurigā hyppodamiæ:quo fauēte eā uicerat in mare p̄cipitauit:a quo mare myrthoū dcm̄ est:hæc fabula loco supra dicto narrata est. ¶Nec pauo amplificat odiū gētis Menelai:dicēs nec pau⁹ me⁹ danat⁹ est apud iferos eadē pœna:ut aquam usq; ad os hēat:& poma:neq; tn̄ bibere:aut comedere possit sicut tātalus pauus menelai. Tātalus.n.cū eēt familiarissimus deor𝔷.& iouē cū cæteris diis ad cōuiuiū iuitasset:dr̄ Pelopē filiū suū coxisse:& deis cōmedēdū apposuisse:ut eor𝔷 diuinitatē tētaret:a quo oēs abstinuerunt excepta Cerere:q humer𝔷 ei⁹ cōsūpsit. postea cū ei eū ad uitā reuocare uellēt:humer⁹ ē ei eburne⁹ restitut⁹. uñ Virgi. Humeroq; Pelops isignis eburno. Inde Tātalus hac pœna dānat⁹ apud iferos dr̄:ut nec undis nec pomis tāgētib⁹ ora pfruat̄. Sūt tñ q eū hac pœna nō pp cædē filii:sed qa idicauerit arcana deor𝔷 dānatū putēt:qd qdē Ouidi.in.i.amor𝔷 significat. Quærit aq̄s in aq̄s & poma fugacia captat Tātalus:hoc illi garrula lingua dedit:& idē lib.iii.amor𝔷. Sic aret in mediis taciti uulgator in undis:Pomaq; q̄ nullo tpe tāgat hēt. Euripides dicit eū suspēsū in aere:ppterea qd aduersus deos esset maledic⁹. ¶Quid refert:qd iterest:qd mihi pdest:maiores menelai tales eē. ¶Si ortus.i.si menela⁹ nat⁹ ab illis. ¶Tenet te:placet tibi. ¶Cogit̄:subaudi si iuppiter cogit̄ eē socer huic domui.i.cōtra uolūtatē suā non cōpellit̄ eē socer ipsius menelai:q est de gēte ita scelerata & impia:nā si helena quæ ē filia iouis sit ei⁹ uxor:necessario iuppiter erit ei⁹ socer. ¶Heu fa.pgit adducere eū in odiū. ¶Indignus:q nō meret̄ talē uxorē. ¶Mihi.q.d.q te amo ex corde. ¶Vix deniq;.i.ēt cum difficultate. ¶Posita pata. ¶Hoc tp̄s mēsæ & cœnæ. ¶Quæ lædūt q̄ displicēt. ¶Eueniāt optātis est. ¶Talia ita acerba. ¶Pœnitet ho.i.pœnitet me esse in ea domo. ¶Rusticus icultus sine morib⁹ & blādiciis. ¶Rūpor.s.dolore. ¶Cū ille menelaus. ¶Fouet tua mēbra ueste supiecta.i.cū te amplectit̄:& tenet in ulnis sub ueste sua. ¶Quid nō hæc dcā sunt p penthesin. ¶Nō dura mollia & lasciuia. ¶Posui po.añ ocu.ne uiderē. ¶Demitto inclino. ¶Arcti⁹:stricti⁹. ¶Crescit in ore cib⁹ uī crescere:qa p̄dolore cōedere nō possū. Iuue. Interq; molares difficili crescēte cibo:ex anxietate.n.cib⁹ multū cōmasticat⁹ & cōmansus uix pt̄ demitti p fauces. ¶Notaui:aduerti. ¶Compescere coercere.

Attrei & thiestis fabula

Pelops

Myrthoi a quo mare myrtoum nom accepit

mors Tātalus

Pelopis fabula

¶Ebrietas fuit ignis i igne:accẽdit amoris isaniã.¶Recũbo:discũbo dicẽdũ fuerat si carmẽ pmisisset.¶Reuocas oculos in te uertis ,p desiderio:nõ possũ inqt me cõtinere:qn ad te oculos reuocẽ.¶Quid faciã:cõmunicatio hæc miserationẽ mouet.¶Abesse doleo:cũ uideo tuos & Menelai lusus:sed multo forti⁹ sollicitor:dũ te nõ uideo.¶Qualibet & possũ:modestiã suã i amore cõmẽdat.¶Tibi soli:nõ menelao:nõ aliis.¶Ora reflexi:uultũ alio cõuerti.¶Ille tacuit ob inuidiã nomẽ de Menelao locutur⁹.¶Amorẽ aliquẽ:quoquo pacto multi amarint exposui.¶Ad tu.uul.ad teipsam cõuersus:singula uerba exprimebã.¶Indiciũq; mei:me amare idicaui.¶Sub falso no.sub noie aliẽo: nã quẽ aliũ dicebã:is ego erã.¶Petulãtius:multa obloquẽdi licentia. ANTO

Creuit:& ebrietas ignis in igne fuit
Multaq; ne uideã:uersa ceruice recũbo
Sed reuocas oculos protinus ipa meos
Quid faciã dubito.dolor ẽ me⁹ista uideri
Sed dolor a facie maior abesse tua est.
Qua licet:& possũ luctor celare furorẽ:
Sed tamẽ apparet dissimulatus amor.
Nec tibi uerba dam⁹:sẽtis mea uulnera sẽtis
Atq; utinã soli sint ea nota tibi.
Ah quotiẽs lachris ueniẽtib⁹ ora reflexi:
Ne causam fletus quæreret ille mei.
Ah quotiẽs aliquẽ narraui potus amorẽ
Ad uultus referẽs singula uerba tuos:
Indiciũq; mei ficto sub nomine feci:
Ille ego:si nescis:uerus amator eram.
Quin etiã:ut possem uerbis petulãti⁹ uti
Non semel ebrietas est simulata mihi.
Prodita sũt mẽini:tũica tua pectora laxa:
Atq; oculis aditũ nuda dedere meis.
Pectora uel niuibus puris uel lacte tuãq;
Complexo matrẽ candidiora ioue
Dũ stupeo uisis:nã pocula forte tenebã:
Tortilis a digitis excidit ansa meis:
Oscula si natæ dederas:ego ,ptinus illa
Hermiones tenero lætus ab ore tuli
Et modo cãtabã ueteres resupin⁹ amores
Et modo per natũ signa tegenda dabã.
Et comitũ prias:clymenẽq;:æthrãq; tuaq;
Ausus cum blandis nuper adire sonis.
Quę mihi nõ aliud:quã formidarẽ locutę:
Orantis medias deseruere preces.
Dii facerẽt ꝑciũ magni certaminis esses:
Teq; suo posset uictor habere thoro.

¶Aditũ dedere:ꝑbuerũt ad cõspiciẽdã uiã ioue: q in formã oleris cũ læda cõcubuisse tradit ẽ olor pẽnis cãdidissim⁹.¶Tortilis ansa:in poculis ansæ:aliæ leues erãt aliæ tortiles.¶Veteres amores:ueteꝝ gesta i amore:ut pyrrhãi:& thesei:ut herculis.¶Resupin⁹:pıect⁹molliter:ut nimio uino pleni facere cõsueuerũt:ueluti polyphem⁹apđ Virg.cũ tradit medio resupin⁹in antro.¶Clymenẽ æthrãq;.Septuni⁹tradit duas has menelai affines fuisse relictas ad helenæ custodiã:q̃ cũ paride fugerũt: hoc trãsitu i sollicitudie helenã relinqt:honeste in alias sermonẽ trãsferẽs.¶Formidare:dñt facile posse uenire in meã sniam:nisi timerẽt:ne res ante factũ resciret menela⁹.¶Medias ꝑces: qđ signũ ẽ formidãtis.¶Dii facerẽt: ex optatiõe audaciã amoris gr̃a in subeũdis certaminib⁹firmat.¶Magni cer.qđ certamẽ q̃uis magnũ sit ut certaminis esses premiũ subirẽ. Iouis adulteriũ cum leda | Ansorum quot gña fuere | Clymene & æthra q̃ fuere

¶Ebrietas fuit ignis i igne qa ex uino crescit amor.Ouid. li.iii.de arte. Cũ ueneris puero nõ male Bacche facis idẽ. Via parãt aĩos:faciũtq; calorib⁹aptos:uñ &Paul⁹apostol⁹. Nolite inebriari uino i quo ẽ luxuria.¶Recũbo: discũbo ad mẽsam.¶Ceruice uer.uerso capite in aliã partẽ.¶Protinus:statim qa nõ diu possũ manere:qn te aspiciã.¶Maior .s.q̃ uidere.¶Abesse:discedere.¶Qua li.q̃ten⁹ licet.¶Luctor:conor.¶Dissimulat⁹:occultat⁹.¶Nec da.uer.nec te decipim⁹.¶Tibi so.ne ali⁹ aduertat.¶Reflexi:retroflexi: ne uiderer lachrymari.¶Ipse marit⁹ tu⁹.¶Potus cũ bibissem.¶Aliquẽ amorẽ.i.amorẽ alicui⁹.¶Referẽs cõuertẽs. ¶Ad tuos uult⁹:ut itelligeres me ea dicere pp te.¶Indicium demõstrationẽ mei ipius.¶Sub noie ficto:nã cũ aliũ noiarẽ amantẽ:de me significabã.¶Ille cui⁹amorẽ narrabã:hæc ãt oĩa eẽ faciẽda ab amatore oñdit Oui.li.ii.de arte.Hic tibi multa licet sermõe latẽtia tecto.Dicere:q̃ dici sẽtiat illa sibi.Blãditiasq; leues tenui pscribere uino. Vt dominã i mẽsa se legat illa tuã.¶Atq; oculos:oculis spectare fatẽtib⁹ignẽ &c.¶Petulãti⁹:licenti⁹audaci⁹.¶Nõ semel.i. sæpi⁹.¶Simulata.i.oñdi me eẽ ebriũ:qđ Oui.in.ii.de arte ꝑcipit. Ebrietas ut uera nocet sic ficta iuuabit. Fac titubet bleso subdola ligua sono. Et qcqd dices:facies ue ,pterui⁹ æque.Credat nimiũ cã fuisse merũ.¶Prodita:apta.¶Tũica la.i.ueste laxata:& largi⁹apta.¶Nuda.s.pectora.¶Dedere adi.ocu.i.uisa sunt oculis meis.¶Pectora:laudat pulchritudinẽ &cãdorẽ ei⁹pectoris dicit potuisse cõparari uel niuib⁹itactis:uel lacti:uel ei cigno i quẽ iuppiter trãsformat⁹cõcubuit cũ læda ei⁹mr̃e:cũ.n.oẽs cygni sint cãdidi:credibile ẽ illũ fuisse cãdidissimũ.¶Dũ stu.i.uix sũ apđ me.¶Visis.s.pectorib⁹tuis.¶Ansa dr̃ i populis ea pars q̃ mãu capitur:& tenet poculũ.Vir.i buc.Et grauis attrita pẽdebat cãtarus ansa.nã manubriũ & capulũ de gladiis dicim⁹.¶Tortilis:fiebat.n.ansa torta.¶Excidit.i.cecidit a manu.¶Nã pocula p parẽthesin legendũ est.¶Natæ filiæ tuæ Hermiones.¶Ego tuli illa.i.ego osculabar illã ubi tu dederas oscula tua.¶Modo:interdũ.¶Tegenda:celãda.¶Per nutus:ut ipse in primo amorum.Me spectã:nutusq; meos.uultumq; loquacem.¶Primas:idest precipuas & tibi intimas.¶Aethram:hæc creditur fuisse mater Thesei:ut alibi diximus.¶Adire alloqui hoc præcipit Ouid.in.ii.de arte.Sed prius ancillã captatæ nosse puellæ.Cura sit accessus molliet illa tuos.¶Quæ comites tuæ.¶Non locutæ aliud:idest aliud nõ respondentes.¶Quã formidare quam se timere.¶Deseruere med.ꝑces.i.noluerunt audire oẽs meas ꝑces. ¶Precium cert.esses.i.ut ꝑponereris ꝑciũ ei:qui te in aliquo magno certamine mereretur. VBER. | Cygnorũ q̃litas | Ansa qđ sit

ANTO. Hyppomenis & atalãtæ fabula. Hyppodamia quæ fuerit

¶ Vt tulit Hyppomenes: ex Onchesto Neptuni filio natus est megareus: qui filium habuit hyppomenem is Atalantam scenei filiam cursu superasse tradit̃ a Venere adiutus quæ illi tria poma ex ortis Hesperidũ dedit: qbus ꝓiectis puellæ cursum ĩpediuit: repudiabat puella cõiugiũ: quoniam oracula tulerat: cũ primum nuberet: fore ut seipsa careret: uersa enim est in leonẽ cum uiro cybeles idignatiõe: qm̃ in eius tẽplo ꝑ contẽptum hyppomenes uxoris uirginitatem libauerat. ¶ In phrygios sinus: de pelope itelligit: q cũ ex phrygia in peloponessum nauigaret. ut autor est Tucydides uxorem Hyppodamiam Oenomai filiã duxit: quam tulit uictoriæ ꝓmiũ: ut dixim⁹. ¶ Acheloia cor. cũ acheloo pugnasse herculẽ ob deyanirã exposuim⁹. ¶ Per has leges: q̃ eẽnt ut tu ꝓmiũ esses certaminis. ¶ Isset fortiter: uictoriã cõsequeret̃. ¶ Opus: ꝓmiũ meæ uictoriæ. ¶ Nil superest: qm̃ certaminis ꝓmiũ esse nõ potes. ¶ Te coniuge: honestius culpã texit: q̃ si dixisset amica. ¶ A cœleste figar sagitta cassandra cũ apud Enniũ in tragœdia uaticinat̃ de troiano excidio refert cœlesti sagitta ꝑcussũ paridẽ quũ uideret classe ꝫ pararari: q̃ incẽdiũ troianũ feret. Cœleste dixit more ueterũ q noĩa q̃ auferendi casu enũciãtur in e quoq; efferebant: ut mari & mare qđ in argonauticis Varro attacini⁹ oñdit: cũ dicit cingit̃ oceano lybico mare flumine nilo. Et Lucanus i. vii. suæ pharsaliæ dixit. Erepto natale feret. ¶ Parce datũ fatis: arguit amorẽ hũc fore necessariũ a fato. ¶ Datũ: qđ fata constituerũt. ¶ Excipe me lecto: ex cã petitionẽ honestiorẽ facere uidet̃. ¶ Venerẽ maritã: maritalẽ pudicitiam. ¶ Iura uiri legitimi: interpretat̃ marita uenerẽ. ¶ Lis est: cũ forma magna pudicitiæ: hac sentẽtia utitur petronius: qui tradit pudicitiã cum forma raram fecisse mixturam.

Cassãdræ uaticiniũ. Multa nomina more ueteꝝ i auferendi casu in e nunciant̃

Pudicitia cũ forma raro iueit̃

VBER. Atalanta

¶ Vt tulit sumit exẽpla quorundã: q certauerunt ꝓ amore quos dicit se esse imitaturum. ¶ Sceneida: Atalantam filia Scenei: quæ cum ab oraculo accepisset ut uitaret cõiugiũ cum eẽt ꝑnicitate pedũ ꝓstantissima: & multi eã uxorẽ peterent hãc cõditionẽ procis iponebat: ut a se currendo uicti morte plecterent̃: uictor eius coniugio potiretur. Cum igit̃ inter multos q eã petebãt adesset Hippomanes illius pulchritudine incensus. Venerẽ in auxilium rogauit: quæ ex damascẽo agro cypri tria mala aurea ei attulit: mõuitq; ut itercurrẽdũ uirgini ea obiiceret: foret enim ut illoꝝ cupiditate tardaret̃: parens igit̃ ei⁹ ꝓceptis unum in obliquũ coniecit. ad quod primum capiendum Atalanta a cursu di uertit: mox alterum: & postremo tertium: q̃ omnia dũ puella cupida attollere curat: cursu ab Hippomane est ꝓuenta & superata: postea ingratus aduersus Venerem fuit: quare illa indignata impatitiam Libidinis in eos immisit: ita ut in luco sacrato Cybeli matri deorum concubuerint: ob quam causam in leones conuersi sunt a Cybele: ut scribit Oui. li. x. meta. dicit ergo Paris: qđ sicut Hyppomanes nõ territus cõditiõe mortis certãine cursus atalãtã meruit: ita & ipse idẽ faceret ꝓ helena. ¶ Alcides hercules. ¶ Cornua: acheloia. i. cornua acheloi: q & ipe ꝓ deianira certauit dcm̃ est in epistola deianiræ i eo loco. Ne pigeat pugnæ bis tibi cã fui. Cornua flẽs legit rapidis achelous i undis. ¶ Nostra subaudit̃ sicut. ¶ Per has leges ꝑ tales cõditiões ausus eẽꝫ iræ. ¶ Te eẽ opus mei la. i. te meo labore eẽ cõparatã. ¶ Nil su. nil restat qa nõ ꝓponeris talib⁹ certaminib⁹. ¶ Amplecti pe. qđ ꝑcãtes facere solẽt. ¶ O de. ꝑcat̃ eã: & laudat simul. ¶ Fratrũ: castoris & pollucis. ¶ Digna io. ui. digna q̃ eẽs uxor iouis nisi esses filia. ¶ Sigæos: troianos. ¶ Te cõ. te adducta mecũ in cõiugẽ. ¶ Aut cõtegar: sepeliar. ¶ Humo tænatia: i hac tua terra laconica. ¶ Exul nũq̃ ampli⁹ domũ reuersus. ¶ Districta: ꝑcussa. ¶ Leuiter paꝝ sed uehemẽter. ¶ Vuln⁹: amoris. ¶ Ad ossa in medullas. ¶ Hoc oñdit amorẽ suũ esse fatalẽ: quẽ dicit ꝓdictũ sibi fuisse a Cassandra sorore sua diuinatrice. ¶ Repeto i memoriã reduco. ¶ Fore futuꝝ eẽ. ¶ A sagitta cœleste. i. ab amore cœlestis mulieris notãdus ẽ aũt hic ablatiu⁹ cœleste in e cõtra regulam desinẽs necessitate metri. ¶ Parce: serua: noli. ¶ Helenæ uocatiu⁹ est a noĩatiuo helenæ. ¶ Sic adiurãtis est. ¶ Faciles exorabiles benignos. ¶ In tua uota ad ea quæ optaueris. ¶ Subeunt succurrũt ueniũt in mentẽ quæ possim scribere. ¶ Corã præsentes. ¶ An pudet: excipere me lecto tuo. ¶ Legitimi menelai: quẽ legitimũ tibi putas. ¶ Simplex: iprudẽs. ¶ Ne rustica dicã. q. d. qđ etiã possum dicere si habes hunc timorẽ. ¶ Hanc talẽ tam pulchram. ¶ Putas. q. d. falleris. ¶ Mutes faciem ut nõ sis pulchra. ¶ Non dura. i. facilis. ¶ Lis est: Sẽtentia est rhetorica pudicitia & pulchritudo non concorditer simul esse possunt. Iuuenalis. Rara est adeo concordia formæ. Atq; pudicitiæ.

Ablatiua in i qñq; contra regulas in e ponuntur. Pudicitia cũ forma raro

Vt tulit hypõenes scheneida ꝓmia curs⁹
Quæ ꝓprio cursu uicerat ante ꝓcos.
Sic & tu phrygias uenies regina ꝑ urbes:
Venit ut i phrygios hippodamia sin⁹.
Vt ferus alcides acheloia cornua fregit
Dũ petit amplexus deianira tuos.
Nostra ꝑ has leges audacia fortiter isset:
Teq; mei scires esse laboris opus.
Nũc mihi nil supest: nisi te formosa ꝑcari
Amplectiq; tuos: si patiare pedes.
O decus: o ꝓsens geminoꝝ gloria fratrũ:
O ioue digna uiro: ni ioue nata fores
Aut ego sigæos repetã te cõiuge portus:
Aut hic tænarea contegar exul humo.
Nõ mea sũt sũma leuiter districta sagitta
Pectora: descẽdit uulnus ad ossa meũ.
Hoc mihi: nã recolo: fore ut a cœleste sagitta
Figar: erat uerax uaticinata soror.
Parce datũ fatis helenæ contẽnere amorẽ
Sic habeas faciles in tua uota deos.
Mlta qdẽ subeũt sed corã ut plra loqmur
Excipe me lecto nocte silente tuo.
An pudet: & metuis uenerẽ temerare maritã:
Castaq; legiitimi fallere iura tori
Ah nimiũ simplex helenę: ne rustica dicã
Hanc faciem culpa posse carere putas.
Aut faciẽ mutes: aut sis ñ dura: necesse est
Lis est cum forma magna pudicitiæ

ANTO

¶His gaudet:probat factum ab auctoritate deorũ.¶ Ego solus mecũ tantũ modo pecces:cũ aliis castitatẽ serues.¶ Nũc ea peccemus ea peccata cõmitamus.¶ Hora iugalis:cõiugiũ qcqd peccatũ fuerit. TSed tibi & hæc suadet:facilitatẽ suadet a Menelai absentia.¶ Cresia regna:in cretã nauigasse menelaũ:paride domi relicto expositum⁹.¶ O mira calliditate:ducit menelaũ in cõtemptũ:ei⁹ factũ irridẽs.¶ Hospitis idæi curã:cõmemoratiõe hac iusta ei⁹ petitionẽ agere conat.¶ Agas curã hospitis paridẽ cures.¶ Pro nobis:loco nostro:ea ratiõe dictũ ẽ:ut p cõsule & p ptore:& Cicero pportione in timeo dixit. ¶ Sine pectore:ifulsum significare uoluit:nã ut uecordes dicius:q nullius:sunt cõsilii: ita sine pectore isanos appellam⁹.¶ Dotes formæ elegãtia.¶ Aut erimus stulti:a cõtrario suadet nõ sum⁹ stulti ideo utemur data opportũitate.¶ Securũ sine dubitatiõe datũ a menelao.¶ Siplicitate:ea q̃ ẽ exclusis oĩbus criminibus: recta tã tũ suadet & psentia curat.¶ Lõga uel quã longiorẽ uideri facit amoris affectus:uel quæ esset sub hyemali solsticio.¶ Iuugant:sollicitudinẽ excludãt.¶ Candidior:lætior:ut apud Propertiũ.¶ O nox candida:& o tu lectule delitiis facte beatæ meis.¶ Iurabo:fraudis timorem excludit.

Pro nobis qd elegan ter signifi. cet

Vecordes & insani qui sint

Iupit̃ his gaudet:gaudet ue⁹ aurea furtis
Hæc tibi nẽpe patrẽ furta dedere iouẽ.
Vix fieri:si sint uires in semine amorum:
Et iouis & ledæ filia casta potes.
Casta tamẽ tũc sis:cũ te mea troia tenebit
Et tua sim quæso crimina solus ego:
Nũc ea peccemus q̃ corrigit hora iugalis
Si modo promisit nõ mihi uana uen⁹.
Sed tibi & hoc suadet reb⁹ ñ uoce marit⁹
Neue sui furtis hospitis obstet:abest:
Nõ habuit tẽp⁹:quo cresia regna uideret
Aptius:o mira calliditate uirum.
Ipse abit:idæi mando tibi dixit iturus:
Curam pro nobis hospitis uxor agas.
Negligis absentis testor:mãdata mariti:
Cura tibi non est hospitis ulla tui.
Hũccie tu spas hominẽ sine pector̃ dotes
Posse satis formæ tyndari nosse tuæ.
falleris ignorat:nec si bõa magna putaret
Quæ tenet: externo crederet illa uiro.
Vt te nec mea uox: nec te me⁹ incitet ar-
Cogimur ipsi⁹ cõmoditate frui. (dor
Aut erim⁹ stulti: sic ut superem⁹ & ipm:
Si tam securum tempus abibit iners.
Pene suis manibus ad te deduxit amãtẽ:
Vtere mandãtis simplicitate uiri.
Sola iaces uiduo tam longa nocte cubili:
In uiduo iaceo solus & ipse toro.
Te mihi meq; tibi cõia gaudia:ungãt
Candidior medio nox erit illa die.
Tũc ego iurabo q̃ uis tibi numina: meq;
Astringam uerbis in sacra iura meis.
Tunc ego si non est fallax fiducia nostri:
Efficiam præsens:ut mea regna petas.

VBER.

¶Furtis:adulteriis.¶ Hæc:talia.¶ Iouem patrẽ tibi :quia nisi mater tua quæ uxor erat. Tyndarei cum Ioue concubuisset:non esset pater tuus. ¶ Vix fieri latenter : ostendit filios filia sue trahere mores a parentibus: dicit enim cum sis filia Iouis & Læde:qui adulterio delectati sunt uix potes esse casta.Ordo.tu filia Iouis & Læde uix potes esse casta.¶ Si uires amorum sunt in semine : idest sunt in generatione:idest si filii trahunt uim amoris a generatione parentum. ¶ Casta tamen dicit nunc uelim falsas maritum tuum:sed cum eris mecum sis casta : & cum nullo pecces nisi mecum.¶ Ea peccemus ea committamus.¶ Quæ hora iugalis corriget:idest quæ postea emendabit matrimonium:& faciet non esse peccatum: corrigitur : enim adulterium:cum adulteri legitimo copulantur matrimonio. ¶ Non uana : non falsa quod sis futura uxor mea . ¶ Sed tibi arguit a commoditate quam absentia mariti ei præstat.¶ Rebus : effectu. ¶ Non uoce : quia non dicit tibi ut hoc facias: sed significat se esse contentum : cum me hic præsente discessit. ¶ Et abest:ne obstet furtis sui hospitis: idest ne præsentia sua impediat amorem : & concubitum meum tecum. ¶ Cresia : cretensia nam ut dixi Menelaus profectus fuerat in Cretam quo tempore Paris in eius domo hospitabatur. ¶ O mira calliditate pro miræ calliditatis & astutiæ & est hironia : quasi dicat o simplicem & stultum hominem.¶ Ipse:quasi dicat stultus. ¶ Iturus:habiturus.¶ Dixit o uxor o Helena.¶ Mando:committo tibi & præcipio . ¶ Hospitis idæi . Paridis Troiani ab Ida monte Phrygiæ.¶ Nec legis:quia ei non pares. ¶ Tyranni regis ut Virgilius.Pars mihi pacis erit dextram tetigisse tyranni. Legitur tamen etiam hic mariti. ¶ Hunccine: adducit Menelaum in contemptum dicens esse fatuum & stultum : qui non possit cognoscere pulchritudinem ipsius Helenæ hunccine pro hunc ne.¶ Sine pectore:idest sine sapientia. Horatius in Epistolis .Non tu corpus eras sine pectore.¶ Dotes:precium excellentiam. ¶ Tyndaris O Helena . ¶ Magna bona : scilicet pulchritudinem . ¶ Non crederet : Non committeret . ¶ Vt : quamuis. ¶ Mea uox : mea uerba:& est sensus : licet nec uerbis meis : nec uæhementi meo erga te amore exciteris : tamen est fallendus maritus tuus : & debes mihi morem gerere : quia simplex est & stultus. ¶ Vt supremus : & ipsum:idest ut simus etiam ipso stultiores. ¶ Iners : idest sine effectu amoris : & concubitus. ¶ Amantem me. ¶ Pœne fere suis manibus quod solent facere lenones & lenæ : Tibullus. Hæc mihi te adducit tenebris: multoq; timore Coniungit nostras clam taciturua manus.¶ Sola dicit esse conueniens:ut ei morem gerat & uno lecto coniungantur:quia ambo soli dormiunt.¶ Communia:quæ uterq; capiemus.¶ Gaudia uolu ptates.¶ Candidior:idest erit mihi ita iucunda:ut uideatur eẽ letior medio die.¶ Quæuis:quælibet.¶ In sacra iura.s.matrimonii.i.obligabo me futurũ semper maritũ tuũ.¶ Petas mea regna.i.uenias in troiã.

Adulterii correctio

Tyrann⁹ q sit fm antiquos

Lenonis exercitiũ

ANTO. Phœbe & ilaira caſtoris & pollucis amaſiæ q̃ fuere. Cinnami gña quot & ubi naſcantur. Troglodi tæ populi ubi locorum ſint. Zetes & calais qui fuer̃ & cuius filii. Thraciã atheniẽſeſ olim bello uexarunt.

¶ Si pudet aut metuis: purgat pudoris crimẽ trãſferens in ſe culpã. ¶ Aegidæ factũ: exẽplo arguit: nec pudẽdũ: nec timendũ eſſe. ¶ Fratrũ tuoꝝ: caſtorẽ: & pollucẽ intelligit. ¶ Geminas leucippidas: phœbem & ilairã Leucippi ex philodoce filias: q̃s caſtor & pollux rapuerũt: pũgnaruntq; illaꝝ cauſa cũ Ida & lynceo: Apharei ex harenæ filiis: ut pyndarus ſcribit: & nos in methamorphoſeos diximus: de quibus ita Propertius non ſic leucippis ſuccendit caſtora phœbe. Pollucem cultu non ilaira ſoror. ¶ Troica claſſis adeſt: facilitatem monſtrat facile inquit Troiam petemus eſt enim parata claſſis. ¶ Ibis dardanias: ſuadet facinus: non modo non eſſe pudendum: ſed ſumme gloriæ futurum. ¶ Deam nõ fœminam: ſed deam opinabuntur. ¶ Cinnama: duo ſunt cinnami genera album & nigrum: alterum ꝙ eſt precioſius naſcitur in Aethiopia: ubi ſunt Trogloditæ: qui ad portum gebanicarum deferunt: unde ad nos defertur coronas ex cinnamo interaſili auro incluſas: primus in templis capitolii & pacis dicauit imperator Veſpaſianus Planget: concutiet mactata. ¶ Nec tu rapta time: exemplis timorẽ ſoluit: ꝙ nec repetita reſtituatur: nec phryges bellis ſint laceſſendi. ¶ Erichthida: thraces ericthei athenienſis regis filiam duce borea rapuerunt: ex quibus nati ſunt zetes & Calais: ut autor eſt Dido. ¶ Biſtonis ora. Thraciam athenienſes bello moleſtarũt. ¶ Phaſida: medeæ rapinam exprimit de qua diximus. ¶ Pegaſeus: a pegaſe oppido theſſalo: ad quod fabricata eſt argonauis. ¶ Minoida: de phædra aut ariadna intelligit: quas ex creta rapuiſſe theſeum monſtrauimus. ¶ Vocat: uocati milites dicebantur: qui ultra ſtipendiarios colligebantur.

Si pudet: aut metuis ne me uidear̃ ſecuta:
Ipſe reus ſine te criminis huius ero.
Nã ſequar ægidæ factũ: fratrumq; tuoꝝ:
Exemplo tangi nõ propriore potes.
Te rapuit theſeꝰ: gemĩas leucippidas illi:
Quartus ĩ exẽplis annumerabor ego.
Troica claſſis adeſt: armis iſtructa uiriſq;
Iam facient celeres remus & aura uias:
Ibis dardanias ingens regina per urbes:
Teq; nouã credet uulgꝰ ad eẽ deã. (me
Quaq; feres greſſꝰ adolebũt cĩnama flã
Cæſaq; ſãguineã uictima plãget humũ
Dona pater fratres & cũ gẽitrice ſorores:
Iliadeſq; omnes totaq; troia dabit.
Hei mihi uix a me pars dicit̃ ulla futuri:
Plura feres: quam quæ littera nr̃a refert
Nec tu rapta time: ne nos fera bella ſeq̃nt̃
Concitet & uires græcia tota ſuas.
Tot prius abductis q̃ nã repetita p armã:
Crede mihi uanos res habet iſta metꝰ.
Noĩe cœperũt aq̃lõis erichthida thraces:
Tuta tamen bello biſtonis ora fuit.
Phaſida puppe noua uixit pegaſeꝰ iaſon:
Læſa nec ẽ colcha theſſa laterra manu.
Te quoq; q rapuit; rapuit minoida theſeꝰ
Nulla tñ minos cretas ad arma uocat.
Terror ĩ his ipſo maior ſolet eſſe periclo:
Quæq; timere libet: ptimuiſſe pudet.
Finge tam ẽ: ſi uis ingens cõſurgere bellũ
Et mihi ſunt uires: & mea tela nocent.

VBER. Leucippi filioꝝ fabula. Cinnamũ.

¶ Si pudet: occurrit obiectioni. ¶ Ne uideare ſecuta me. i. ne uidearis ſpõte diſceſſiſſe. ¶ Ipſe ero reus uolo omnẽ culpã huius facti in me trãſferri. ¶ Sequar: mitabor. ¶ Aegide Theſei. ¶ Fratrum tuorum Caſtoris & pollucis. ¶ Te rapuit dictum eſt ſupra. ¶ Illi caſtor & pollux. ¶ Geminas leucippidas. i. duas filias Leucippi. ſubaudi rapuerunt. Fabula autem hoc habet. Leucippus duas habuit filias phœben: & Elairã quæ deſponſatæ idæ & Lynceo iuuenibus fortibus die nuptiarum a Caſtore & polluce earum amore accẽſis raptæ ſunt: cum Caſtora a lynceo interfectum dicunt: hãc fabulã ſcribit plene Ouid. li. v. faſtoꝝ & eã breuiter tetigit ꝓpertius. Elegia. ii. his uerbis. Nõ ſic leucippis ſuccẽdit Caſtora phœbe. Pollucẽ cultu nõ Elaira ſoror. ¶ Propriore: quã fratrũ tuoꝝ. ¶ Tangi: moueri incitari. ¶ Troica arguit a facilitate diſcedendi: dicit. n. ſe habere oĩa parata. ¶ Ibis: pollicetur ei magnos honores ĩ regno troiæ. ¶ Quaq; fe. dicit quod ei fient honores tãquam deæ. ¶ Adolebũt cremabunt. ¶ Cinama genus eſt aromatis odoriferi ex arbuſcula quã æthiopia mittit. ¶ Cæſa: interfecta ſicut numinibus. ¶ Plãget: percutiet cũ in terra cadet. ¶ Dona allicit eã munerũ pollicitatione. ¶ Iliades troianæ mulieres. ¶ Tota troia cõtinens pro cõtento: ideſt omnes troiani. ¶ Vlla: ideſt minima. ¶ Feres: accipies. ¶ Nec quod occurrit obiectiõi: & eã refutat: quod nulla bella propter eam mouebũtur. & probat id exemplo multarum: quæ raptæ ſunt & nũquam tamen repetitæ. ¶ Concitet: commoueat cõtra me.

Filiaꝝ eriſtei hiſtoria. Biſtoniũ ſtaguum ubi locorum ſit. Pegaſeus. Pulchrũ dictum.

¶ Quæ. q. d. nulla. ¶ Vanos ſtultos: & ſine cauſa. ¶ Nomine aq̃lonis hiſtoriã tetigit non fabulã. Eriſteus rex atheniẽſiũ filias duas habuit formoſiſſimas: quarũ Procris nupſit cæphalo: ut ſupra diximꝰ ĩ epiſtola phedræ alterã orythiã nomine cũ rex Thracũ uxorẽ petiuiſſet: & nõ impetraſſet: ille parata & inſtructa Claſſe miſſit qui eã raperent: & qm̃ ſpirante Borea uento: q fauet ex attica in thraciã nauigantibus abducta ẽ: datus ẽ locꝰ fabulæ quod Boreas uentus eã abſtulerit. ¶ Nomine: parte. ¶ Aquilonis Boreæ. ¶ Ora regio. ¶ Biſtõis thracia nominatiuus eſt caſus: & forma patronomici fœminini generis eſt autem Biſtonium ſtagnum Thraciæ. ¶ Pegaſeus: theſſalicus: a pagaſeo ſinu unde ſoluit nauem: ut diximus ſupra. ¶ Phaſida: Medeam. ¶ Manu colcha: exercitu & uiribus colchorum: narrata eſt hæc fabula ſupra in epiſtola Hyſiphyles & in epiſtola Medeæ ad iaſona. ¶ Minoida. Ariadnem: uiſa eſt fabula ſupra in epiſtola Ariadnes: & in epiſtola phedræ. ¶ Cretas: accuſatus eſt græcus. cuius noſtris eſt cres. ¶ Terror. timor. ¶ Maior Periclo: ſecũdum eam ſententiam. peior eſt bello timor ipſe belli. ¶ Pudet pertimuiſſe: eſt poſtea pudor pertimuiſſe: ea quæ aliquis uoluit timere. ¶ Finge: pone fac. ¶ Et: ideſt etiam mihi: ſicut græcis.

¶ Vestræ terræ: spartanæ potentiæ non succumbit asia: sed ea est quæ græciam non formidet. ¶ Pœne puer: exemplo suam fortitudinem probat. Cilices troiana armenta abigebāt. Paris qui tūc in ida pecora pascebat cilices repressit armē taq; abacta reduxit: unde a robore & uirtute corporis Alexan. est nūcupatus: herculem quoq; Alexia cum corporis fortitudine appellatum scri. Var. Alterum uero nomen inditum esse tradūt qm̄ inter pastores quæcūq; exortæ fuissent controuersiæ componere iustissime consueuerit. Ilione⁹. ¶ Deiphobusq; fuit: paris palæstra & sagittatione ualuit: qua hector superatus: ira pcitus paridem trucidasset: nisi si bi fratrem a pastore regio q illum educarat eē agnouisset: ilioneus phorbantis filius fuit: de quo Virgi. meminit. Dei phobus ex priamo & hecuba natus est. ¶ Cominus in palestra. ¶ Non potes hæc illi: nihil in iuuēta menelaum gessisse iactare potes. ¶ Mea arte: sagittationem & palestram itelligit. ¶ Quid ualeam: qua sim fortitudine. Cui emphasim habet hæc dictio qui sagittatione & palestra ualet: qui potentia & opibus pollet: q diis immortalibus gratus est: qui sua & suorum uirtute totam non timet græciā. ¶ Aut igitur nullo: colligit epistolam abigens qcquid helenam terrere potuisset: duo inqt times quo minus troiam petas: ne repetita restituaris. aut ne lacessita bello te reddere cogamur immo aut omnino non repeteris. aut si bello troia nos græci tentarint turpiter succumbent. ¶ Dorica castra: dores populi in pelopōnesso cum inde pellerentur parnasum tenuerunt: deinde per heraclidas restituti multas urbes condiderunt in peloponnesso duæ tamen gentes constitere. ¶ Dorica. s. & æotica: unde pelopōnesiaci dores sūt appellati. ¶ Pro tanta: quanta est helena. ¶ Totus orbis: Asia: & Europa. ¶ Nomen feres: laudabūt te posteri. ¶ Spe modo non timida: cum spartē reliquas summa spe. ¶ Exige: pete: cū troiam appuleris. ¶ Munera pacta: & coniugiū & regni partem. ¶ Cum plena fide: nulla utar perfidia sed promissa omnia plene seruabo.

Nec minor est asiæ: quā urǣ copia terræ.
Illa uiris diues: diues abundat equis.
Nec plus atrides animi menelaus hēbit.
Quā paris: aut armis anteferēdus erit.
Pœne puer cæsis abducta armēta recepi.
Hostibus: & causam nominis ide tuli.
Pene puer iuuenes uario certamine uici:
In quibus ilioneus deiphobusq; fuit.
Neue putes nō me nisi comin⁹ eē timēdū
Figitur in iusso nostra sagitta loco.
Nō potes hęc illi priæ dare facta iuuētæ:
Instruere atridem non potes arte mea.
Oīa si dederis nunq̄ dabis hectora frēm.
Vnus is innumeri militis instar erit.
Quid ualeā nescis: & te mea robora fallūt
Ignoras cui sis nupta futura uiro.
Aut igitur nullo belli repetere tumultu:
Aut cedent marti dorica castra meo.
Nec tñ indignor p tanta sumere bellum:
Cōiuge: certamē pmia magna mouēt.
Tu quoq;: si de te totus cōtenderit orbis:
Nomen ab æterna posteritate feres.
Spe mō nō timida diis hinc egressa sedis:
Exige cū plenā munera pacta fide.

¶ Copia: multitudo uirorum. ¶ Illa: Asia. dixit autem illa quia quando hæc scribebat erat in græcia. ¶ Plus animi: plus audaciæ. ¶ Anteferendus: præponendus mihi. ¶ Pœne puer narrat testimonia suæ probitatis & fortitudinis: incipiens usq; a pueris. ¶ Pœne puer: adolescens: adhuc tenere ætatis. ¶ Recepi: recuperaui. ¶ Cæsis: interfectis. ¶ Causas nominis: falluntur multi qui credunt eum ob hoc dictum parim a paritate. cum dictio græca non deriuetur a latina. sed ut Porphyrio in lib. xii. Iliados scribit Paris dictus est a pariimi uerbo græco. quod est trāseo. quoniam fatalem mortem transiuit: cum expositus a matre a bubulco nutritus est. postea Alexāder dictus est quasi auxiliator uir: a potu andros. i. a uiro: & a lego. i. auxilior quod futurum facit alexo. quia hostibus armenta abducentibus: ut nunc refert auxilium suis tulit: & armenta recuperauit: ex quo hoc quasi agnomen meruit. ¶ Causam nominis: quia dicor Alexander. ¶ Inde ab auxilio dato. ¶ Vario certamine: in ludis agonalibus. diximus in argumento primæ epistolæ. ¶ Ilioneus: qui non solum eloquentissimus: sed & fortissim⁹ fuit: & unde & Virgi. Maximus Ilioneus. ¶ Deiphobus de quo Virgi. Deiphobe armipotens genus alto a sanguine diuū. fuit enim bellicosissimus. ¶ Nisi cominus: idest certamine in quo prope: & manu solum pugnatur. ¶ Figitur: locatur. ¶ Loco iusso: ubi ab aliquo: uel mihi placito. ¶ Non potes. extollit se: & Menelaum deprimit ostendens eum non habere hos titulos. ¶ Arte mea. sagittandi. ¶ Si quamuis. ¶ Hectora fratrem talem & tam fortem fratrem qualis est Hector. ¶ Is unus: scilicet solus. ¶ Instar: similitudo. ¶ Innumeri militis: pro innumerorum militum: idest ipse solus esse potest pro uno exercitu. ¶ Fallunt te ignorantura te. ¶ Cui uiro: quali marito. ¶ Aut igitur: concludit epistolam inferens ex supradictis: quod aut non repetetur bello: aut si repetita fuerit. defendetur: & ei erit maxima gloria: quod propter eam Europa & Asia magno bello certauerit. ¶ Tumultu belli: idest motu belli. ¶ Dorica: græca. ¶ Cedent: uincentur. ¶ Magna præmia: digna propter quæ non debeat me pudere sumere bellum: puderet si pmia essent parua: & uilia. ¶ Contenderit: certauerit. ¶ De te propter te. nam de interdum propter significat Teren. Quantum me amas de fidicina hac. ¶ Feres: accipies. ¶ Ab æterna posteritate: idest ab omnibus posteris: qui erunt usq; ad finem sæculorum. ¶ Spe modo hortatur eam: ut non dubitet discedere: & discessura petere ab eo quicquid ipsa uoluerit: quod præmittit se fideliter præstaturum: ordo est. ¶ Tu modo: idest tantummodo. ¶ Egressa hinc: ex domo Menelai: & ex Lacedæmoe. ¶ Spe non timida: idest firma & certa spe: non dubitans de me. ¶ Exige: reposce. ¶ Pacta: promissa tibi a me. ¶ Cum fide plena: idest plenissime & sine fraude uel sine dubitatione.

ANTO
Paridis fortitudo & qb⁹ noībus appellatus est
Hectoris cum paride certamen
Ilione⁹ q fuerit
Deiphob⁹ q fuerit
Dores populi q & ubi fuerit
VBER.
Paris uñ dictus
Comin⁹ quid sit
De propositio quid significat

ANTO. Argumētum epistolæ

¶In decimamsextam epistolam Argumentum.



Vllā q̄ rn̄deat epistolā fecisse Oui. apte cōstat cū suis oib⁹ Sabinū petā rn̄disse in amotibus ipe testet̄ cū dicit. Quā cito de toto rediit meus orbe sabin⁹: Scriptaq̧ diuersis rettulit ille locis. Cādida penelope signū cognouit ulyxis. Reliq̄ curiosis. illic legēda relinqm⁹. Satis ē admōuisse. Sabin⁹ impante Octauio uixit: Ad Trisenē amicā elegiar̄ libr̄ dedit. Fastor̄ ichoatos reliqt: epistolis Oui. rn̄dit: cui⁹ helenā & Hero. Cydipesq̧ legim⁹ fragmentū. Cæteras: ut multa alia: sæculor̄ ignauia desideram⁹. Sūt q has epistolas nec Oui. nec Sabini eē aio cōiiciāt: qb⁹ satis rn̄sū ēē existimo cū nulla hēant argumēta: qb⁹ ppositū firmare possint. Nos ut sabini helenā legēdā cōtēdimus. Iuppiter ex thaigete athlātis & pleiōes filios gēuit Lacedemonē: lacedemō amiclū: Amiclus argalū: argalus debalū: debalus Tyndar̄: Tyndarus ex Læda helenā & clytēnestrā. Itē mares gēinos: Castorē & pollucē, q̄q̄ in fabulis est ex ouis hos gēitos: qm̄ in olore uersus iuppiter cū Læda fuerit. Helēa postq̄ cōiūx Menela⁹ sptæ ĩcretā cōcessit Alexādri hospitis p epistolā amorē cognouit. q̄si offensa primū rn̄dēs obiurgat: deide ut pudorē tutet̄ illi⁹ suasiōes ĩfringere conat̄: sed q̄dā spgit semia: uñ nō oino illi⁹ amorē negligere uideat̄. Demū amātis uotū impletura: ut honesti⁹ ita tuti⁹ uisum est: si q̄d in desiderio erat nō lr̄is mandaret̄: sed Clymene & æthra comites fidissimæ exponerēt: q̄ de cōiugio sumeret spōsionē id cū fecissent cū Alexādro ad troiā abierūt. q̄q̄ ut dixim⁹: alii ad ptheū in ægyptū tēpestate delatos esse: atq̧ ab illo ablatas paridi cōtendūt.



Vnc oculos tua cū uiolarit epistola nostros: pricipiū accōmodatū ē: nā licet asper̄ uideat̄: nō tñ potiūdi desiderii spem tollit: q̄ faciūt: & q̄d epistolā legerit: & q̄d rescribat. ¶ Violarit oculos nostros: ĩdicat epistolā legisse. Violare puellar̄ ē quar̄ pudicitia pstituit. ¶ Gloria: seruatæ pudicitiæ dec⁹. ¶ Ausus es hospitii: dicit ĩ odiū ab audacia & temerata religione. ¶ Sacris te. hospitalitatis iura exprimit q̄ sub iouis tutela sūt: ueteres quā primū hospites excipiebāt ioui & diis aliis sacra facere cōsueuerūt. Id apd̄ Papi. Adrastus facit cū etheocla & tydeū excepisset. Idē uirgiliana Dido. cū troiāos suo fouisset hospitio q̄d ex Hōe. trāstulerūt: apd̄ quē pāthoni⁹ sacror̄ minister Alcinoi iussu qm̄ Vlyxes in pheaciā appulerat pocula oib⁹q aderāt ppinabat ut Ioui curæ sūt hospites: ut ille ait: & fulminū autori libaret. ¶ Sollicitare: adulterio ĩterpellare. ¶ Fidē ltiam lege & cōiugii spōsiōe firmatā. ¶ Scilicet iccirco: ut augeat cōtemptū. Irrisiōe utit̄ hospitalitatē exprobrās: nō iq̄t ob eā cām te hospitio fouim⁹: ut me stuprares.

Antiquorum ritus





SABIni poete epistola qua alexandro Helena respondet.

Vnc oclos tua cū uiolarit epistola nostros.
Nō rescribendi gl'ia uisa leuis:
Ausus es hospitii temeratis aduēa sacris:
Legitimam nuptæ sollicitare fidem.
Scilicet iccirco uētosa p æquora uectum:

VBER. Argumētum



Vnc oculos. ut alibi diximus. Scribit Ouidius in. ii. de arte. Quæ uoluit legisse: uolet rescribere amanti: Helena igitur lecta epistola Paridis cū ea delectata esset: licet ostendat se indignatā: nō potuit tñ nō rescribere: ita lenita est: & demulsa blādiciis Paridis: quas magno artificio contexuit. Rn̄det igitur epistolæ Paridis: & primū q̄dem oñdit se ualde iratam. q̄d Paris ausus sit eā talibus scriptis sollicitare. mox ita detegit ingeniū: ut det spē Paridi: & quodammodo ei aperiat cōsilium & uiam: ut possit ea potiri. ostenditur autem muliebre ingenium uarium & mutabile: & id q̄d Ouidi. in arte scribit. Forsitan & primo ueniet tibi littera tristis. Quæq̧ roget ne se sollicitare uelis. Quod rogat illa timet: quod nō rogat optat ut istes. dicit ergo. ¶ Cū tua epistola. qua conatus es alienare me ab amore mariti: & ad tuum sollicitare. ¶ Violarit: læserit. ¶ Non rescribendi: sunt qui ita dicant: gloria non rescribēdi est uisa mihi leuis. i. facilis. sed melius. ¶ Leuis pro uili & parua accipitur: uel certe sic uerius. gloria rescribēdi est uisa mihi: non leuis. i. nō parua. i. putaui magnā gloriam mihi fore rescribere tibi: quia affecisti me magna iniuria. ¶ Ausus: obiicit ei ingratitudinem: & pietatem: quod uiolauerit iura hospitii. ¶ Temeratis: uiolatis. ¶ Sacris: quia quando aliquis uir magnus excipiebatur hospitio Ioui & diis hospitalibus sacra fiebant: quod Virgi. ostendit. lib. primo æneI. cum Dido Aeneam excepit. Sic memorat simul Aenean in regia ducit Tecta: simul diuum templis indicit honorem. ¶ Sollicitare: commouere.

Leuis q̄d denotet

¶ Portu suo:spartanorum: nauale est post tenarō. Nauigāti ad pmōtoriū Maleā cithiū nūcupāt nauiū statio. ma- nu effosa ē.c.&.xl.stadiorum. ¶ Ora tæ.port⁹ lacōicus ad Tenaron pmōtoriū. ¶ Diuersa gē.id uidet' iterpositū eē:qm̄ Alexāder phryx barbarus erat a græcorum moribus alien⁹. ¶ Oppositas fo.clausum hospitiū. Nō inqt te ut pegrinū ppulimus. Nā tucydides scri. lex fuit Spartanorum pegrini in urbe Spartæ nō iterciperent'. ¶ Eēt iniu. adulterii dedec⁹ seqret'. ¶ Sic:tāta hospitalitate recept⁹. ¶ Rustica:rudis nimiū & iepta. ¶ Rustica sim sa.fatet' rusticitatē:q̄ obiectauerat paris:eāq; a pudore excusat. ¶ Tenor cōtinēs uiuēdi rō. ¶ Sine labe:culpæ offensa aut nota. ¶ Si nō ē tri.mores pacte i se tuet':refutatq; obiecta Thesei rapinā. ¶ Tristis:nō iracūdus:sed læt⁹:si ore læti tiā pfero. ¶ Torua sup.supbiā excludit q̄ i supciliis apparet nec iuenisse eminētiorē locū scri. Pli. aut ut solitaria manere t abruptionē. ¶ Sine cri.adulterii nota. ¶ Cœpto:tuo pposito.ut me rapias. ¶ Neptūi⁹ he.theseū itelligit quē se neptūi filiū apud Minoē iactasse scribit Hygi. fcmq; fuisse piculū ex piecto i mare ānulo.quē a Nereidib⁹ acceptū ad minoē rettulit. ¶ Bis quoq;:a te iterum. ¶ Nrm cri.ego in culpa fuissem. ¶ Fcō ex rapia. ¶ Fructū pe.me ut optabat nō uiolauit. ¶ Vlteri⁹:ultra oscula nihil a me hūit. ¶ Neqtia:imo desīta petulātia:quā iō obiurgat qm̄ paris dixerat:si reddēda fores aliqd tñ añ tulissem. ¶ Reddidit ita. Diod.& plutar.scribūt helenā itactā reddidisse. Sed Paris non ea usus desidia q̄primū ad helenā isulā appulit:q̄ ad summū terræ acticæ.iacet.cū helēa se iūxit & ob eā cām nomē sortitū eē scri. Stra. cū antea crana uocaret'. ¶ Et iuuenē:excusatio ab ætate:dign⁹ ingt uenia fuit:qm̄ iuuēis cū me rapuerit modeste se gessit. ¶ Ne qn̄ no.ut sp sinistro rūore i hoīum ore uerser. ¶ Nō tñ ira.sed ne dissimulata iracūdia amātis spē suggerit.nō.n.inquit queror q̄ a te amer:dubito ne simulato amore me deludas. ¶ Desit fiducia:non esse in te fidē existimem:aut facinus audere non confidam.

Excepit portu tænaris ora suo:
Nec tibi diuersa q̄uis e gente uenires:
Oppositas habuit regia nostra fores.
Esset ut hospitii merces iniuria tanti:
Qui sic itrabas hospes an hostis eras.
Nec dubito qn hæc cū sit tā iusta:uocet'
Rustica iudicio nostra querela tuo.
Rustica sim sane:dum nō oblita pudoris
Dumq; tenor uitæ sit sine labe meæ.
Si non est ficto uultus mihi tristis in ore:
Nec sedeo duris torua supciliis.
Fama tñ clara ē:& adhuc sine crīe uixi:
Et laudem de me nullus adulter habet
Quo magis admiror q̄ sit fiducia cœpto:
Spemq; thoro dederit quæ tibi cā mei.
An qa uim nobis neptūius attulit heros:
rapta semel uidor:bis quoq; digna rapi
Crimen erat nostrum si delinita fuissem:
Cū sum rapta:meū qd nisi molle fuit.
Nec tamē e facto fructū tulit ille petitū:
Excepto redii passa timore nihil.
Oscula luctando tm̄mō pauca pteruus:
Abstulit:ulterius nil habet ille mei.
Quæ tua neqtia est:nō his cōtēta fuisset:
Dii melius similis non fuit ille tui.
Reddidit itactā minuitq; modestia crimē:
Et iuuenem facti pœnituisse patet.
Thesea pœnituit:paris ut succederet illi:
Ne quando nomen nō sit in ore meū.
Nec tamē irascor quis.n.succēset amāti:
Si modo quē pfers nō simulat' amor.
Hoc quoq;.n.dubito:nō qd' fiducia desit
Aut mea sit facies nō bene nota mihi.

¶ Scilicet dictio ē apta ad hironiā & idignationē. ¶ Tænaris.lacōica. ¶ Oppositas.occlusas tibi. ¶ A gēte di.remota & q̄ nobiscū ñ hūisset cōsuetudinē. ¶ Iccirco:pp hāc cām. ¶ Vt iniu.q̄ paras mihi iferre. ¶ Eēt mer.i.remūeratio & pmiū. ¶ Tāti os.i.bñficii accepti a nobis. ¶ Sic ea itētiōe:ut mihi iniuriā faceres:& me abduceres. ¶ Hostis an ho.q.d. poti⁹ hostis. ¶ Nec du.i.scio qd' licet iuste de te conqrar:iudicabis me tñ rusticā:q̄ conqrar:Nec dubito qn hæc cū sit tā iusta uocet' d' eo:q me amet. ¶ Sim cōcedētis ē.dūp dū mō. ¶ Tenor pseuerātia. ¶ Sine la.sine macula:& infamia. ¶ Si nō.rñdet ei pti:q̄ dixit uultu nō cætera duro Perlege sed formæ cōueniēte tuæ.dicit.n.qd' si nō ē seueri & duri uult⁹:test tñ pudica. ¶ Torua:terribilis. ¶ Supciliis:qb⁹ oñdit' seueritas:Virg.cōueniēs latio pone supciliū. ¶ Vixi.legi & lusi.i.fui leta & iocata sū salua tñ pudicitia mea. ¶ Laudē de me.ut possit se iactar' de cōcubitu meo. ¶ Quo.q̄ re.q̄obrē. ¶ Cepti.audaciæ tuæ. ¶ Mei to.tori mei cōcubit⁹. ¶ Neptūi⁹ heros.i.These⁹ nepos. Neptūi. ¶ Attulit ui.f.i rapiēdo. ¶ Rapta se.a theseo. ¶ Bis:tēt a te. Aduertēdū ē qd' licet hi exēplū uideat' dessuader' Paridi:ne eā rapiat:tñ latēter ad icitādū positū ē. ¶ Delinita.i.blādiciis captata & illecta. ¶ Erat no.cri.i.fuisset mea culpa. ¶ Rapta.uiolēter abducta. ¶ Quid fu.me.i.qd potuit iputari mihi. ¶ Nisi nol.i. qd' nolui.& uolūtas mea nō fuit. ¶ E fa.i.ex rapia sua. ¶ Petitū:desideratū. ¶ Redii.ab eo discessi. ¶ Passa nihil excepto tiore q̄ nihil ab eo mali hūi.nisi qd' timui. ¶ Abstulit accepit. ¶ Luctādo:cōtēdēdo nō spōte mea. ¶ Nil mei.nil de me. ¶ Vlterius:ultra oscula. ¶ Quæ tua:dū simulat Helenā se dicere iniuriā Paridi:eū magis icitat:dicit.n.tu nō fuisses cōtēt⁹ his:qa uoluisses aliđ pter oscula.ordo ē. ¶ Neqtia.i.libido:ut neqtia ē:q̄ te nō finit eē senē. ¶ Quæ ē.tua.q̄ ē tibi. ¶ Nō fuis.cō.his.f.paucis osculis. ¶ Dii me.uoluerūt & cōsuluerūt mihi. ¶ Similis tui:ita pteru⁹ & libidiosus ut tu es:qa me uiciasset. ¶ Modestia.ipi⁹ thesei. ¶ Minuit cri.culpā rapiæ. ¶ Thesea pœ.iterrogatiue legēdū ē.q.d.an iō pœnituit. ¶ Et tu postea me rapes. ¶ Ne qñ.i.ut sp hoīes de me loquant'. ¶ Nec tñ ira.ecce more muliebri iā icipit cōciliari paridi:& ei blādiri. ¶ Quis:nisi stult⁹ & stulta. ¶ Præfers:oñdis. ¶ Nō si.i.nō est fictus:qa paris dixit Attulim⁹ flāmas huc nō iuenim⁹ illas. ¶ Dubito hoc.ne amor tu⁹ sit simulatus. ¶ Fiducia meæ pulchritudis.

ANTO. Nauale spartanorum ubi locorū fuerit Spartanorum lex cōtra hospites Argumēta supbiæ ubi uideantur. Fabula đ theseo

De helēa historia.

VBER. Scilicet dictio q̄ sit

Supciliū

ANTO. ¶ At peccant aliæ illud paridis resumit. An faciē culpa posse carere putas. Idonea ad tui argumēti firmamē tū apta. ¶ Matris in admisso: mōstrat exemplū suæ cāæ non cōuenire poterat inqt læda mater excusare cul-

Iouis fabula

pam ab errore: sed in nr̄a cā oia sunt apta nulla est excusatio. ¶ Admisso: peccato. ¶ Sub fal. ima. a Ioue q fal so se cygnū simulauit. ¶ Nil pos. nescis. cū oia sint apta nullū errorē afferre possum. ¶ Obumbret: celare pos sit. ¶ Vitiū adulterii scelus. ¶ Auctore: magnitudine iouis q fuit adulterii cā. ¶ Redēit: compēsauit. ¶ Felix: ad lædæ fœcūditatē respexit. ¶ Et genus & ꝓauos: sui gn̄is cōmēdatione Paridis iactantiā cōtēnit. ¶ Dom⁹ hæc: q̄ te hospitio suscepit quā tu contēnere uideris. ¶ No

Agamemnonis ꝓsapia

bilitate: antiqtate gn̄is. ¶ Iuppiter: ut ꝓau⁹ soceri: Honesta occupatio: Plistenes Helenæ socer natus ex Pelope: cuius auus fuerat Iuppiter ex pr̄e Tātalo: ut dixim⁹: Tyndareiq; genus: Tyndari ꝓgeniem recensuimus. ¶ I nūc: ihibet p cō cessionē: non inqt est phrygū genus cū nr̄o cōparandum.

Paridis geneologi.

¶ Quitus: de Priāo itelligit: q qntus erat a Ioue. Nā iuppiter Dardanū: Dardan⁹ erychthoniū: Erychthonius: trohū: Throus laomedontē: Laumedon priamū: Priāus Paridē genuit. ¶ Is iuppiter primus: qm̄ ex Læda & Ioue nata est Helena. ¶ Sceptra tuæ q̄uis. concedit phrygias opes: sed p recriminatiōem refellit: troianū impium opulētissimū fu-

Imperiū troianū a quo auctū fuerit

it: auctis ab Erichthonio diuitiis de quo Ho. mēinit. ¶ Barbara: si opulētia supamur: nō tn̄ barbari sumus. ¶ Epistola diues: q̄ diuitias pollicet. ¶ Moueret: i sn̄iam trahere. ¶ Ipsas deas: a maiori arguit. ¶ Fines pudoris: hōestatis lineā. ¶ Tu maior cā: tua cā nō ob diuitias flecterer. ¶ Atq; ea n̄ spno: rusticitatis notā euitare nitit: ē. n. mime urbanū uerbū oblata mūera cōtēner. ¶ Auctor q̄ p̄. fa. maioris eo momēti sūt mūera & pluris faciēda: quo q ipēdit est p̄stātior.

VBER. Pulcherrimū Terē. dictum

¶ Credulitas: facile credere. multæ. n. pp hoc sæpe decipiūtur. ¶ Verba ue. i. uirorꝫ. ¶ Carere fi. Terē. in andria. Fidelē haud ferme mulieri iuenias uirꝫ. ¶ At pec. qa dixerat lis ē cū forma magna pudicitiæ: dicit se uelle eē iter raras. i. iter eas q̄ seruāt pudicitiā. ¶ At pec. aliæ: obiectio. ¶ Quis ꝓhi: rn̄sio obiectiōis. ¶ Nā mea. qa Paris dixerat. Hæc tibi nēpe pr̄em furta dedere Iouē. ad hoc rn̄det: mr̄em posse excusari: qa decepta sit: se uero nullā posse hr̄e excusatōem iprudētiæ. ¶ Admisso: dlicto. ¶ Sub ima. cigni. ¶ Adulter: iuppiter. ¶ Possū nesci. nil. i. scio. qd peccē. neq; possū excusari p ignorātiā: nā duæ negatiōes affirmāt. ¶ Adūbret. tegat. ¶ Illa: talia excusatio. ¶ Vitiū. crimē suū. ¶ Redemit: recōpēsauit. ¶ Auctore: pp auctorē: qa Iuppiter. ¶ Fœlix i cul. i. bn̄ peccasse. ¶ Quo Io. i. q̄ magna excusatiōe: qa tu nō es Iuppiter: quo possim excusari. ¶ Qd ge. rn̄det ad id qd dixerat Phryx erat. & itē. Nō dabim⁹ certe socerꝫ tibi clara fugātē lumia. ¶ Hæc do. mea & menelai. ¶ Iuppiter. cōmēorat nobilitatē suā cū nobilitate mariti. ¶ Vt: quis. ¶ Proau⁹

Agamemnonis origo.

so. i. atrei. dixim⁹ supra Tātalū filiū fuisse iouis. Tātalus genuit pelopē Pelops atreū: uū agamēnō & menela⁹: lꝫ qdā eos plisthēis fuisse dicāt. ¶ Tidarei. pr̄is mei putaui. ¶ I nūc q. d. frustra iactas gen⁹ tuū. ¶ Priordia: initia. ¶ Suo. s. filio. ¶ Suspicio ueneror. ¶ Sed q ti. glo. ma. ē. i. sꝫ is quo tu potissimū gloriaris. qnt⁹ ē tibi i ordie & mihi est prim⁹. Iouē

Paridis stirps

aūt sigr̄at. nā Helēæ prim⁹ ē: qa ei⁹ pr̄. Paridi uero qnt⁹: qa Iuppiter genuit dardanū ex electra. Dardan⁹ erichthoniū. Erichthoni⁹ Troē. Tros ilū. ilus Laōedōta: Laomedō Priamū. Priam⁹ pari & reliquos filios: ergo qnt⁹ ē Iuppiter a paride exclusiue. ¶ Sceptra. rn̄det ad id qd dixerat sceptra pa

Sed qa crudelitas dāno solet esse puellis:
 Verbaq; dicunt uestra carere fide.
At peccāt aliæ: mr̄ onaq; rara pudica est:
 Quis ꝓhibet raris nomē iesse meum.
Nā mea qd uisa est tibi mr̄ idonea: cuius
 Exemplo flecti me quoq; posse putas.
Mr̄is in admisso falsa sub imagine lusæ:
 Error inest: pluma tectus adulter erat.
Nil ego si peccē possuꝫ nescisse: nec ull⁹:
 Error qui facti crimen obumbret erit.
Illa bene errauit uitiumq; autore redemit
 Fœlix in culpa quo ioue dicar ego.
Et gen⁹ & ꝓauos & regia noia iactas:
 Clara dom⁹ satis hæc nobilitate sua ē.
Iuppiter ut soceri ꝓauus taceat: & omne
 Tantalidæ pelopis tyndareiq; genus.
Dat mihi læda iouē cigno decepta pentē:
 Quæ falsaꝫ gremio credula fouit auē.
I nūc & phrygiæ claræ primordia gentis.
 Cumq; suo priamo laomedōta refer.
Quos ego suspitio: sꝫ q tibi gl̄ia magna ē
 Quintus: is a nr̄o sanguine prim⁹ erit.
Sceptra tuæ q̄uis rear esse potentia troiæ:
 Nō tamen hæc illis esse minora puto.
Si iam diuitiis loc⁹ hic numeroq; uirorꝫ:
 Vincit: at certe barbara terra tua est.
Munera tāta qdē ꝓmittit epistola diues:
 Vt possint ipsas illa mouere deas.
Sed si iam uellem fines transire pudoris:
 Tu maior culpæ causa futurus eras.
Aut ego ꝑpetuo famā sine labe tenebo:
 Aut ego te poti⁹ quā tua dona sequar.
Atq; ea nō sperno sic acceptissima semp:
 Munera sunt: autor quæ p̄ciosa facit.

rēs Asiæ: q̄ nulla potētior ora ē Finib⁹ imēsis uix obeūda tenet &c. ¶ Hæc nr̄a græca. ¶ Si iā diui. qa Paris dixerat O quotiēs dices q̄ paup Achaia nr̄a: Vna dom⁹ quis urbis hēbit opes: dicit qd si terra sua uincit diuitiis: saltē n̄ hꝫ qd n̄ ē barbara. sic terra troiana. ¶ Mūera. dixit. n. ipē Dona parēs: frēsq; & cū gēitrice sorores &c. ad h̄ rn̄det: qd si uellet ei obseq: faceret poti⁹ ei⁹ cā: q̄ cā munerꝫ: qa turpiter igenuū mūera corp⁹ emūt. ¶ Trā-

Snia pulcherrima

sire fi. pu. i. uerecūdiæ: & ē s̄mo Cice. ad Luceiū: Nā q semel uerecūdiæ fines trāsierit &c. ¶ Nō sp. i. accepta & grata hēo. liptote ē. Vir. Mūera nec spno. ¶ Mūera sūt: autor q̄ p̄ciosa facit sn̄ia ē color: & ē sensus q̄ auctor. i. ille q. dat. ¶ Facit p̄ciosa: facit digna: nā mūera ꝓ dignitate dātis p̄ciū capiūt. ¶ Sūt acceptis. sūt gratissima.

¶Plus multo q amas:magis tuo amore q̃ diuitiis ad amādū moueor.¶Spes tua:q̃ ē ut me abduceres cōiu gē.¶Per lō.aqs:p tātā nauigationē:ex Troia p hellespontū in laconiā usq.¶Illa quoq ap.amoris signa:q̃ paris dederat:recēset ut a cā arguat se allici posse ad amādū.¶Improbe:iprobū dicius q ī petēdo audaciusculꝰ ē.¶Experiar dis.nō itelligere tētē.¶Noto optie calleo.¶Instātes:pspectū urgētes.¶Ferūt itueri patiūtur:tāto obruitu me lustras ut uix tuoꝝ oculoꝝ aciē itueri patiar.¶Pene loquēte:qm̄ eo adeo apta erant signa ut itelligerent pinde atq loq̄reris.¶Nec uox falsa:qm̄ nullo afficeris pudore.¶In orbe mēsæ:romanæ

ANTO. Improbus quis sit: Romanorū mensę cuiꝰ materiæ fuerit:

Plus multo est qđ amas: q sum tibi cā laboris:
Quod tā per longas spes tua uenit aquas.
Illa quoq:apposita q̃ nūc facis iprobe mensa:
Quāuis experiar dissimulare noto.
Tu modo me spectas oculis lasciue ꝓteruis:
Quos uix instantes lumina nostra ferunt.
Et modo suspiras:modo pocula ꝓxima nobis
Sumis:quaq bibi:tu quoq parte bibis.
Ah quotiens digitis quotiēs ego tecta notaui:
Signa supercilio pene loquente dari.
Et sæpe extimui:ne uir meus illa uideret:
Non satis occultis:erubuiq genis.
Sæpe uel exiguo uel longo murmure dixi:
Nil pudet hunc:nec uox hęc mea falsa fuit.
Orbe quoq in mensæ legi sub noīe nostro:
Quod deducta mero littera fecit:amo.
Credere me tamen oculo renuente negaui:
Hei mihi.iā didici sic quoq posse loqui.
His ego blanditiis si peccatura fuissem
Flecterer:his poterāt pectora nostra capi
Est quoq cōfiteor:facies tibi rara:potestq.
Velle sub amplexus ire puella tuos.
Altera sed potius fœlix sine crimine fiat:
Quā cadat externo noster amore pudor.
Disce meo exemplo formosis posse carere:
Est uirtus placitis abstinuisse bonis.
Quā multos credis iuuenes optare qđ optas
Qui sapiūt:oculos an paris unus habes.
Nō tu plus cernis:sed plus temerarius audes:
Nō tibi plus cordis:sed minus oris adest.
Tunc ego te uellem celeri uenisse carina:
Cum mea uirginitas mille petita procis.
Si te uidissem primus de mille fuisses:
Iudicio ueniam uir dabit ipse meo.

ꝓciosiores mēsæ rotūdæ fuerunt ex citro arbore ut scri.Liui.¶Sub nostro noīe:de meipsa itellexi.licet sub alio noīe factū fuerit.qđ indicat cū dicat Alexāder.Indiciūq mei falso sub noīe feci. Ille ego si nescis uerꝰ amator erā.¶Deducta:expssa:& continēter adiūcta.¶Oculo renuēte:iteꝝ p nutū negāte.¶Sic:oculoꝝ nutibꝰ.¶Capi:ī amorē tuū allici.¶Est quoq cōfi.cōcedēdū ē qđ negari nō pōt.¶Sed inueniēda cōtra.uñ aduersarii rōnē refellamꝰ:uñ honestatē formæ ꝑponēdā eē contēdit.¶Rara:cui similis uix alia repiat.¶Pōt uel.optare debet. ¶Fœlix.tuo cōiugio beata.¶Est uirtꝰ:suasio ab hōesto ire cōtra appetitū fortitudo ē.¶Quod optas multi ꝓci cōspirāt in tuū desideriū.¶Nimis oris:plurimū ī loqndo audaciæ.¶Si te ui.Tyndarꝰ cū multi peterēt helenæ cōiugiū ne qs offenderet:dedit ex cōsensu oīum helenæ optionē:ut quē uellet eligeret pstito iureiurādo se illi opitulaturos quē elegisset illa Menelaū sibi desūpsit:& iō in bellū troianū cū illo cuncti iureiurando: adstructi conferunt ut scribit Tucydides.

Helenæ cōiugium iureiurando affirmatum

¶Plus multo.s.ē mihi. ¶Qđ amas.i.multo pluris facio amorē tuū.¶Per tā lō.aqs:qa dixit supra attulimꝰ flāmas huc nō īuenimꝰ illas:hæ mihi tā lōge cā fuere uiæ.¶Illa quoq:rñdet ad id qđ dixit. Ah quotiēs aliquē cātaui poꝰ amorē.&c.q̃ sequunt.¶Instātes:fige aspiciētes.¶Nr̄a lu.uix fe.qa uix possū tm̄ tenere oculos ī tuos:q̃ntū tu tenes eos fixos ī me.¶Et mō suspiras:nā ipse dixit: Sæpe dedi gēitus. ¶Qua parte bibi:signū est.n.amoris ea pte poculi bibere.q̃ alius biberit.Oui.in.i.amoꝝ ad amicā:q̃ tu reddideris:ego primꝰ pocula sumā. Et q̃ tu biberis hac ego parte bibā idē ꝑcipit in.ii.de arte.Fac primuz rapias illius tacta labellis Pocula:quaq bibit pte puella bibas.¶Digitis:manu. ¶Supcilio poe.lo.i.ita declarāte aīum tuū ac si locutꝰ eēs.ipe in amoribꝰ.Verba superciliis sine uoce loquētia dicā.idē in.ii.de arte.Multa supciliis:multa loq̄re notis.¶Erubui:puduit me. ¶Notis:signis.nō satis occultis.i.nimis manifestis. ¶Exiguo murmure.tenui & submissa uoce:ne audirer.¶Hūc:paridē.¶Nec uox fuit falsa.i.& uera dixi. ¶In orbe mēsæ.i.mēsa:q̃ rotūda fiebat apud antiquos.Iuue.magnos nisi sustinet orbes.Grāde ebur. ¶Diducta:diuisa Oui.i amori. Verba leges digitis.uerba notata mero idē i.ii.de arte. Blādiciasq leues tēui pscribere uino.Vt dn̄az i mēsa se legat illa tuā. ¶Renuēte nutu tibi rñdēte.¶Flecterer:mouerer.inducerer.¶Si fuis.pe.i.si uoluissē fallere fidē cōiugii. ¶Est quoq.ad id qđ dixit.Nec puto collatꝰ formas Menelaꝰ & ānis.Iudice te nobis añferēdꝰ erit. ¶Vel. le:optar.¶Fœlix:q̃ hēat talē maritū q̃lis es tu.¶Sine cri.sine culpa.i.altera q̃ ñ sit nupta.¶Cadat:peat. ¶Externo pegrio:q̃lis tu es.¶Meo ex.q̃ licet nō hēaz maritū pulchꝛ:tñ eo sū cōtēta.¶Est uir.snīa ē.¶Placitis:q̃ placuerūt ē.n.pricipiū:nō aūt legēdū ē placidis:quā multos.i.qđ.q.d.plurimi sūt.¶Qui sa.i.q itelligūt & cognoscūt.¶An unꝰ.i.an solꝰ.q.d.nō.¶Plꝰ cer.i.plꝰ uides quā alii.¶Sed plꝰ audes.i.audaciores aliis. ¶Cordis itellectꝰ & sēsus.¶Minꝰ oris:minꝰ uerecūdiæ:cuiꝰos.i.facies testis est.¶Tūc ego dicit qđ uellet eū uenisse ad petendum ipsam uxorem cum erat nubilis:& a multis petebat:qa ꝑposuisset eū oibus.¶Vir Menelaus pcet mihi:si hoc dico.qa ēt ꝑposuissez te ei.¶Ad te dicit eū nūc sero uenisse:qa iā est coniūcta & dicata alii.

VBER. Placitus paticipiū

ANTO. ¶ Ad possessa:ad eam quæ alterius est possessoris. ¶ Vt tamen optarem:excusat uoluntatem licet mollis ui deatur. ¶ Quamuis optem tuum coniugium:non tamen Menelai thalamum odi. ¶ Auellere: Vellicare:sol licitare. ¶ Sortem:coniugii uices. ¶ Tueri:in tua honestate seruare. ¶ Spolium pudoris:noli me inquit pu dicitia spoliare sumpta a militibus methaphora qui in uictoria hostes spoliant. ¶ At uenus hoc pacta est:Sua sionem paridis ex auctoritate deorum præponit. ¶ Pacta est:meum coniugium promisit. ¶ Nudas:iudicatu rus. Paris de dearum forma illas nudatis corporibus uoluit conspicari: quod Homerus in iliade retulit.

Paridis iudicium

¶ Credere uix equidem:propositum id non refellit: sed uerborum ambitu concedit. ¶ Formam: tuo iu dicio pulchritudinem mādasse. ¶ Vtq; sit hoc uerū: esto quod iudicaris de illarum forma. ¶ Precium iu dicii:nego uenerem præmium uictoriæ tibi me ꝑpo suisse. ¶ Fiducia corporis:non ita in mea forma cōfi do. ¶ Vt me maxime dona: ut existimē ꝓ sūmo pre mio dari debere. ¶ Teste dea:ex ueneris testimonio & iudicio. ¶ Contenta est:satis laudata uidetur & ul tra opiniōem si hoīes meam laudarint formam: nō tñ dii. ¶ Laudatrix Venus est insidiosa mihi:id mihi uidetur fictum quod me Venus laudarit. ¶ Sed nihil insinuo non dissimulabo:aut uerborum longo am bitu utar:sed aperte dicam. ¶ Faueo:gratæ sunt mi hi tuæ laudes:fauemus.n.his quorum officium gra tum est:unde & fauere lingua est:cum in re læta pre camur. ¶ Succense:me non grauiter feras: si non du car facili credulitate. Succensere est his:qui officium ut consueuerunt amici nō ꝑstiterūt. Irascimur qbus iniuria lacessiti sumus. ¶ Prima mea est igit̃ hac diui sione qcquid insinuauerit detegit:duo me inqt ma xime delectant:& ꝙ Venus me laudarit:& tu cūctis ꝑposueris. ¶ Bonis: pulchritudini & corporis doti bus. ¶ Virtus:quā pallas:præposuit. ¶ Regnum:id Iuno obtulit. ¶ Ferrea crede mihi nō sum : sed ama re recuso trāslationem hanc necessariam fuisse scri. Fa,nam cum uerbis propriis deficeremus, unde ob stinatos hoīes notarem⁹: qd̓ saxi erat illis tribuim⁹: duros asperosq; & ferreos appellauimus.

Succēsere & irasci in quo differant

VBER. ¶ Ad pos:ad ea gaudia:q alioꝝ sūt. ¶ Præreptæ:ꝑoc cupata:nā talia sūt pri⁹occupātiū. ¶ Lēta:pigra. ¶ Al ter:menela⁹. ¶ Vt tñ dicit qd̓ quis libēter fuisset ei⁹ cōiunx:si uenisset ī tpe:tñ nō ē sic iuita & male libē ter cū menelao ut nūc optet eē cōiunx Paridis. ¶ Vt optarē.i.cuperē. ¶ Desine:repellit eū a se: ne āpli⁹ eā uerbis sollicitet. ¶ Cōuellere:cōmouere:labefactare: & facere uacillare. ¶ Molle:muliebre: & ꝑ cōsequēs mutabile. ¶ Ne noce mi.sollicitādo me. ¶ Quā me: sine ꝑmitte.patere.me tueri.ſuare. ¶ Sortē:cōditio nē. ¶ Spoliū:rapinā. ¶ Turpiter.i.cū infamia mea. ¶ At Venus:ad id quod dixit.pollicita est thalamo te Cytherea meo. ¶ Et in altæ uallibus Idæ.pp illud Dumq; tuo possem circundare bracchia collo Con

Ad possessa uenis præreptaq; gaudia serus:
Spes tua lenta fuit:quod petis alter habet.
Vt tamen optarem fieri tua troica coniunx:
Inuitam sic me nō menelaus habet.
Desine molle precor uerbis cōuellere pectus
Neue mihi:quā tu dicis amare:noce.
Sed sine quā tribuit sortē fortuna tueri.
Nec spolium nostri turpe pudoris habe.
At uenus hoc pacta ē:& in altæ uallibus idæ.
Tres tibi se nudas exhibuere deæ.
Vnaq; cum regnū belli daret:altera laudem:
Tyndaridis coniunx tertia dixit eris
Credere uix equidē.cœlestia numina possum:
Arbitrio formam supposuisse tuo.
Vtq; sit hoc uerū:certe pars altera ficta est:
Iudicii precium qua data dicor ego.
Nō est tanta mei fiducia corporis:ut me
Maxima teste dea dona fuisse putem.
Cōtenta est oculis hoīum mea forma ꝓbari:
Laudatrix uenus est insidiosa mihi.
Sed nihil infirmo:faueo quoq; laudibus istis:
Nam mea uox quare qd̓ cupit:esse neget.
Nec tu succense nimiū mihi creditus ægre.
Tarda solet magnis rebus inesse fides.
Prima mea ē igitur ueneri placuisse uoluptas:
Proxima me uisam præmia summa tibi.
Nec te palladios:nec te iunonis honores:
Auditis helenæ præposuisse bonis.
Ergo ego sū uirtus:ego sū tibi nobile regnum:
Ferrea sum:si non hoc ego pectus amē.

tempta est uirtus Pallade dāte mihi Cum uenus & Iuno Pallasq; in uallibus idæ Corpora iudicio supposuere meo. ¶ Vna Iuno. ¶ Altera:Pallas. ¶ Tertia: Venus. ¶ Tyndaridis:Helenæ. ¶ Arbitrio : iudicio. ¶ Vt quamuis. ¶ Altera pars:quam dicis scilicet quod ego dicar.data. ¶ Precium : idest merces & remuneratio. ¶ Iudicii:quod pro Venere tulisti. ¶ Non est:idest non tantum confido meæ pulchritudini:ut credā me da tam tibi a dea pro maximis donis:quæ tibi dari potuerunt. ¶ Contenta est.i.satis est mihi quod homines & mortales laudēt pulchritudinē meā sed quod uenus laudauerit:ut dicis uereor ne decipiar. ¶ Insidiosa:frau dē parans. ¶ Infirmo:nego. ¶ Faueo:assentior. ¶ Quod cupit esse.s.pulchra. ¶ Nec tu sensus est:nec tu irasce re mihi:si uix credo tibi:quod iudicio Veneris ego sim estimata pulcherrima. ¶ Tu creditus:de his quæ de me dicis. ¶ Nimium ægre:nimium difficile. ¶ Nec succense:nec irascere. ¶ Tarda:idest magnæ res non cito solent credi.est autē sententia rhetorica. ¶ Prima:præcipua. ¶ Proxima:secunda. ¶ Me uisam tibi:me putatā & iudicatam. ¶ Summa subaudi:mihi uoluptas. ¶ Te non præposuisse honores palladios quos pallas offe rebat. ¶ Bonis auditis Helenæ:idest pulchritudini meæ:quam nūq; uideras:sed tātum audieras. ¶ Ego sum uirtus &c.idest ergo me pro uirtute me pro regno quod a Iunone promittebatur accepisti. ¶ Sim pro ero.

Snīa pulcherrima

¶Sed amare repugno: amorē fassa ī eo difficultates notat: primū difficultatis cām in paridis psonā reiiciēs. ANTO.
¶ Vix pu. dubio ſmōe usa ē: ne oīno amātē excludere uideaf. demū ī illi⁹ ſniam accessura. ¶ Quid bi. a simili auget difficultatē. ¶ Bibulū: aridū: nā qd' aret facile humorē haurit. ¶ Spē: nō ē ſpandū fruct⁹ cōseq. ¶ Locus ipe si natura solū sit sterile. ¶ Sū ru. a nouitate rei tertiā difficultatē notat. ¶ Ad ue. fur. ad amorē. ¶ Nulla ar. dolos ī amore eē cleretà lena apd' Plau. qb⁹ alliciāt amātes his notat uersib⁹ ī asinaria bñ salutādo cōsuescūt cōuellādo blāditer. osculādo oratiōe uinula uēriscula. si papillā ptractauit haud ē ab re aucupis. Suauiū si sū pserit sūer eū licet sine retib⁹. ¶ Tacito: occulto. ¶ Fœlices: cū suspirio legēdū qd' idicat iā ī amore psuasū eē: ita ut rei facilitatē desideret. ¶ Vs⁹ amoris: expiētia. ¶ Difficilē cul. cū facile sit peccare mihi tñ difficile uī. ¶ Ipe ma. me. ē: difficultas ex formidine: q̄ orit ex sinistro rumore: formido mihi ē ipedimēto. ¶ Iā nūc: añ patratū facin⁹ patos a tpe. ¶ Cōfūdor: nescia sū qd agā. ¶ Nris uul. id de culpa facit cōsciētiā ut q̄ maxie ī occulto sūt: ī ore hoium uersari suspicemur hoc qđ ī nos oēs coniiciāt oculos. ¶ Quasdā uo. de nro amore rūores. ¶ Cur de. seqre poti⁹ rapti⁹ extulit qd aī hēret. ¶ Nō ma. qm̄ quāuis absit: nō tñ oīa audeř licet: uult. n. custodē sibi appositū fuisse signare. ¶ Re co. menelai discessū a necessitate tuet: quē sim plicitate paris dānarat. ¶ Magna cā: ea erat ut diuiderenf ī creta atrei bōa. ¶ Dubitaret: de discessu ī ambiguo eēt. ¶ Fac re. eas. hoc omie ad discessū iuitauit. ¶ Erit pari. troiāi hospitis curā gerā. ¶ Cūcta. ea ēt q̄ min⁹ hōesta sī. ¶ Custodiat: custodiā adhibuerit. Bibulus quid sit Amatum blādiciæ

Ferrea crede mihi nō sum: sed amare recuso
 Illum: quem fieri uix puto posse meum.
Quid bibulū curuo pscindere littus aratro:
 Spēq; sequi coner. quā locus ipse negat.
Sum rudis ad ueneris furtū: nullaq; fidelem
 Dii mihi sunt testes lusimus arte uirum.
Nūc quoq; q̄ tacito mādo mea uerba libello
 Fungit' officio littera nostra nouo.
Fœlices quibus usus adest: ego nescia reꝝ
 Difficilem culpæ suspicor esse uiam.
Ipse malo metus est: iam nūc cōfundor: & oēs
 In nostris oculos uultibus esse reor.
Nec reor hoc falso: sensi mala murmura uulgi
 Et quasdam uoces rettulit æthra mihi.
At tu dissimula: nisi tu desistere mauis:
 Sed cur desistas: dissimulare potes.
Lude: sed occulte: maior nō maxima nobis
 Est data libertas: quod menelaus abest.
Ille quidē pcul est ita re cogente profectus:
 Magna fuit subitæ iustaq; causa uiæ.
At: mihi sic uisum ē ego: cū dubitaret an iret:
 Quā primum dixi. fac rediturus eas.
Omine lætatus dedit oscula. resq; domusq;
 Et tibi sit curæ troicus hospes ait.
Vix tenui risum. quē dum cōpescere luctor:
 Nil illi potui dicere præter erit.
Vela quidem uentis cretē dedit ille secundis.
 Sed tu non ideo cuncta licere puta.
Sic meus hic uir abest. ut me custodiat absēs.

¶Ferrea. dura. ihumana. ¶ Si nō amē hoc pcē⁹. i. ta lē aīum tuū: & ita oñdit qđ dixim⁹ supra ī epistola paridis mulieres laudib⁹ suæ pulchritudis delectari. Delectāt ēt castas pcōia formæ. sed qa dixit se eē ferreā nisi amet talē in se aīu; posset dicere Paris q̄re ergo nō amas me: rñdet dicēs: se nolle amare eū: quē uix sperat unquā posse eē suū. sed cū dixit uix dedit aliq̄ spē: nō. n. oīno negauit se putare. ¶ Quid bi. ex similitudīe oñdit. nō eē sibi sequēdū amorē Paridis cui nō sit possibile morē gerere. ¶ Quid coner⁹ qd tēptē. ¶ Bibulū: epithetō littoris & harenæ. ¶ Spē quā lo. ipe neget: q̄ naturaliter ex ipo loco nō possit hēri sed p hāc similitudinē itellexit amorē paridis. ¶ Sū ru. adducit rōnes q̄re hæc spes uideaf negari. & arguit a morib⁹ suis & añ acta uita. ¶ Rudis: noua iperita. ¶ Lusim⁹: decepim⁹. Vir. Quid natū toties crudelis tu quoq; falsis ludis imaginibus. ¶ Nulla arte. nulla fraude. nūq̄ decepi maritū meū. ¶ Dii mi. sūt te. i. dii sciūt. & ē parēthesis. ¶ Nūc quo. dicit se nūq̄ añ scripsisse ad aliquē aliū. ¶ Tacito li. secretæ episto. ¶ Nouo iusitato. ¶ Vsus. i. experiētia: & exercitatio. ¶ Nescia: iperita. ¶ Suspicor ui. dif. qa q habitū fecit ñ peccādi nescit qūo icipiat peccare. ¶ Ipe me. est ma. i. timor iā nocet mihi. ¶ Iā nūc: añq̄ peccē. ¶ Oēs ocu. eē ī meis uulti. i. puto oēs me iā respicere: & hře oculos in me cōuersos: & dicere. hæc ē q̄ maritū decepit: q̄ ē adultera. ¶ Falso sine cā. ¶ Sēsi pcepi itellexi. ¶ Murmura: susurros quosdā de me. ¶ Aethra: comes mea. ¶ Quasdā uo. q̄ de me & te dñr. ¶ Dissimula: occulta. & oñde nihil eē. ¶ Nisi tu ma. i. poti⁹ uis. ¶ Desistere: cessare ab amoř meo. ¶ Sed cur de. latēter oñdit sibi gratū eē qđ pgat. ¶ Occulte: caute. ne aliqs aduertat. ¶ Maior: qa paris dixerat. Sed tibi & hoc suadet reb⁹ nō uoce marit⁹ Ne ue sui furtis hospitis obsit abest. rñdet ipe se eē aliq̄to ī maiore libertate q̄ si marit⁹ adeēt: sed nō tñ hře maximā: ut possit facer qđ uelit: maior. q̄ si adeēt. ¶ Sed nō ma. qa ēt obsuor. ¶ Ille: me ne. ¶ Procul: lōge. ¶ Re co. i. necessitate exigēte. ¶ Viæ: pfectiōis ei⁹. ¶ Sic ui. ē. s. eē eūdū. ¶ Cū du. an iret: oñdit menelaū sine cōsilio suo nō discessisse. ¶ Reditur⁹: q̄primū. i. celeriter ē. n. quāprimū una dictio cōposita. ¶ Lætat⁹ omi. i. accipiēs p bono omie qđ ego dixissē ei: ut iret. ¶ Res p̄rimoniū nēm. ¶ Dom⁹: familia. ¶ Troic⁹ hos. paris. ¶ Sit ti. curæ: & hoc ē qđ Paris dixit eū mādasse: cū dixit. Id ei mādo tibi dixit itur⁹ Curā p nobis hospitis uxor agas. ¶ Vix te. ri. cū uidi eū ita stultū: ut mihi cōmēdaret eū: q sibi noceř posset. ¶ Cōpesceř: cohibeř. ¶ Luctor: nitor. ¶ Erit. i. fiet hoc ē erit mihi cōmēdat⁹. ¶ Cretē: deest i. ¶ Iō ob hāc cā; s. qa absit. ¶ Licere cū. i. oīa eē tibi licita: satis. n. tibi eē debet si potēs me uidere & alloq: neq; debes ulteri⁹ sperare licere tibi. ¶ Absens. i. ēt absēs. VBER. Quāprimū q̄ dictio sit

ANTO. ¶ Lōgas manus: quæ ēt remotissima custodire possunt. ¶ Fama: nominis celebritas. ¶ Est oneri: difficultatē parit. ¶ Eadē gloria: pulchritudinis frequēs fama: & seruati pudoris decus. ¶ Verba dedisl. nō seruasse ab ineunte ætate sine labe: sed deceptā uiolasse pstaret. ¶ Dare uerba: est cū factis dicta nō cōsentiūt qd' terētianus seru⁹ idicat: cū dicit: cui uerba dare difficile est. Credidit: fidē adhibuit: nouit recte actā uitā & pbatos mores. ¶ De facie sola pulchritudo illū timere cogit: cū cætera meæ uitæ pbet. ¶ Præcipis: suades ad tpis opportūitate. ¶ Dixerat. n. paris. Vteř mādātis simplicitate uiri. ¶ Et libet. cōcedit suasionē sed differri fcm: qm̄ adhuc pēdeat aīus culpæ desuetudine. ¶ Exacta: firmata pēdebat adhuc. ¶ Et uir abest: cōmoditates repetit ex snīa paridis: ut facile ondat se iturā in ei⁹ snīa. ¶ Me miserā ad culpæ memoriā suspirat. ¶ Male: nō honestū turpe ē adulteriū suadere. ¶ Bn̄ sub hōestatis specie: uellē inqt q ex uolūtate turpe ēt ut q̄dā necessitate fieri posset: uñ iudicaret hōestū. ¶ Rusticitas: timiditas & i amore difficultas. ¶ Vtilis: qm̄ culpā diluere possunt. ¶ Sic: p uiolētiā & iniuriā. Esse fœlix: tuo cōiugio beata. ¶ Dū nou⁹ est cœpto: anceps in paridis fide adhuc amori repugnat. ¶ Cœpto q nūc nos inuasit: facile. n. amor reprimit: si anteq̄ inualescat: abiicere conabimur. ¶ Flāma recēs: cū primū ignis incēdit. ¶ Certus in hospitib⁹: ecce aperit uñ orit timor: quo ad ipugnādū dū ad amorē ipellebat: hospites inquit fidem amantibus non seruant: argumēto usa a conditione: & inconstantia.

Date uerba qd sit

// An nescis longas regibus esse manus
Fama quoq est oneri: nā quo cōstantius ore,
Laudamur uestro iustius ille timet.
Quę iuuat ut nūc ē. eadē mihi gloria dāno est
Et melius famæ uerba dedisse fuit.
Næc qd abest. hic me tecū mirare relictam
Moribus & uitæ credidit ille meæ.
De facie metuit. uitæ confidit: & illum
Securū probitas. forma timere facit.
Tpa ne pereāt ultro data pcipis: uterq
Simplicis utamur cōmoditate uiri.
Et libet: & timeo. nec adhuc exacta uoluntas
Est satis. in dubio pectora nostra labant.
Et uir abest nobis. & tu sine cōiuge dormis.
Inq uicē tua me. te mea forma capit
Et lōgæ noctes. & iā sermone coimus.
Et tu. me miserā. blandus. & una domus.
Et peream si non inuitent omnia culpam.
Nescio quo tardor. sed tm̄ ipsa metu.
Quod male psuades: utinā bn̄ cogere posses
Sic mea rusticitas excutienda foret.
Vtilis interdum est ipsis iniuria passis.
Sic certe fœlix esse coacta forem.
Dū nou⁹ est: cœpto potius pugnem⁹ amori:
Flāma recens parua sparsa resedit aqua.
Certus in hospitibus nō est amor: errat ut ipsi
Cūq nihil speres firmius esse fugit.

VBER. ¶ Regibus principibus qualis ipse est. ¶ Lōgas manus. lōgā ptātem. ēt in locis remotis. ¶ Fama quoq: dicit se ēt terreri metu ifamiæ. ne dicať adultera: qd' derelicto marito legitimo: secuta sit amatorē. ¶ Est oneri. i. affert onus & obligationē quādā pudice uiuēdi. ¶ Quo: q̄to. ¶ Cōstātius: firmi⁹. ¶ Vestro ore. i. uerbis oium uirorꝝ. ¶ Iustius deest eo. i. tāto: quāto n. aliq mulier magis laudať: tāto magis de ea timendū est: nā sola miseria caret inuidia. ¶ Quæ iuuat: latenter inqt qd' libēter peccaret: si auderet: dicit enim gloria: meæ famæ & honestæ uitæ. ¶ Quæ iuuat: q̄ delectat me. ¶ Vt. i. sicut. ¶ Nūc est. i. honesta ut nūc est. ¶ Est mihi dāno: qa iniicit mihiruborē faciendi qd' a me petis: qd' eēt utilius. ¶ Et melius foret. i. utilius mihi esset. ¶ Dedisse uerba famæ. i. decepisse ipsam famā: & me nō esse talē: qualē fama pdicat: hoc est: meli⁹ eēt nō obseruare fidē marito. Date uerba: ē decipere. ¶ Credidit: cōfisus est. ¶ Moribus: meis hōnestis. ¶ Et uitæ aň pspectæ. ¶ De facie metuit. i. pulchritudo mea facit illū timeř & suspicari de me: sed uita cognita honesta facit illū cōfidere. ¶ De facie. i. ppter faciē & pulchritudinē. ¶ Securꝝ: sine cura & timore. ¶ Tēpora ne pereāt: ad id quod dixerat Paris Vt te nec mea uox: nec te me⁹ icitet ardor. Cogimur ipsius cōmoditate frui. Aut erim⁹ stulti &c. rn̄dēs dicit. ¶ Et libet. i. cupio ¶ Et timeo. ¶ Volūtas: legēdū est nō uoluptas. ¶ Nec adhuc ē exacta. i. satis pfecte deliberata. ¶ Labāt: uacillāt. ¶ Indubio: incerto: utrū debeā uiri cōmoditate absentiæ uiri. ¶ Et uir abest: rn̄sio ē ad id qd' dixit. Sola iaces uiduo tā lōga nocte cubili. In uiduo iaceo solus & ipe toro. ¶ Inuicē uicissim. i. tu me amas: & ego te. ¶ Et noctes lōgæ. s. sūt. ¶ Et iā coim⁹. i. cōiungimur: & simul sum⁹. ¶ Sermōe: simul loqndo. ¶ Et tu blādus: subaudies. ¶ Et dom⁹: in qua sum⁹. ¶ Et una. i. ambo sum⁹ in eadē domo. ¶ Me miserā: p interpositionē legēdū ē: & ē dolētis. ¶ Pereā: q̄si iurātis est. i. moriar. ¶ Si oīa quæ i parte tua sūt. ¶ Nō iuitāt me ad sequēdū te. ¶ Nescio quo metu. q. d. etiā si sit sine ratiōe. ¶ Bene cogere: qa cupiūt puellæ cogi. ¶ Quod male. i. uix. ¶ Persuades: tua epistola: & ratiōib⁹ ad me scriptis. ¶ Rusticitas: rusticus: pudor. Ipse de arte: & si rusticitas nō uetat ipa rogat. ¶ Excutiēda: eiiciēda: repellēda. ¶ Ipsis passis. i. his q eā passi sunt. ¶ Sic: scilicet inferēdo iniuriā. ¶ Ego forē coacta eē fœlix. i. cogerer habere: ea bona quæ mihi pmittis: & p te mihi cōtingere possunt. ¶ Dū nouus est: ostēdiť mutabilitas muliebris: posteaq̄. n. significauit se cupere quod paris suadebat: nūc hortať: ut potius desistat ab amore: dū nōdū est uehemēter auctus: & multis exēplis: rationibusq pbat: quare nō debeat sequi Paridē. ¶ Pugnem⁹: resistamus. ¶ Flāma: pbatio a simili quod amor incipiēs facile possit extingui: sicut ignis nou⁹ pauca aqua extinguitur. ¶ Certus: firmus: & est sentētia rōnē continēs. ¶ Hospitib⁹: peregrinis nō habentib⁹ certū domiciliū. ¶ Errat: uagať amor. ¶ Vt ipsi hospites. ¶ Fir. stabili⁹.

Date uerba

Mulierꝝ icōstantia

¶Hypsiphyle testis:exẽplo incõstantiã ꝓbat.Iason hypsiphylẽ reliq̃t Theseus ariadnã.¶Nõ exhibitis:q̃ nõ fuere seruati ex fœdere.¶Oenonẽ:destitutã se a paride Oenone sua epistola cõquesta ẽ.¶Adde quod ut cupias:incõstãtiã arguit a necessitate.¶Expediẽt:parãt tibi nauigãdi necessitatẽ.¶Nox sperata:qua mecũ futurus es.¶Cursib⁹in mediis:ab auriga trãslatio est:in medio inq̃t amoris gaudio.¶Nouitatis:nouarũ cogitationũ:q̃les nouũ amãtẽ subire cõsueuerũt.¶An sequar:trãsit ad eã paridis suasionẽ q̃ ẽ troica classis adest armis instructa uirisq̃ iã faciẽt celeres remus & aura uias.¶Nõ ita cõtẽno:a fama id fieri nõ posse mõstrat.

ANTO. Viroꝝ incõstantia

Hypsiphyle testis:testis minoia uirgo.
In non exhibitis utraq̃ iusta thoris.
Tu quoq̃ dilectã multos infide per annos:
Diceris oenonem deseruisse tuam.
Nec tamẽ ipse negas:& nobis omnia de te:
Quærere:si nescis:maxima cura fuit.
Adde:qđ ut cupias cõstans in amore manere:
Nõ potes:expediẽt iã tua uela phryges.
Dum loqueris mecũ:dũ nox sperata parat̃:
Qui ferat in patriam iam tibi uentus erit.
Cursibus in mediis nouitatis plena relinques:
Gaudia:cum uentis noster abibit amor.
An sequar:ut suades:laudataq̃ ꝑgama uisam
Pronurus & magni laomedontis ero:
Nõ ita cõtemno uolucris præconia famæ:
Vt ꝓbris terras impleat illa meis.
Quid de me poterit sparte:q̃d achaia tota:
Quid gentes aliæ:quid tua troia loqui.
Quid priam⁹ de me:priami q̃d sentiet uxor:
Totq̃ tui fratres:dardaniæq̃ nurus.
Tu quoq̃ qui poteris fore me sperare fidelẽ:
Et nõ exemplis anxius esse tuis.
Quicũq̃ iliacos intrauerit aduena portus:
Is tibi solliciti causa timoris erit.
Ipse mihi quotiens iratus adultera dices.
Oblitus nr̃o crimen inesse tuum.
Delicti fies idem reprehensor & auctor:
Terra precor uultus obruat ante meos.
At fruar iliacis opibus.cultuq̃ beato.
Donaq̃ ꝓmissis uberiora feram.
Purpura nẽpe mihi p̃ciosaq̃ texta dabuntur.
Cõgestoq̃ auri põdere diues ero.
Da ueniam fassæ:nõ sunt tua munera tanti.
Nescio quo tellus me tenet ista modo.
Quis mihi si lædar.phrygiis succurret in oris
Vnde petã fratres.unde parentis opem.

¶Probris:adulterii crimib⁹.¶Spartæ:spartãi hoĩes.¶Achaia:pelopõnesus.¶Vxor:ea ẽ hecuba cypsei regis filia.¶Tot fratres:ex q̃b⁹ hos legim⁹ hectorẽ: helenũ.Chaonẽ.Troilũ.Deiphobũ.Polydoros duos.Esachiũ.Antiopũ.Teuchꝝ.Dimochoõtẽ.Echemonẽ.Cremononẽ.Gergitionẽ.cebrionẽ.Phorbãtẽ.Doridonẽ.Polydamãtẽ.Pãmonomẽ.Antiophõtẽ.Agathonẽ.Hypporin.Aganonẽ.Laochõtẽ.Iphatẽ.Thestariũ.Thimetẽ:& Pollytẽ.Puelle uero tradũtur.Creusa.Cassandra.Iliõe.Lycastæ.Polysena.Dardaníesq̃ nur⁹:troiãæ puellæ:uel Priami nur⁹.¶Qui quomõ.¶Tuũ crimẽ dixerat:paris si pudet an metu is ne me uideare secuta.Ipse re⁹ sine te criminis hui⁹ ero.¶Ad fruar iliacis:qđ paris ab opib⁹suasit:q̃dã re petit iracũdia:p̃riæ charitatẽ illis añponẽs.¶Purpura nẽpe mihi:purpurea ueste donatã a Paride fuisse helenã.Marcia.scribit.tellus ipsa solũ patriũ.¶Quo mõ:q̃ dulcedĩe & occulta charitate q̃sq̃.n.p̃riæ cõsuetudĩe tenet̃.¶Quis mihi si lædar:ꝓpositũ suũ firmat ab incõmodis q̃ possunt absẽtib⁹ a p̃ria exoriri.

Hecuba cui⁹ filia fuerit Priami filioꝝ noĩa

¶Hypsiphyle:ꝓbat exẽplis.¶Minoia uir.ariadne filia minois:de hypsiphyle & ariadne uisũ est supra in epistolis eaꝝ ad Iasona & thesea.¶Vtraq̃ iusta i toris nõ exhibitis.i.nõ datis sed negatis eis:de q̃ re iuste cõquerunt̃.¶Tu quoq̃ q̃ mihi tot tãtaq̃ ꝓmittis.¶Infide:piure & fraudulẽte.¶Oenonẽ:uxorẽ tuã: ut uidim⁹ i epistola ipsi⁹oenones ad paridẽ.¶Quærere:inuestigare.¶Adde:adducit aliã rõnẽ:qa comites paridis istabãt ut iamiã discederet.¶Expediũt:expedit̃ parãt.¶Parat̃:cõstituit̃ iter nos.¶Plena nouitatis.i.tm̃mõ icepta.¶In mediis cursib⁹ p⁹ iceptũ & ẽ trãslatio.¶Abibit:tecũ & obliuisceris mei.¶An sequar:ad id qđ dixit.Ibis dardanias ingẽs regina ꝑ urbes:& itẽ inũeras urbes atq̃ aurea tecta uidebis:& itẽ Iliõ aspicies:firmataq̃ turrib⁹altis.Mœnia phœbeæ structa canore lyræ:dicit ergo.¶Visa ꝑgama laudata a te.¶Pronur⁹:Nur⁹ ad patrẽ mariti refert̃.ꝓnur⁹ad auũ:sicut nũc ad laomedonta auũ.Paridis.¶Cõtẽno:paruifacio.¶Precõia:uoces.¶Volucris:uelocis.¶Illa:fama.¶Probris:ignominiis:uitupiis.¶Sparthe:lacedæmõ.¶Achaia:pelopõesus uel græcia.¶Quid poterit loq̃ de me:nisi me esse adulterã.¶Quid sentiet:q̃d iudicabit.¶Tu quoq̃:cũ uidebis me fregisse fidẽ menelao.¶Qui.i.q̃uo.¶Anxi⁹solicit⁹& plen⁹timoris.¶Exẽplis tu.ne ali⁹ita me sollicitet & alienet a te sicut tu a menelao.¶Cã ti.qa putabis eũ uenisse eadẽ intẽtiõe:q̃ tu huc ũeisti.¶Ipse: tu.¶Dices adultera.me appellabis adulterã.¶Oblit⁹nr̃o &c.i.oblit⁹qđ nõ potes maledicere:de me:q̃n maledicas de teipõ.¶Inesse:cõiũctũ eẽ.¶Et au.cã.¶Obruat:tegat.¶Añ poti⁹:& ẽ iprecatio muliebris Sic dido apđ Virg.li.iiii.Sed mihi uel tell⁹opte pri⁹ ima dehiscat:& Bryseis ad Achillẽ Deuoret añ p̃cor subito telluris hiatu.Aut rutilo missi fulminis igne cremer.¶At fruar:obiectio.¶Vberiora ꝓmissis.i.dest plura q̃ ꝓmisisti.¶Cõgesto:cumulato:& undiq̃ ad me collato.¶Da ueniã responsio.¶Fassæ:mihi ueꝝ fatẽti.¶Tãti ut uelim hinc discedere.¶Nescio quomõ:q̃si dicat icredibiliter.¶Tenet:iuuat:delectat.¶Oris:regionib⁹.¶Phrygiis:troianis:ubi habeo nullos ex meis.

VBER.

Nur⁹& ꝓnurus ad quos referatur.

Omnia medeæ fallax promisit iason.
Pulsa est æsonia non minus illa domo:
Non erat oetes:ad quem despecta ueniret.
Non ipsea parens casiopeq3 soror.
Tale nihil timeo:sed nec medea timebat:
Fallitur augurio spes bona sæpe suo.
Omnibus inuenies:quæ nũc iactant̃ in altos:
Nauibus a portu lene fuisse fretum.
Fax quoq3 me terret:quã se peperisse cruentã:
Ante diem partus est tua uisa parens.
Et uatum timeo monitus:quos igne pelasgo:
Ilion arsurum præmonuisse ferunt.
Vtq3 fauet cytherea tibi:quia uicit:habetq3:
Parta per arbitrium bina trophea tuum.
Sic illas uereor:quæ:si tua gloria uera est:
Iudice te causam non tenuere duæ.
Nec dubito q̃n:te si persequar:arma parent:
Ibit per gladios hei mihi noster amor.
An fera centauris indicere bella coegit:
Athracis æmonios hyppodamia uiros.
Tu fore tam lentũ iusta menelaon in ira:
Et geminos fratres:tyndareũq3 putas.
Quod bene te iactas:& fortia facta recenses:
A uerbis facies dissidet ista tuis.
Apta magis ueneri:quã sunt tua corpa marti:
Bella gerant fortes:tu pari semper ama.
Hæctora:quẽ laudas:p te pugnare iubeto.
Militia est operis altera digna tui.
His ego:si saperẽ:pauloq3 audacior essem:
Vterer:utetur:si qua puella sapit.
Aut ego deposito faciam fortasse pudore:
Et dabo cõiũctas tempore uicta manus.

ANTO. Ecate q̃ fuerit — ¶Oĩa me.exẽplo auget ĩcõmoda.Medea ĩqt ab Iasõe pulsa ẽ.¶Ipsea.Diodo.ecatẽ medeæ mrẽm fuisse scri. Apollõi⁹ex caucasea nympha gẽitã cõtẽdit.Ibic⁹ex euriclide.Syphocles ex neera.Hesiod⁹ex phædra:calciopeq3.¶Soror:q̃ phryxo nupsit ut dixim⁹.¶Tale:ut me pellas.¶Augurio:cogitatiões euenit iterdũ aliter q̃ opinemur.¶Oib⁹ iue.a simili arguit posse i tristiã & odiũ tm̃ amorẽ uerti.¶Iactãt̃:agitãt̃,pcellis.¶Lene:tranqllũ.¶Fax quo.me ter.dissuadet rapinã hãc a sõnis:nã loc⁹ ẽ suadẽdi aut dissuadẽdi:ut scri.Cice.a sõnis a cõiectorib⁹:ab auguriis hecuba facẽ parer̃ sõniauit:ñ ĩ tragœdia exclamat:adest fax iuoluta sanguie:ut apd̃ Cice.i lib.de diuĩatõe licet ĩspicere.¶Et ua.ti.mo.arguit a uaticiniis.chalcas ĩcẽdiũ troianũ p̃dixit:ut Hõe.testis ẽ.¶Præmonuisse:p̃dixisse.¶Bina tro.uictoriã ex duab⁹ẽ cõsecuta.¶Illas:iunonẽ & palladẽ:ne de te ulcisci uelit.¶Si tua gl.ue.si uer̃ ẽ qd̃ tu iactas ad tuã gloriã ut d̃ his iudiciũ tuleris.¶Athracis:hyppo

Hyppodamiæ nupte & cẽtaurorum pugna — damiã athracis flu.filiã ĩtelligit q̃ pitho⁹Ixiõis ex dia fili⁹duxit uxorẽ nuptiæ i pelio thessaliæ mõte gestæ sũt.cẽtauri q aderãt cũ fœmis ui3 parassẽt thesei herculisq3 uirib⁹trucidati & i fugã acti sũt.¶Aemõios.nestorẽ Theseũ:pithoũ & Herculẽ sigñat:& laphitas q cẽtauro suparũt.¶Iusta ira:æquũ ẽ p rapta cõiuge irasci.¶Fortia fa.loq̃ris.i.nec pl⁹atrides ai Menela⁹hẽbit.¶Ista fa.q̃ amorẽ nõ bellũ p̃ se fert.¶Veneri:ad amãdũ.¶Marti:ad bellũ.¶Tu pa.q mollis & delicat⁹ es.¶Altera mili.q̃ est amoris & ueneris nõ martis.¶His ego si sa.colligit iã epistolã ita ut plus spei q̃ timoris reliquat.¶His q̃ polliceris & tui corpis dotib⁹.¶Si sa.duo de se notat:q̃ rudis sit & timida.¶Faciã:utar tuis bõis.¶Cõiũctas ma.amori succũbã.

VBER. — ¶Oĩa:qa paris posset dicere:nũq̃ te deserã:eo loco ppinquor̃:& fratrũ & parentis:adducit exẽplũ quo oñdit se timere:ne decipiat̃.¶Esonia do.ut supra:tau sus es esonia dicere cede domo.¶Nõ min⁹:nihilõmin⁹:licet habuisset tot pmissa.¶Aeetes:pr̃ ei⁹.¶Ipsea pa.i.mr̃ ei⁹ ipsea noie:licet ut supra dixim⁹ fm alios Idiya noĩaret̃.¶Calcyope:medeæ soror fuit.¶Sed timebat:cũ tu.n.pmittebas.¶Fallit̃:sñia ẽ rhetorica.¶Suo augurio:sua bõa spe:& eo:qd̃ augurat̃ sibi bñ euẽtur̃.¶Oib⁹:similitudie hoc pbat:dicit.n.inita eẽ blãda:sed fines asposite ergo sens⁹.naues q̃ i mari tẽpestate iactãt̃:qñ exiuerũt ex portu habuerũt uẽtos psposs:sed postea mutati sũt:& ita uult sigñare:qd̃ fortuna sua posset sibi mutari qa si paris eã nũc diligit:

Visio hecubæ — posset mutare uolũtatẽ.¶Fax quoq3:dicit se ẽt terreri sõnio hecubæ q̃ pridie q̃ pareret paridẽ sõniauerat se parere facẽ:quã dicit se timer̃ fore ĩcẽdiũ troianũ:ut uates p̃dicũt.Vir.& face p̃gnãs ciseis regia parin creat urbe p̃rna.¶Mõit⁹:diuiatiões.¶Vtq3 fauet.dicit qd̃sicut uen⁹ei fauet:qa tulit iudiciũ pomi p se:ita timet ne Iuno & pallas q̃ offẽsæ fuerũt & ñ obtinuerũt cã3 i illo iudicio:ei sint aduersæ & inimicæ.¶Bina trophea:duas uictorias a Iunõe & pallade.¶Nec dubito:r̃ñdet ad id qd̃dixerat.Nec tu rapta time ne nos fera bella seqñt &c.dicit.n.se nõ dubitar̃ qn bel

Atrax urbs ubi locor̃ sit — la moneãt̃ pp se.¶Per gladios: p arma:pbat p exẽplũ.atracis atrax Stra.teste urbs ẽ thessaliæ: ex ea fuit hippodãia uxor pithoi:pp quã iter lapithas & cẽtauros asprima pugna orta ẽ:ut dixim⁹ i epi.Phillidis sup eũ locũ:fusiq3 bimẽbres.¶Hemõios:uiros:lapithas.thessaliæ populos.¶Indicer̃:denũciare:mouere.¶Tã lẽ.tã pigrũ.¶Ira iusta,p rapta cõiuge.¶Qd̃ bñ:ad id qd̃ dixerat.Nec pl⁹ atrides ai menela⁹hẽbit.Quã paris aut armis añferẽd⁹ erit:& reliq̃ q̃ supra de se dixit:r̃ñdet helena:paridẽ poti⁹hr̃e faciẽ aptã ueneri q̃ armis.¶Recẽses:nũeras:& cõmẽoras.¶Dissidet:discrepat:& nõ

Nota pulchr̃ loq̃ndi modũ — cõuenit cũ his q̃ dicis.¶Hectora:qa dixerat.Oĩa si dederis nũq̃ dabis hectora fratrẽ.Vn⁹is inumeri militis instar erit:dicit helena:sine pugnar̃ hectora p te.¶Altera militia.s.amoris qa militat oĩs amãs:& hẽt sua castra Cupido.¶Operis tuis.i.exercitiis & factis:& legẽdũ est operis in ablatiuo:nõ aũt in genitiuo : qa dignus cũ genitiuo non iungitur.¶His.s.operis.¶Si saperẽ:si uellẽ facere rẽ meam.¶Faciam:utar his operis amoris.¶Dabo manus coniunctas:tractũ est ab his:q se hostibus dedunt manibus coniunctis.¶Tẽpore:in tẽpore.

¶ Quid captes: trāslatio: ab aucupib⁹: noui inqt qđ uelis a me: sumere. ¶ Quid uo. col. hōesti⁹ locuta ē: q̄ si rē apte dixisset. ¶ Tua mes. in her pulcherria trāslatio maturi⁹ inqt agēdū est: qm̄ nōdū amor oīs icaluit: ita ut iam suas sentiat uires: & pfectus sit. ¶ Amica: qm̄ tuum desideriū implebit. ¶ Archanū opus: nr̄i amoris deliberatiōem: quæ in occulto sit. ¶ Cætera: quæ huic libello nō erāt mandanda. ¶ Comites cōsiliūq;: quas hēo comites: & mei cōsilii participes. Suadet archana committi debere: cum hæ sint quibus credi possint. — ANTO. Trāslatio pulchra

Qđ petis: ut furtim pn̄tes ista loqmur:
Scim⁹ qd captes: colloqumq; uoces.
Sʒ nimiū ppas: et adhuc tua messis i her
Nec mora fit uoto forsā aīca tuo. (ba ē
Hactenus arcanū furtiuæ cōscia mētis
Littera: iam lasso pollice sistat opus:
Cętera p socias: climenē: ęthrāq; loqmur
Quæ mihi sūt comites cōsiliūq; duæ.

¶ Quod petis: rn̄det ad id qđ dixerat: sed corā ut plura loquamur. Excipe me lecto nocte silēte tuo. ¶ Furtim clam. ¶ Quid captes. i. quæras: & quid. ¶ Voces colloqum: quia uis colloqum tuū esse cōcubitū. ¶ Sed nimiū: pperas: dat ei spē eius qđ petiuerat. ¶ In herba: trāslatio a messib⁹ quæ nō sunt certæ: cū sunt adhuc in hærba: sed postq̄ sunt collectæ. ¶ Hæc mora: hæc dilatio. ¶ Sit: p erit. ¶ Amica tuo uoto: q̄ a pderit tibi. ¶ Hactenus: dicit se nolle mādare plura epistolæ qa cætera uult loq p Climenē & Ethram comites suas: q̄ erūt internūciæ & mediæ inter ipsam & Paridē: ordo. ¶ Lr̄a hactenus conscia mentis furtiuæ. i. cui hacten⁹ cōmisi secreta meæ mētis. ¶ Sistat finiat. ¶ Opus archanū i. offm̄ scribēdi secreta. ¶ Lasso pollice. i. manu scribēdo fatigata. ¶ Cætera quæ inter nos agenda restāt ad cōficiendū qđ uterq; uolumus. ¶ Cōsilium meū: cū qb⁹ oīa mea consultare soleo. — VBER.

¶ In decimam septimam epistolam argumentum.





Bydon Millesii gyge Lydorum rege permittente condidere nobilitatam: ut scri. Melas Leādri amore: ea est in Asia: cui sestos in Europa urbs opponitur. Herus patria stadiis. xxx. distat intercedēte angusto mari a casu uirginis hellespōto nūcupato: id cū Asiā ab Europa diuidat: xerses pōte cōiunxit: angustie i latitudinem ut Herodo. autor est: stadio septē: in longitudinem uero. cccc. ptendunt. Leāder abydenus cum Sestiæ. Herus amore tenetur noctu maris angustias: ut Philostratus scribit natare ad illā cōsueuerat: dieb⁹ septem tēpestate iter clusis epistolā mittit: primū soliti natat⁹ dilationē diluit: deinde q̄rit q; natādi facultas ob tempestatē sit ablata: demū & ad constātiam hortat: quod q̄primum fieri poterit: enatabit exposita prioris tpis consuetudine. — Argumētum epistolæ




LEANDER HERO.

Ittit abyden⁹:
quā mallet ferre salutem:
Si cadat unda maris: sesta puella tibi



Ittit abydēus quā uellet ferre salutem: beniuolentiam a uoluntate sibi conciliat. ¶ Abydenus: ex abydo Leander. ¶ Si cadat unda maris. dilationis causam ipsum principium indicat: si cessent pcellæ. ferrē non mitterem salutē. ¶ Sesta puella hero sestia sign̄at: ad quā natabat Leāder. — ANTO.

¶ Leander Salutem Dicit Heroe.



Ittit abydenus: hellespōtus angustus est admodū. Incipit aūt hoc mare a finib⁹ Troadis: & usq; ad ppontidē Thraciæ sic dr̄ ab Helle filia Athamantis quā fabulæ tradūt in eo mari demersā. is Hellespōtus teste Plinio septē stadiis Europā ab Asia diuidit: & illic iter se contrarias urbes hēt: in Europa Callipolin & Seston: in Asia Lāpsacon & Abydon: uñ fuit Leāder: q Hero puellā ex Sesto oriūdā: tāto amore dilexit: ut ad eā noctu p Hellespōtum nataret: & ea potitus: rursus renataret Abydon: uerū cū maxima tēpestas in mari orta eēt: quæ iam p̄teritis septē diebus adhuc nō cessabat: qua impeditus Leāder: nō potuerat ad amicā suā: ut solebat natare. Ne hero eū sui oblitū existimaret aut eā reliqsse: cum inuenisset quendam nautam audacē in eo tpe tēpestatis nauigātē Sestō scripsit ad Hero amicā suā hāc epistolā: q̄ uæhemētē amorē suū firmū & stabilē cōfitet: & excusat qđ iā septē dieb⁹ ñ potuerit ad eā natare pp maris cōmotionē. Excusat ēt q̄re ipe ñ iuerit cū nauta: q illuc nauigabat: potiusq̄ lr̄as daret — VBER. Epistolæ totius argumentū

postremo pollicet̃ se breui ituꝝ:& si mare nõ fuerit tranqllum:se tñ potius cõmissurum periculis quã diutius cariturum cõspectu & colloquio ipsius Heroos. Interea dicit ut habeat secum loco sui hãc epistolã. ⁋ Abidenus: ex abido: legẽdũ est aũt Abidenus nõ abideus. ⁋ Ferre portare: ut ipse ueniret. ⁋ Sesta: ex sesto deriuatiuum formauit nõ supans primitiuũ syllaba: qd' raro fit: nã Sestia debuit dicere: declinat̃ aũt Hero Heroos. uel Hero Heronis secundum latinam declinationem: sicut Dido didoos: & didonis: & similia noia græca: ut Priscianus uoluit: licet Phocas grãmaticus uelit tñmodo græce declinari: sed usus contra est.

Deriuatiuũ a sesto formatũ
Hero quõ flectatur.

ANTO. ⁋ Si mihi dii faciles: auget patos in principio hæc dubitatio: quæ a deoꝝ auctoritate dilatiõis cãm tutat̃. ⁋ Dii non mõ ad uenerẽ: cupidinẽq; referri puto ut alii existimarũt. Verũetiã ad neptunii & maris numina: quos ꝓcellas fecisse q̃rit̃. ⁋ Inuitis ocu. qm̃ me: nõ epistolã uidere uoluisses. ⁋ Mea uota: natãdi desideriũ. ⁋ Pice nigri turbulẽtiã aeris ĩtelligit q̃ nubium obiectu cõtigit. ⁋ Adeũda: nauigãda p naues tãto min⁹ natari põt. ⁋ Vn⁹ a numero rẽ difficilẽ facit nemo q uelit nauigare est inuẽtus p̃ter unũ: & is audacia notãdus est. ⁋ In speculis oĩs aby. erat: soluit ab honesto se non mari ea nauicula credidisse. ⁋ Oĩs aby. abydeni oẽs fœlix i lr̃a: sermocinatio hæc: quæ cũ ĩnaĩatis reb⁹ habet̃ ad mouẽdum est aptissima: ut scribit Fabius. ⁋ Tãgere labellis: basiaberis. ⁋ Vincula: lr̃arum sigilla. ⁋ Dextra locuta: cũ scribit dextera loquẽdi præbet offm̃. ⁋ Cũ chartasiue ea fuerit uitelliana: quæ amatoris epistolis dicata erat ut scri. Pli. siue angusta: q̃ in epistolis plurimũ auctoritatis habebat. ⁋ Sedula: natatu assiduo: laboriosa. ⁋ Dare uerbera: natãdo cõcutere. ⁋ Mei sensus meæ cogitatiõis: quã exprimit. ⁋ Septima nox agit̃ a numero & tpe: patos auget. ⁋ Si uidi somnũ: si dormiui. ⁋ Rupe sedens ali. mouet miserationem ab expositione. ponit ante oculos rem: ut gesta est quæ cũ causis oĩbus ꝓbet̃: epistolis tñ maxime cõueniũt: quæ in narratiõe positæ sunt. ⁋ Lumĩa uigi. incẽsam facem ĩtelligit: quã in summa turri Hero erigebat: ut ad illam Leander natatiõem dirigeret: eã opinor turri ĩtelligere: quæ sesto erat opposita ad octo stadia separata.

Vitelliana charta q̃ fuerit & quæ angusta

Si mihi dii faciles: & sũt in amore secũdi
Inuitis oculis hæc mea uerba leges.
Sꝫ ñ sũt faciles. nã cur mea uota morat̃:
Currere me nota non patiunt̃ aqua.
Ipsa uides cœlũ pice nigri⁹: & freta uẽtis
Turbida: pq; cauas uix adeũda rates.
Vnus: & hic audax: a quo tibi lr̃a nr̃a:
Reddit̃: a portu nauita mouet iter.
Ascẽsur⁹ erã: nisi quod dũ uincula præ:
Solueret: in speculis oĩs abydos erat.
Nõ poterã celare meos uelut añ pentes:
Quẽq; tegi uolum⁹ nõ latuisset amor:
Protinus hæc scribẽs fœlix i lr̃a dixi:
Iã tibi formosam porriget illa manũ.
Forsitan admotis etiam tangere labellis:
Rumpe dũ niueo uincula dente uolet.
Talib⁹ exiguo dcis mihi murmur̃ uerb
Cætera cũ charta dextra locuta meã ẽ.
Ah q̃to mallẽ: quã scriberet illa nataret:
Meq; p assuetas sedula ferret aquas:
Aptior illa qdẽ placido dar̃ uerbera põto
Est tamen & sensus apta ministra mei
Septima nox agit̃: spaciũ mihi lõgi⁹ ãno
Sollicitũ raucis quod mare feruet aqs.
His ego si uidi mulcẽtẽ pectora somnũ:
Noctibus: insani sit mora longa freti.
Rupe sedẽs aliq̃ spectõ tua littora tristis:
Et quo nõ possum corpe: mente feror.
Lumina qn ẽt summa uigilantia turre:
Aut uidet: aut acies nr̃a uidere putat.

VBER. ⁋ Faciles benigni exorabiles. ⁋ Secũdi: fauẽtes. ⁋ Inuitis oculis: nõ libẽter qa si me amas ut opto: malles me uidere quã legere hãc meã epistolam. ⁋ Sed nõ sunt faciles: non exaudiũt mea uota. ⁋ Morant̃: impediunt. ⁋ Currere natare. ⁋ Nota assueta. ⁋ Ipsa tu. ne mihi hoc credas. ⁋ Nigri⁹ obscurius. ⁋ Cœlum aera. Virgi. Eripiũt subito nubes cœlũq; diẽq; Teucroꝝ ex oculis. ⁋ Pice: pix: liquor: quæ manat ex picca arbore nigerrimus. ⁋ Turbida cõmota. ⁋ Vix adeũda p rates. i. p quæ naues uix queãt ire: nedum hoĩes adibũt. ⁋ Vnus: solus. ⁋ Et hic. s. audax q nõ timet periculum nauigationis. ⁋ Soluit iter: mouit nauem ingressus est nauigationẽ. ⁋ Ascensurus: respondet obiectiõi quare nõ ascẽderit cum illo nauta: ꝓpter multitudinẽ spectantiũ: cũ nauis a littore discedebat. ⁋ Vincula: funes: retinacula. ⁋ Proræ. i. nauis: synecdoche: pars ꝓ toto. ⁋ Oĩs abydos. i. oẽs abydeni. ⁋ Erat in speculis. i. in loco unde spectabat discessum nauis. Specula non significat ꝓprie fenestram: sed quẽlibet locũ eminẽtẽ unde possumus speculari. Virgi. in buc. specula de mõtis in altũ deferat. ⁋ Celare amorẽ meũ. ⁋ Velut ante celauerã. ⁋ Quẽ uolum⁹ tegi: quẽ uolumus esse secretũ & occultũ. ⁋ Protinus: blandit̃ nũc amicæ suæ: dicẽs se inuidisse epistolæ suæ: qd' ipse non ueniret: quo illa deferebat̃. ⁋ Admotis: appropinquatis. ⁋ Vincula: fila: quibus lr̃æ solẽt ligari. ⁋ Locuta cũ charta. i. cætera scripsi. ⁋ Ah q̃to mallẽ nataret: ad te ueniẽs. ⁋ Quã scriberet: quã mitteret hãc epistolã. ⁋ Sedula intẽta. ⁋ Aptior dare uerbera ponto. i. magis apta est natãdo pcutere undas tranqlli maris: quã scribere. ⁋ Apta ministra mei sensus. i. & tñ optime exprimit: & lr̃is notat qd' in aĩo hẽo. ⁋ Sẽsus: uolũtatis animi. ⁋ Lõgius anno: ex affectu amãtis: tui expectãti tp̃s uidet̃ lõgissimũ. ⁋ Ferret mouetur æstuat. ⁋ Raucis: murmurãtibus. ⁋ His ego: iurat Leãder se nõ dormiuisse his septẽ noctibus. ⁋ Vidi somnũ. i. dormiui. Terẽtiana est elocutio. ⁋ Mora freti ĩsani sit longa. i. p̃cor diu duret tẽpestas maris: quod mĩme uellẽ. ⁋ Rupe: alto saxo. ⁋ Littora tua: Sesti ubi tu es. ⁋ Mẽte feror: uẽto cogitatiõe. quo corpe uenire nõ possum. ⁋ Lumina qn etiã. solebat. n. Hero ponere lumẽ in q̃dã turri sua: ad qd' lumẽ Leãder natabat qd' dicit se uidere: aut ex affectu putare uidere. ⁋ Acies nr̃a: nr̃i oculi. ⁋ Vigilãtia: istãtia in nocte: q̃si p uigilia.

Pix qd sit

Specula quid sit

Videre sõnium qd

ANTO.

¶ Incœptis iuueni.quæ maturioris ætatis nõ tẽptassent.Sunt iuuenes qm̃ minoris prudentiæ audaciores. ¶ Tumidũ æquor:maris inundatio.¶ Aduersis aqs:obiectis,pcellis.¶ At tu de rapi.expostulatiõis enarratio:mifatione nõ caret.De rapidis uentis poetica dictio.Nã uentorũ imãsuetissimũ orator dixisset boreã:q̃ uiolẽtia cæteros uẽtos supat.¶ Certa p̃lia:cui mihi bellũ idixisti.¶ Certa mẽte:aĩo obstinato & diuturno. ¶ Sæuis:uteris imanitate.¶ In me:q amo nefas est ueneris milites uiolare.¶ Quid faceres:boreæ amorẽ exprobat:ut memoria ppessæ flãmæ ad mãsuetudinẽ iuitet.Quid face:qua utereris uiolẽtia solem⁹.n.his mãsuetiores eẽ q ea offendunt culpa:quã nos aliqñ admisimus.¶ Tã gelidus:boreas:qm̃ ex septẽtrione spirat:est frigidissim⁹:ut scri.Pli.¶ Ignib⁹ actæis:Acticæ orithyiæ amore:orithyiam a borea raptã fuisse dixim⁹.¶ Gaudia raptu. cum orithyiã rape destinasti.¶ Aerios aditus:quo minus ad arcẽ atheniẽsem euolares:uñ orithyiã rapuisti.¶ Quo mõ:qua patiẽtia fuisses.¶ Parce p̃cor:sis tuo exemplo mãsuetior.¶ Aurã:tuũ spiritũ.¶ Hyppodates:æolus hyppotæ filius ex menalippe:nõ fuit uẽtorũ rex:sed æolus atnes sui pe:ioris æoli filiæ ex neptuno:q æolias isulas tenuit:& uẽtis impasse scri.Home.¶ Vana qm̃ meis p̃cib⁹ boreas nõ mouet:sed imanior ẽ.¶ Coercet:mitigat:ipellit:inqt maria ad meas p̃ces nõ mitigat.¶ Dædalus:q fabricatis sibi & Icaro filio alis minois irã fugit.¶ Littus Icariũ.nõ dubitarẽ uolare:licet Icarus suo casu pximo mari nomẽ dederit. Varro tñ ab icaro insula icarium pelagus appellatum scribit:ubi icari sepulchrũ uisebat.¶ Quicqd erit patiar:piculum q̃uis magnũ imineat:subibo.¶ Corpus i auras tollere:dũmodo possem uolare.¶ Sæpe pepẽdit:libratũ est i undis:dum natauimus.¶ Cũcta:& uolatũ & natationem. ¶ Tpa prima:cũ primũ ad te nataui.¶ Meminisse præteritæ fœlicitatis:memoria iocũditate nõ caret.¶ Egrediebar ut ad te natarẽ.¶ Lẽta:natatu flexibilia.¶ Tremulũ : quod aq̃ motu stare nõ uĩ.¶ Lathmia saxa: endymiõis lathmii amorẽ nõ obliuiscare:q̃ ut scri.Cice.dormiẽtẽ in lathmio ioniæ mõte luna osculabat:iusserat.n.illũ ppetuo dormire.¶ Endymiõ:amor endymiõis.¶ Pectoris seue. imãsueti:& in amãtes difficilis:seueros dicim⁹:q eodẽ æqtatis tenore ducti misericordia non mouentur. ¶ Tuos uultus: lumina eunti ministres.

Boreas omnium uentorum uiolẽtissimus

Orithyiæ fabula

Aeoli q fuere & qs uẽtorum deus fictus fuerit

Icariũ pelagus uñ nomẽ sortitũ fuerit

Endymionis fabula

Ter mihi desposita ẽ i sicca uestis harẽa:
Ter graue tentaui carpe nudus iter.
Obstitit icœptis tũidũ iuuẽilib⁹ æquor:
Mersit & aduersis ora natantis aquis.
At tu de rapidis immãsuetissime uentis:
Q uid mecum certa p̃lia mente geris.
In me:si nescis boreas:nõ i æquora sęuis:
Q uid faceres:esset ni tibi notus amor.
Tã gelidus cũ sis:nõ te tñ iprobe quõdã:
Ignibus actæis incaluisse negas.
Gaudia rapturo si qs tibi clauderẽ uellet:
Aerios aditus:quo paterere mõ. ... rã:
Parce p̃cor:facileq̃ moue moderãti⁹ au
Impet hippotades sic tibi triste nihil.
Vana peto:p̃cibusq̃ meis obmurmurat ip
Q uasq̃ q̃tit:nulla pte coercet aq̃s. se:
Nũc darẽt audaces utinã mihi dędal⁹ alas
Icarium quãuis hic ppe littus adest.
Q uicqd erit patiar:liceat mõ corp⁹ i au
Tollerẽ:qd dubia sępe pepẽdit aq̃. (ras
Interea dum cũcta negãt uẽtiq̃: fretũq̃:
Mente agito furti tpa prima mei.
Nox erat icipiẽs:nãq̃ ẽ mẽinisse uoluptas
Cum foribus patriis egrediebar amãs.
Nec mora:deposito piter cũ ueste timorẽ
Iactabã liquido brachia lenta mari.
Luna mihi tremulum lumẽ p̃bebat eũti:
Vt comes in nr̃as officiosa uias.
Hãc ego suspiciẽs:faueas o candida dixi:
Et subeant animo lathmia saxa tuo.
Nõ sinit endymion te pectoris eẽ seueri:
Flecte p̃cor uultus ad mea furta tuos.

VBER.

¶ Ter mihi:dicit se uoluisse sæpe aggredi natare:sed territum magnitudine tẽpestatis.¶ Graue iter:nauigationem piculosam.¶ Tumidũ:cõmotũ.¶ At tu.conuertit sermonẽ ad boreã:de quo cõquerit qd ita eum impediat.¶ Certa mẽte.i.aĩo deliberato.¶ In me.amãtẽ.¶ Incaluisse:exarsisse:incẽsum esse qd est cõtra frigiditatem.¶ Actæis:atheniẽsibus pp raptã orithyiam diximus in p̃cedenti epistola hanc fabulã.¶ Aditus aerios.i.iter p aera.¶ Qũo paterer: q.d.ægerrime.¶ Facilẽ:leuẽ:nõ impetuosam. ¶ Hippotades:æolus nepos Hippotæ troiãi ex Egesta eius filia in siciliã delata:quæ ẽt mr̃ fuit Acestis regis Siciliæ:ut alibi diximus.¶ Sic:adiurãtis ẽ.¶ Nihil triste:nihil qd tibi sit graue & molestũ.¶ Vana p̃cor:dicit se frustra hæc optare.qa nihilominus pseuerat ipse uẽtus.¶ Obmurmurat : contra murmurat:& crepitat.¶ Coercet mulcet:placat.¶ Q uatit cõmouet.¶ Nũc daret:optat ut sibi eẽt ptãs uolandi: sicut Dædalo:q cum a Minoe in turri munitissima esset inclusus alas sibi & filio fabricauit:quarũ auxilio euolauerũt:sed Icarus filius in mare delapsus ei nomẽ dedit.¶ Icariũ q̃uis hic ppe littus adest.q.d.qd põt me admonere piculosum esse credere se aeri:& uolare.¶ Tollere:eleuare.¶ Pepẽdit:supra stetit.¶ Negant cuncta:phibent oia. ¶ Agito mẽte:cogito:& reuoluo aĩo.¶ Mei furti:mei cõcubitus.¶ Nox erat:describit tps quo primum natauit ad Hero:& ea potitus est.¶ Nox icipiens:prima ps noctis.¶ Nãq̃ est meminisse uo.parẽthesis est.¶ Amãs:ego capt⁹ amore tui.¶ Patriis p̃rnis.¶ Cũ ue.qa erã nudus.¶ Iactabã:mouebã. ¶ Lenta:mollia. ¶ Tremulũ:pp motũ aq̃.¶ Vt:sicut:tãq̃.¶ Officiosa:p̃stãs offm̃.¶ Hãc:lunã.¶ Faueas:adiuues me.¶ Subeant:uẽiãt i mẽtẽ.¶ Latmia saxa.i.mõs latmi⁹ q ẽ Cariæ Endimiõis a lũa:ut ferũt:adamati:fabula nobis:dr̃ ãt latmiõ nõ ãt latymiõ:ut Tortel.putauit:uñ deriuatiuũ latmi⁹,Oui.alibi Latmi⁹ endimiõ ñ ẽ tibi lũa pudori: Cl⁹ ẽ ergo:recordarẽ o lũa latmii mõtis ubi cũ endimiõe ɔcubuisse diceris ¶ Seueri:tristis ali.n.a uoluptatib⁹.

Aeolus

Dædali fabula

Endymiõ quo scribatur

ANTO. ¶Mortalē:a maiori arguit similitudīe:tu īnqt hoīem:ego uero deū.⸿ Verā lo.li.ægre nō feras uera fateri. ⸿ Forma:laudat hero a corpis bōis.⸿ A uene.fa.excludit duas has:ne uideaꝭ numīa offendere quoq̄ auxi lio nitebaꝭ:post uenerē & lunā nulla est hero pulchrior.⸿ Argētea:lūæ colorē bládū eē Pli.scri.poetæ a simi li argēteā dixerūt.⸿ Puris:oī exclusa hūiditate:q̄ nebulas facit.⸿ Cōcedūt:iferiora sūt.⸿ Hēs lu.cæ.nihil ui des.⸿ Hæc ego:dixi nō his diuersa:sed fere eadē.⸿ Cædētes:iter pbētes:& ad natádū faciles.⸿ Imagie:splē dore:& aspectu.⸿ Alcyōes so.cū alcyōes aues in mari sentiunꝭ:trāqllitatē,pmittūt:maxie cū nidificāt diago ras Sami⁹sex dies alcyōes dixit Ari.uero & Simonides.xi. philochor⁹.ix.⸿ Ceycis amati:canūt me natāte: qm̄ subit eaꝝ mentē ceycē amasse:nā ut Nicaster scri. Ceyx luciferi fili⁹cū ad oraculū apollinis uxore iuita nauigasset in mare decidit:alcyone:ut Theo.auctor est Scyrōis attici latrōis filia de uiro sollicita in somnis a ioue est mōita ut littus pe teret:illic cū mariti cadauer reppisset se e scopulo in mare p̄ dolore deiecit.Dii mišatiōe moti utrūq̄ in aues alcyōes cōuerterūt.Egisandrus addit anteaꝭmedonem:alcippē:pa lenē:drymo:asteriē:alcyonis gigātis filias cū pr̄is interitū ītellexissent in has aues fuisse cōuersas.⸿ Fortiter:oī cona tu.⸿ Lumē:quod in turri eminebat.⸿ Meū lu.hero signi ficaꝭ.⸿ Et subi.cū loca ubi cōsistis īspexi:auget uires mēo ria futuræ fœlicitatis aut piculi.⸿ Mollior:ad natādū faci lior.⸿ Frigora:q̄ natātib⁹ maxie obsūt.⸿ Minus restat:ad natādū supest:⸿ Plus libet:tāto magis,ppero.

[margin: Luna cui⁹ coloris sit — Alcyonū natura — Alcyones & ceycis fabula]

Tu dea mortalem cœlo delapsa petebas:
Vera loq̄ liceat:quā sequor ipsa dea ē.
Neu referā mores cœlesti pectoꝛ dignos
Forma nisi in ueras non cadit illa deas.
A ueneris facie nō est prior ulla:tuaq̄:
Neue meis credas uocibus:ipsa uide.
Quanto cū radiis fulges argentea puris:
Cōcedunt flāmis sydera cuncta tuis.
Tanto formosis formosior oībus illa est.
Si dubitas:cæcū cynthia lumē habes.
Hæc ego:uel certe nō his diuersa locut⁹:
Per mihi cedētes nocte ferebar aquas.
Vnda repercussæ radiabat imagine lūæ:
Et nitor in tacita nocte diurnus erat.
Nullaq̄ uox unq̄ nr̄as ueniebat ad aures
Præter dimotæ corpe murmur aquæ.
Alcyones solæ memores cæycis amati
Nescio qd uisæ sunt mihi dulce queri.
Iāq̄ fatigatis hūero sub utroq̄ lacertis:
Fortiter in sūmas erigor altus aquas.
Vt pcul aspexi lumē:me⁹ ignis i illo est:
Illa meum dixi littora lumē habent.
Et subito lassis uires rediere lacertis:
Visaq̄ quā fuerat mollior unda mihi:
Frigora ne possim gelidi sentire,pfundi:
Qui calet i cupido pectoꝛe:pstat amor
Quo magis accedo:,ppioraq̄ littora fiūt
Quoq̄ min⁹restat:plus libet ire mihi.
Cū uero possuꝫ cerni quoq̄:,ptin⁹addis:

VBER. ¶Tu dea:anteponit amorē suū amori lunæ.⸿ Mortalē: endimionē.⸿ Quā sequor.i.quā ego peto.⸿ Est dea: non aūt mortalis.⸿ Neu refe.hic ē sensus:ut taceā mores:quos hæc mea puella habet diuinos:talis pulchritudo nō posset ei cōtingere:nisi eēt dea.⸿ A facie uene.i.post pulchritudi nē Veneris & tuā.⸿ Nō est prior:nō est q̄ antecedat eam. ⸿ Ipsa:tu.⸿ Quāto:comparatio:& est sensus:o luna q̄to es splēdētior oībus aliis stellis:cū tu nitidissima fulges in cœ lo.⸿ Tāto:illa sua pulchritudine supat oēs alias puellas. ⸿ Cōcedūt flā.tu.i.uincunꝭ tuo splēdore.⸿ Cynthia:o lu na:nā lūa & Diana eadē est:q̄ cynthia dr̄ a cyntho monte Deli.⸿ Habes lumē cæcū:nō bn̄ uides.⸿ Vel cer.i.saltem: ⸿ Nō di.nō cōtraria.⸿ Cedētes mi.dātes locū corpi meo. ⸿ Ferebar:ibam.⸿ Radiabat:splēdebat.⸿ Repcussæ:reuer beratæ:nā aqua uꝭ retroflectere radios lunæ.⸿ Et nitor di ur.i.lux quæ solet eē diei erat i nocte.i.nox erat clara sicut dies.⸿ Nulla uox:alicuius uel hoīs uel aīalis.⸿ Aquæ di motæ:diuisæ.⸿ Corpe:meo.⸿ Alcyōes solæ.i.solūmō au diebā Alcyōes uolucres:q̄ uidebanꝭ dulci uoce q̄relā effū dere.⸿ Memores cæycis amati:tāgit fabulā:quā Oui. scri. li.xi.metamor. Cæyx.n.luciferi filius,pdigiis q̄ ei apparue rāt pturbatus ad oraculū Apollinis in Clarō nauigare de creuit:nā Delphos ire nō poterat:qm̄ Phorbas cū phlegiis populis Delphos ifestabat.Cū aūt Alcyone eius coniunx Aeoli filia hāc nauigationem ei dissuadere conareꝭ:uerita piculū ei⁹.Ille affirmauit intra alteꝝ mensem se reuersuꝝ: ueꝝ tempestate maxima oborta submersus est.Illa assiduo uiri desiderio sollicita cum ad tempus,pmissum reuerti nō uideret:deos continuis precibus fatigans:tādem misericordia Iunōis cui p̄cipue supplicauerat fa ctum est:ut in somnis admoneretur de obitu mariti:immisso somno sub specie Ceycis submersi.Illa igiꝭ ex citata somno cadauer mariti in littore inuenit:quare nimio dolore perculsa in uolucrē Alcyonē & Ceyx in aliā uolucrē cōmiseratione deoꝝ cōuersi sunt:hæ uolucres p septem dies fœtificātes tranqllum habent ma re.coeunt.n.& pristinā coniugalem concordiā seruant:has igiꝭ solas uolucres pturbato mari querelā effun dentes audisse dicit.Aduertendum est aūt pro nomine mulieris declinari Alcyone Alcyones:,p uolucre ue ro Alcyon uel Alcyonis:ut hic locus ostendit:dicit enim Alcyōes nō autem Alcyonæ.⸿ Iamq̄ fatigatis:so lent natantes defatigatis brachiis sustētare corpus aliquātulū sup undis:qđ se fecisse dicit.⸿ Erigor:eleuor. ⸿ Vt:postq̄.⸿ Lumen:quod in turri tua appōis.⸿ Meus ignis:meus amor.⸿ In illo:lumine.⸿ Subito:dictis his uerbis. ⸿ Mollior:facilior ad natandum. ⸿ Amor qui calet in pectore cupido:idest qui facit calorē in pectore meo amoris pleno.⸿ Præstat.efficit.⸿ Ne possim sentire frigora.⸿ Profundi:idest maris.⸿ Quo ma gis:quanto magis.⸿ Accedo:appropinquo.⸿ Minus restat:scilicet uiæ ad perueniendum ad littus.⸿ Plus libet:plus animi est mihi & uoluntatis.⸿ Cerni:uideri a te.

[margin: VBER. — Luna qb⁹ noibus appellata est — Ceyx — Alcyonū uaria declinatio]

¶ Iacto brachia: maiori robore nato. ¶ Vidi: qđ uix retineret. ¶ Dabas uerba: me nõ captabas. ¶ Prima aqua: in ora primi iroĩs: q̃ agitatiõe undarũ pluit. ¶ Diis mag. quos in logistorico Var. putat esse cœlũ & terrá: alii Iouẽ Mercuriũ & mineruã deos magnos credũt: ægyptii isidẽ & Osiridẽ magnos deos contendũt. ¶ Cætera: pcaces lusus: & amãtiũ gaudia: quæ gesserũt cõticet. ¶ Lumẽ: qđ in turri eminẽs uidebat. ¶ Quã maris unda: iundatio maris hellespõti: nullã hẽt qetẽ: qm̃ maris angustiæ fluunt & refluũt. ¶ Illud: tps: qđ nobis sup est. ¶ Iners: sine amoris officio. Iamq̧ fugatura: a tpe patos: cũ aurora diẽ nũciaret. ¶ Lucifer. is auroræ fili⁹ ẽ dei nũci⁹. Amaro: ingrato: utrũ q̧. n. offendebat: gaudebam⁹ noctis lõgitudie. ¶ Aequor uirgis: hellespõtũ qđ a uirgis cãu nũcupatũ est. ¶ Si qua fides: postulat fidẽ: pinde ac rẽ maximã loq aggrederet. ¶ Esse natator: hr̃e natãdi facultatẽ. ¶ Naufrag⁹: facile submergi posse: ut is q nullã hẽat natãdi pitiã. ¶ Ad te: cũ ad te nato. ¶ Prona: pceps & natat⁹ facilis. ¶ Cliu⁹ collis qdã ad supandũ difficilim⁹. ¶ Vrbe mea: tãtæ uis amor ẽ: ut ẽt naturã uertat. odisse. n. impellit qđ amare illa duce cõsueuim⁹. ¶ Hei mi. suspiratio hæc sũit a loci diuersitate. q̃ ab amãte discluderet. ¶ Vndis: pua freti distãtia. ¶ Vna te. siue sestia: siue abidẽa.

Spectatrix animos: ut ualeamq̧ facis.
Tunc etiam nando dñæ placuisse laboro:
Atq̧ oculis iacto brachia nostra tuis.
Te tua uix phibet nutrix descẽdere in altum:
Hoc etenim uidi: nec mihi uerba dabas.
Nec tñ effecit: quamuis retinebat euntem:
Ne fieret prima pes tuus udus aqua.
Excipis amplexus fœliciaq̧ oscula iungis:
Oscula diis magnis trans mare digna peti.
Deq̧ tuis dẽptos hũeris mihi tradis amictus:
Et madidam siccas æquoris imbre comam.
Cætera nox: & nos: & turris cõscia nouit:
Q đq̧ mihi mõstrat per uada lumen iter.
Nõ magis illius numerari gaudia noctis:
Hellespõtiaci quam maris alga potest.
Q uo breuius spatium nobis ad furta dabat:
Hoc magis est cautũ: ne foret illud iners.
Iamq̧ fugatura tithoni cõiuge noctem:
Præuius auroræ lucifer ortus erat:
Oscula cõgerimus pperata sine ordine raptĩ:
Et querimur paruas noctibus esse moras.
Atq̧ ita cunctatus monitu nutricis amaro.
Frigida deserta littora turre peto.
Digrediur flẽtes: repetoq̧ ego uirgis æquor:
Respiciens dñam: dum licet: usq̧ meam.
Si qua fides uero est: ueniẽs huc esse natator:
Cum redeo: uideor naufragus esse mihi.
Hoc quoq̧ si credis: ad te uia pna uidetur:
A te cum redeo: cliuus inertis aquæ.
Inuitus patriam repeto: quis credere posset:
Inuitus certe nunc moror urbe mea.
Hei mihi cur animis iuncti: secernimur undis
Vnaq̧ mens tellus nõ habet una duos.
Vel tua me sestos: uel te mea sumat abydos:
Tam tua terra mihi: quam tibi nr̃a placet.

¶ Spectatrix: tu q̃ spectas me. ¶ Addis aĩos: facis me aĩosiorẽ. ¶ Vt ualeã: ut possim: & sim fortis. ¶ Laboro: curo. ¶ Dñæ: tibi. ¶ Iacto: cũ arte & oñtatiõe moueo: & oñdo. ¶ Descẽdere in altũ: ut uẽias mihi obuiã. ¶ Hoc ui. qđ uoluisti pcurrere i æquor. ¶ Nec tñ effecit: nutrix tua. ¶ Vdus: hũefact⁹. ¶ Pria aq. i. aqua magis uicia littori. ¶ Excipis. s. cũ sũ in littore. ¶ Oscula digna peti diis magnis trans mare. i. oscula q̃ ẽt dii cœlestes: ut assequerent possẽt tranar Mare: sicut ego. ¶ Amictus: uestes. ¶ Adẽptos de tu. qb⁹ te spoliasti: ut me tegas. ¶ Imbre. i. aq: nõ. n. solũ signat pluuiã: sed ẽt simpliciter aquã Vir. i. æn. laxis laterũ cõpagib⁹ oẽs Accipiunt inimicũ ibrẽ. ¶ Nox: nã supra dixit nox erat icipiẽs ¶ Cætera: subticuit rẽ pudẽdam: sic Oui. in. i. amorũ. Cætera qs nescit: fessi requeuim⁹ ãbo. ¶ Turris: in q̃ ambo cõuenim⁹. ¶ Lumẽ. s. nouit cætera. ¶ Nõ mag. dicit gaudia illi⁹ noctis ita eẽ inumerabilia: sicut ẽ inumerabilis alga maris Hellespõtiaci qđ tranabat ipe Leãder: ẽt aũt alga minuta q̃dã herba q̃ nascit i mari: uñ alibi. Nũc leuis eiectã detinet alga ratẽ. ¶ Ad fur. ad cõcubitus nr̃os occultos. ¶ Illud spaciũ foret iers. i. esset sine effectu uoluptatis: qa dabã opam illđ totũ colligerẽ: & in uoluptate cõsumerẽ. ¶ Cõiuge titõi. i. Aurora uxore titoni. ¶ Fugatura: expulsura. ¶ Noctẽ: nã adueniente Aurora nox abit ¶ Præui⁹ au. i. pcedẽs aurorã. Virg. Nascere: pq̧ diẽ ueniẽs age Lucifer almũ. ¶ Cõgerim⁹: cõiũgim⁹ cõmiscemus. ¶ Rapti: certati. ¶ Paruas mo. eẽ noc. i. noctes eẽ breues. ¶ Cũctat⁹: morat⁹ ita osculãdo nos. ¶ Mõitu: mãdato & pcepto. ¶ Amaro: acerbo qa iuitus audio me mõerit: ut ĩde discedã. ¶ Deserta tur. relicto loco ubi uoluptatẽ accepim⁹. ¶ Digredimur: discedim⁹. ¶ Aequor uir. mare dcm̃ ab Helle puella q̃ in mare delapsa: ei nomẽ dedit: ut dixi supra plene i argumento epistolæ Hypsiphyles ad iasonẽ. ¶ Vsq̧ dũ li. i. assidue dũ possũ. ¶ Si q̃ fi. ue. ẽ. i. si ueritati quã dico credit. ¶ Huc: ad te. ¶ Videor mihi eẽ natator: s. uideor optime scire natare: pp affectum amoris q me adiuuat. Ouidi. de Tisbe. Audacẽ faciebat amor ¶ Cũ redeo. i. cũ discedo a te. ¶ Videor eẽ naufra. uideor submergi fluctibus: & periclitari. ¶ Prona: facilis: & q̃si pẽdẽs: nã facili⁹ descẽdimus quã ascẽdimus. ¶ Cliuus: ascẽsus: mõticulus. ¶ Inertis: imobilis: quæ nõ ita facile natat sicut aqua mobilis. ¶ Quis credere posset. q. d. nullus: nisi q sciat quãta sit uis amoris: naturaliter. n. oẽs libenter redeunt in patriam. Ouidi. Nescio qua natale solũ dulcedine cunctos Detinet. ¶ Nunc: cum ad te natare non possum. ¶ Vincti animis: pares: & cõiuncti amore. ¶ Cur secernimur: cur separamur. ¶ Vna tellus: eadem terra.

ANTO. dii magni apud romanos & ægyptios q fuere
¶ Lucifer qui fuerit
VBER.
Imber qđ significat
alga quid sit
Hellespõtũ uñ nomen accepit
Naturalis amor

Cõformatio que sit. Simones qui sint. Orbita quid sit. Helle qui hellespon to nomẽ dedit quæ fuerit

ANTO. ¶Confundor:reddit post narrationẽ ad quærelas:quã auget sciscitatiõe.¶Causæ leuis:nullius materiæ ad mirat:quod cũ leuissimus sit uentus rem tantã posset impedire.¶Iam nostros curui norunt delphines:bru tis eius amoris notionem tribui:quæ exornatio a Cice.cõformatio dicit:plurimũ ualet in re explicanda:& admonẽdam miserationẽ.¶Curui delphines:epitheton propriũ delphinorum est:qui alio uocabulo simones appellant:ad quod nomẽ uocati ac currere dicunt.¶Limes attritus:orbita facta est natandi cõsuetudine in mediis aquis.¶Multa rota:auget similitudine.¶Hiperbolen:limes in mari cernit : ut orbita in uiis mediis rotarum cursu conterit.¶Quod mihi nõ esset: mouet miserationẽ a mutatione fortunæ.¶Sic: per natatum.¶Iterare:iter ad te dari.¶Aequora athamantidos:athamantis filia fuit Helle:quæ hellesponto nomen dedit.¶Canẽt:pcellis assiduis spuma opiunt.¶Hoc mare:auget:quærelã alienæ fortunæ memoria.¶Tale fuisse:procellis agitatum his similibus.¶Mersa uirgine:cum in mare submersa est helle.¶Nomina:nam hellespontus est nũcupatus.¶Habet crimen:ex culpa sortitum est nomen.¶Phryxo: Phryxus post sororis casum in colchos delatus est ad oetam.¶Freta tristia:per hæc procellosa maria.¶Pecoris:aurei uelleris:arietis quo uectus est phryxus.¶Findã corpore:natationis periphrasis.¶Parte ægeo nulla:nõ alienis opus est adminiculis:ea sũt nauigia nautæ uela remi quibus undis uehimus.¶Idẽ nauigiũ partes interpretat.¶Elycen:ex sentẽtia glostenis locutus est,qui scribit cynosurã & elycẽ filias Oleni Vulcani filii iouem in ida silua nutrisse:& ob hoc in cœlum ab illo relatas.Arathus scribit Elycen græci:cynosuram phœnices in nauigatiõe obseruãt ut in aratheo carmine monstrat germanicus: cũ dicit.Dat graiis elyce cursus maioribus astris.¶Phœnicas cynosura:regit:& nos quid de his ueteres senserint in interpretatione germanici exposuimus.¶Tyrus:phœnix:nauta.¶Arcton:minorem ursam quam cynosuram appellant.

Phryxi casus

Cynosura & elyces q̃ sint scd̃m diuersæ opinantes & ubi locorum obseruantur

Cur ego cõfundor:quotiens cõfundit æquor:
Cur mihi causa leuis uentus obesse potest:
Iam nostros curui norunt delphines amores:
Ignotum nec me piscibus esse reor.
Iam patet attritus solitarum limes aquarum:
Nõ aliter multa quã uia pressa rota.
Quod mihi nõ esset:nisi sic iterare querebar:
At nunc p uentos hoc quoq; deesse queror.
Fluctib9 imodicis athamãtidos æquora canẽt
Vixq; manet portu tuta carina suo.
Hoc mare cum primũ de uirgine noia mersa:
Quæ tenet:est nactum:tale fuisse puto.
Et locus amissa satis hic infamis ab helle est:
Vtq; mihi parcat:nomine crimen habet.
Inuideo phryxo:quem per freta tristia tutum
Aurea lanigero uellere uexit ouis.
Nec tamen officium pecoris nauisq; requiro:
Dũmõ quas scindam corpe dentur aquæ:
Arte ægeo nulla:detur mõ copia nandi:
Idem nauigium:nauita:uector ero.
Nec seq̃r aut elycen:aut q̃ tyrus utitur:arcton

Delphinũ natura

VBER. ¶Cur nõ habet duos.i.cur nõ sumus ambo in eadẽ terra.¶Sumat:p sumeret.¶Cur cõfundor:cur perturbor:& moueor aio.¶Quotiẽs æquor cõfundit: quotiẽs mare pturbat.qd non fieret si essemus in eadem terra.¶Ventus cã leuis.i.uentus qui est parua causa.¶Cur potest obesse:cũr potest nocere impediẽdo natationem meã:quod facere non posse:si essemus simul.¶Curui delphines pisces sunt repando dorso:homini amicum animal:de quorum natura uideatur Plinius:& Solinus.his igitur dicit Leander se iam esse notũ propter frequentem natationem suam.¶Piscibus.s.aliis:qui etiã non adeo sunt familiares hominibus.¶Iã patet:hyperbole est:hoc enim fieri nõ potest:sed ut amator dicit se ita crebro sæpe natasse ut appareat in aqs quasi limes quidam quem suo corpore fecit:tanquã orbita rotæ:uel uia per quã multæ rotæ incedunt.¶Attritus:frequentatus.¶Solitarum:assuetarum meæ natationi.¶Multa rota:pro multis rotis.¶Quod mihi nõ esset:& cæ.sensus est ego ante quærebar:quod non possem ad te iterare.i.uenire ¶Nisi sic.s.natando.¶Sed nunc quærор hoc.scilicet iterare natando.¶Deesse mihi:non concedi mihi.¶Per uentos:idest causa uentorum qui me prohibent.¶Aequora athamantidos:idest pontus helles quæ ut dixi filia fuit Athamãtis.¶Canent:spumescunt.¶Immodicis:maximis.¶In portu:ubi ut plurimum solet esse tranquillitas:quanto ergo minus tuti erunt homines in medio ipsius.¶Hoc mare:dicit hellespontum ita esse commotum:ut fuit quãdo mersit Hellen : & ab ea nomen accepit. ¶Reor : puto. ¶Fuisse tale : ut nunc est . idest ita turbatum. ¶Cum:idest quando. ¶Primum: primo. ¶Est nactum:est adeptum:est assecutum. ¶Nomen de uirgine mersa : de Helle submersa. ¶Satis infamis:satis ad infamiam & sæuitiam nominatus. ¶Vtq;.idest & quamuis. ¶Parcat mihi: me non submergat.¶Habet crimen.habet infamiam.¶Nomine:quia appellatur hellespontus. ¶Inuideo phryxo:optat se posse transuehi ultra mare sicut phryxus translatus est ab ariete. ¶Quem ouis aurea uellere lanigero . idest ouis siue aries habens pellem auream. ¶Vexit:ultra mare sine submersione.¶Nec tamen requiro officium pecoris aut nauis.idest non tamen quæro habere uel arietem: ut habuit phryxus uel nauem aliquam. ¶Dummodo possim : meo corpore natare. ¶Nulla arte: transeundi uel naue : uel alio modo . ¶Modo : tantummodo : uel dummodo. ¶Copia : facultas . ¶Idem: ego idem . ¶Nauigium:nauis . ¶Nauita : qui regam & agam nauem. ¶Vector : passiue accipitur . idest qui uehar: ut Lucanus. Causa est hæc sola timoris . uectorem non nosse tuum . idest eum quem uehis . sunt enim uerba Cæsaris ad Amyclan. ¶Nec sequar : dicit se non nauigaturum ad obseruationem siderum sicut alii solent:dicit enim se tantum spectare lumen sui amoris. ¶Helicen:ursam maiorem dicit:

Phryxi fabula. Ariadnes fabula. Vector passiuæ acceptum. Vrsa maior & ipsi9 fabula

q̃ fabulæ ferũt ex Calistõe a ioue cõpressa:postq̃ Arcada filiũ peperit fcãmmã ex puella formosissima a iũo ne in ursã ẽ cõuersa:deĩde cũ post qntũdecimũ annũ filiꝰ arcas in uenationẽ egressus mr̃e; occisurꝰ eẽt ignorans.Iuppiter id scelus ꝓhibẽs ãbos in cœlũ trãstulit:& in septẽtrionali polo collocauit:sed iuno exorauit Thetyn & oceanũ̃ne pellicẽ suã suis aqs mergi paterent̃:itaq; dicũt eas nunq̃ occidere:ut Vir. Arctos oceani metuẽtes æquore tigi.ad harũ obseruationẽ nautæ nauigare solẽt:sed græci obseruãt Elicẽ. phenices uero Cynosurã quã dicimus minorẽ ursam de qbus ipse.Oui.in tristibus.Magna minorq; feræ:q̃rũ regis altera graias.Altera sidonias utraq; sicca rates.Idẽ li.iii.fasto.Esse duas arctos q̃rũ cynosura petat̃ Sidoniis.Elicen graia carina notet.de his ẽt ita scri.M.Mãliꝰ Astronomicõ lib.i.Sũma tenẽt axis miseris notiss ma nautis Signa.ꝑ ĩmẽsum cupidos ducẽtia pontũ.Maiorẽque Elicẽ maior decircinat arcton.Septẽ illã stellæ certantes lumine signãt Qua duce ꝑ fluctus graiæ dant uela carinæ.Angusto cynosura breuis torquet̃ in orbe Tam spacio quam luce minor sed iudice uincit Maiorem tyrio : pœnis hæc certior auctor Non apparentem pelago quærentibus orbem : manifeste igitur apparet quare dixerit . ¶ Aut qua tyrus utitur arcton:significat enim Cynosuram quam;ut apparet Tyrii obseruant:cum altera:hoc est elice obseruetur a grais.

Elyce & Cynosura a quibꝰ obseruãt

Publica non curat sydera noster amor.
Andromedẽ alius spectet:claráque coronam:
Quæque micat gelido prhasis ursa polo.
At mihi qđ perseus:& cũ ioue liber amarunt:
Indicium dubiæ non placet esse uiæ.
Est aliud lumen multo mihi certius istis:
Nõ erit in tenebris quo duce noster amor.
Hoc ego dũ spectẽ: colchos atq; ultima põti:
Quaque uiã fecit thessala puppis : eam.
Et iuuenẽ possũ superare palæmona nando:

¶Publica:q̃ aliis nota & cõmunia sũt.¶ Andromeden:hãc cephei filiã fuisse in tragœdia scrib. Euripedes in cœlũ relatã ob ꝑsei grã;:quẽ secuta ẽ ¶ Aliꝰ: ad ægyptios respicit:q nauigatiõe ãdromedẽ obseruant.¶ Claráue:coronã:ariadnæ coronã ĩ cœlũ trãslatã diximꝰ:q̃ cretẽses uelut sidus peculiare sequũt̃. ¶ Parrhasis ursa:maiorẽ ursam:quæ fuit arcadica intelligit:calisto nominatã Lycaonis filiã:licet Ariethus Tegeates non calisto:sed megisto uocatã scribat:cethei filiã & lycaõis neptẽ:cui iuppiter amoris præmiũ cœlũ dedit:parrhasii fuere arcadiæ populi uetustissimi.¶ Pollo gelido:septẽtrionẽ intelligit:in quo hæc fulgẽt sidera circa axẽ.¶ Q đ pseus: ãdrõedẽ signãt:quã amasse pseũ:& a ceto liberasse scr. Euripides.¶ Cũ io.ea ẽ calisto:q̃ amauit iuppiter. ¶ Liber bacchꝰ in cœlũ rettulit cũ corona ariadnã.¶ Iõ placet indicũ:more aliaꝝ nautaꝝ hæc sidera in cursu nõ seruo.¶ Multo clarius : nõ accẽsa in turre face : sed de Hero placet intelligi.¶ In tenebris:in obscuro:sed obseruabilẽ habebit lucẽ:& clarissimũ sidus: qđ sequatur.¶ Thessala pinus:argo q̃ colchos petiit.¶ Palemõa:is ẽ portunꝰ:quẽ & melicertã dicũt inus ex athamãte filius cũ quo mr̃ e lecheo ꝓmõtorio bacchi furore cõcitata in mare se præcipitauit:cui portꝰ tutela tribuit̃.

ANTO. Andromede q̃ fuerit & q ipsam obseruant

Ariadnes corona quæ sit

Calysto q̃ & maior ursa q̃ sit

Parrhasii populi q

Andrõedes fabu.

Ariadnes fabula

Palæmonis siue portũi fa.

¶Publica sidera:quæ oẽs aspicere possunt.¶ Andromadẽ:stellã andromades:fuit ãt andromade Cephei & Cassiopes filia in æthiopia:cuius mater Cassiope se pulchritudine nymphis Nereidibus ꝓferens eaꝝ irã ꝓuocauerat:quas ut placaret cepheus hamonis oraculũ cõsuluerat:a quo respõsum fuerat filiam pro sụpbia mr̃na belluæ exponẽdã esse:q̃ Nereides ex mari mittebãt:ut illa deuorata tãdẽ placarent̃. Qđ cũ Cepheus fecisset:& eã ĩ littore saxo alligasset.Casu quodã supuenit Perseus filius iouis & Danaes q supra ea loca uolans: cũ puellã formosissimã aspexisset:eiꝰ amore captꝰ:cũ eius pr̃e pactus ẽ:ut sibi spõsa & uxor daret̃:si eã liberasset;ea igit̃ liberata cũ Phinea fr̃em Cephei eã uxorẽ uolẽtẽ:& multos illi auxiliãtes in saxa uertisse:tandem uictor Argos cũ cõiuge reuersus ẽ:q̃ postea in stellã quæ Andromade dr̃:mutata est:est ãt legendũ andromade ꝑ.d.nõ Andromachemã hæc uxor fuit Hectoris q̃ nunquã mutata legit̃. ¶ Claráq; coronã.i. stellã Ariadnes de q̃ diximꝰ in epistola Phædræ:gẽmæ.n.coronæ Ariadnes q̃ nouẽ fuisse ab Ouidio dicũt̃ ĩ stellã q̃ corona dr̃ cõuersæ fuerũt:de q̃ Vir.li.i.geor.Gnosiaq; ardẽtis decedat stella coronæ. ¶ Vrsa prhasis.i. arcadica:nã parrhasos urbs fuit Arcadiæ.¶ Gelido:frigido septẽtrĩoali:& ẽ q̃si iteratio eiꝰ qđ dixit:Nec seqr aut Elicẽ &c ¶ At mihi q̃ pseꝰ amauit.i. Andromadẽ.¶ Et li.i.bacchus:& significat Ariadnẽ. ¶ Cũ ioue.i.q̃ iuppiter amauit:significat autẽ Calistonẽ in ursã mutatam ut diximus.est ãt sensus nolo habere pro indicio natationis meæ stellã Andromades uel Ariadnes uel Calistonis.i.ursæ.¶ Indicium:demõstrationẽ: signũ. ¶ Aliud lumen.s.quod tu o Hero in turri tua mihi ostendis:uel lumen intelligit ipsam amicam . ¶ Quo duce:quo regente me.¶ Non erit in tenebris : non ignorabit iter.¶ Dum.i.dummodo.¶ Spectem hoc: lumen tuum.¶ Eam : pro irem.¶ Colchos & ultima ponti:idest etiam in extremas: aut periculosissimas ꝑtes orbis.¶ Qua.scilicet parte.¶ Pinus thessala:nauis iasonis.¶ Fecit iter.i.iuit.q.d.per Scyllã & Carybdin. per simplegadas &c.¶ Et possum superare palæmona iuuenem nando.i.possum melius natare quã palæmõ deus maris:de quo talis habetur fabula.Iuno in genus.Cadmi irata postq̃ de semele se ulta est: etiam Autonoen eius sororem in penthei filii cædem impulit . Inonem quoq; aliam sororem.& Cadmi filiam in cladem deducere statuit.cum igitur uideret eam & marito Athamante : & duobus filiis felicem euocauit ex inferis Erynnim unam ex furiis:per quam in furorem Athamanta conuertit:nam in eius pectus Serpentẽ ac uirus quo eius mens alienaretur iniecit.Qui per insaniam uxorem feram credens insecutus Learcum filium: quẽ illa ulnis gestabat saxo illisum pro fera interfecit.Quare uisa Ino siue dolore filii siue ueneno furiæ concita ex scopulo se cum melicerta filio præcipitauit:qui Veneris precibus a Neptuno excepti sunt:& dii maris facti . Ino leucothoe a græcis dicitur : a latinis Matuta:ut Ouidius in fastis dixit. Leucothoe graiis : matuta uocabere nostris. Melicerta uero portunus latine:græce palæmon dicitur:quem nunc intelligit.

VEER. Andromede q̃ fuerit & ipsius fabula

Andromache q̃ fuerit

Palæmõ

Ino leucothe siue matuta q̃ fuerit

ANTO. Glauci fabula

Olimpiaca certamina q̃ & qs prim⁹ ea istituerit

¶ Reddidit herba deū:glaucū anthedōtis filiū sign̄at:q cū in scopulis ægæ:q̄ sūt ad euboeā pisces:quos in ripā piiciebat tacta herba i mare resilibāt:quā & ipe cū tractasset in mare trāsiliēs fcūs est de⁹. Strabo in balenā uersum scribit. ¶ Lāguēt:fatigata sunt T ēdūt fortl⁹ se mouēt. ¶ Heleo carcere:apud helidē in peloponesso equoꝝ certamia īstituta sūt ab ætholis:epeis & heraclidis duce exilo:q helin incoluerūt tēplūq; iouis olipii cōdiderūt ubi simulachrū fuit eburneū phydiæ opus:alii scribūt ludoꝝ:& delubri auctorē extitisse Herculē iouis ex Alchmena filiū:quē aiūt primū certasse:& palmā obtinuisse. ¶ Carcere:locus est uñ eq ad cursū mittunt̄:quē Neui⁹ oppidū appellat. ¶ Seruo:obseruo tanq̄ sydera. ¶ Sequor te magis:nō astra natatu meo:sed dominā q̄ mihi eius memoria uires sufficit. ¶ Ibis:in cœlū. ¶ Dic mihi qua sit iter:doceas oro q̄ uia cœlū cōscēdēdū sit:ut te cōueniā. ¶ Hic es:i terra moraris. ¶ Exiguo:difficultatē a loco notat:es in terra inqt:& exiguo tpe tecū eē cōtingit:si in cœlū feraris:ad te ire oino negaret̄. ¶ Mea mēte:quæ non min⁹ q̄ mare æstuat. ¶ Nō minus:quā si in cœlo consisteres. ¶ Breuis:septē tm̄mō stadia. ¶ Nū mali du:uellē inqt in extrēo orbe morari dūmō her⁹ cōsuetudine potirer. ¶ Res nō sp:potiūdi desiderii facultas. ¶ Velle qd est aliud:difficultatē auget similitudine:sum inqt tātalo similis:ille ut Home.scri.poma capiti iminētia:& aquā abluentē cōspicat̄ barbā. ¶ Et qa pu.fu.siti fameq; ppetue uexat̄. ¶ Poma:q̄ iminēt capiti. ¶ Flumīs refugi:spat undā dephēdere:q̄ seqntē fugit. ¶ Cū uo.un.cū maris trāqllitas psuaserit.

Miraque quē subito reddidit herba deum.
Sæpe passiduos lāguēt mea brachia motus:
Vixque p imensas fessa trahunt̄ aquas.
His ego cū dixi precium non uile laboris:
Iam dominæ uobis colla tenenda dabo.
Protinus illa ualēt:atq; ad sua præmia tēdunt:
Vt celer heleo carcere missus equus.
Ipse meos igitur seruo:quibus uror:amores:
Teq; magis cœlo:digna puella sequor.
Digna quidē cœlo:sed adhuc tellure morari:
Aut dic ad superos hinc mihi qua sit iter.
Hinc est qd raro misero contingis amanti:
Cūque mea fiunt turbida mente freta.
Quid mihi:qd lato nō separor æquore pdest:
Nō min⁹ hæc nobis tā breuis obstat aqua.
Nū malim dubito toto procul orbe remot⁹:
Cū domina lōge spem quoq; hēre meam.
Quo ppius nūc es:flāma propiore calesco:
Et res nō semp:spes mihi semper adest.
Pene manu:quod amo:tāta est uicinia:tāgo:
Sæpe:sed heu lachrias hoc mihi pene mouet.
Velle qd ē alid fugiētia pndere poma:
Spēque suo refugi fluminis ore sequi.
Ergo ego te nūq̄:nisi cū uolet unda:tenebo:
Et me fœlicē nulla uidebit hyems.
Cūq; minus firmū nil sit:quā uētus & unda:
In uentis & aqua spes mea semper erit.

VBER. Glaucus

¶ Quē herba mi. red.deū:Glaucū sign̄at:q cū piscator eēt apud Anthedonē Euboicā:& pisces in littoꝝ positos gustata q̄dā herba in mare resiliisse uidisset:& ipe ei⁹ herbæ ui expiri decreuit:qua gustata statī ī mare saliit:& de⁹ fcūs ē.uñ Oui.li.vii.meta. Carpsit & euboica uiuax Anthedōe gramē. Nondū uulgati mutato corpe Glauci. Idē lib.viii. Ecce fretū scidens alti nou⁹ icola pōti Nup i Euboica uersis anthedōe mēbris Glauc⁹ adest. dicit igit̄ Leāder dūmō spectet amicā suā se posse supare nādo palæmōa & Glaucū deos maris. ¶ Lāguēt:debilitant̄ cadūt. ¶ Colla tenēda.i.āplectēda. ¶ Preciū nō uile laboris:q̄ remūeratio uři laboris erit digna. ¶ Valēt:recipiunt uires. ¶ Ad sua pmia.i.ad te q̄ es pmia ipsoꝝ. ¶ Vt celer: cōparatio celeritatis.i.sicut equus in olympiaco certamie celeriter ex carcerib⁹ exiit. ¶ Carcere: iproprie p carcerib⁹:nā carcer ē loc⁹ reoꝝ:carceres uñ eq emittunt̄ ad currēdū. Hora.in.i.šmonū:ut cū carcerib⁹ sese effudere q̄drigæ. ¶ Heleo carcer:Elis & pisa urbes arcadiæ:apud q̄s currulia certamina celebrant̄:& iō dixit Heleo carcere. Virgi.iii.geor. Seu qs ad Helei mœtas:& maxia cāpi Sudabit spatia. & Luca. Quātū clāore iuuat̄ Hele⁹ Sonipes. ¶ Seruo:aspicio. ¶ Sequor te:magis q̄ sidera. ¶ Sed adhuc tellure morari.s.digna:& meli⁹ morari legitur: q̄ moraris. ¶ Aut dic.i. aut si uis ire in cœlū:dic mihi qūo & ipe possim illuc ascēdere. ¶ Hic:ex h̄ qd es digna cœlo. ¶ Raro cōtingis mihi amāti:raro possū tecū eē:qa digna & p̄ciosa difficile cōcedunt̄. ¶ Cūq; mea fiūt &c.i.turbor cū turbatur mare. ¶ Quid mihi:dicit qd nō pdest qd istud mare hellespōtiacū sit tā strictū:qa tā breuis maris aq̄ nō min⁹ ei obstat quā si eēt mare latissimū. ¶ Obstat:affert ipedimētū. ¶ Nū ma.an poti⁹ uelī. ¶ Remot⁹ separatus. ¶ Hēre spē meā lōge cū dña.i.dubito an uelī eē lōge ab amica mea:& hře ēt spē meā lōge cū ea:qa patiēti⁹ ferrē si nō possē ad eā uenire. ¶ Propior:ppinquor.s.amica ē. ¶ Calesco:ardeo. ¶ Flāma. igne:amore. Ter. Accede ad ignē hūc & calesces plus satis. ¶ Res:cā amoris.i.ipa aīca. ¶ Nō sem.subaudi adest. ¶ Pene:feř. ¶ Tāgo manu:puerbialiter dixit. ¶ Tāta ē uicinia:tāta ē pximitas iter nos. ¶ Hoc:ita eē ppinquos:& nō posse simul eē. ¶ Mouet lachry.facit me flere. ¶ Vel.qd ē ali.Cōpat se Tātalo:q i mediis aqs apd iferos sp sitit:neq; pōt biber̄ & hēt poma ad eos:& nō pōt ea comeder̄:aut ore cōtingere. ¶ Quid ē alid.q.d.nihil:nisi qd mihi accidit q ppiqu⁹ aīcæ meæ:ea tñ careo. ¶ Fugiētia:ab ore discedētia. ¶ Seq spē flu.refu.i.seq spē aq̄ fugiētis. Hora.in.i.šmonū. Tātal⁹ a labiis sitiēs fugiētia captat. Flumia. diximꝰ hāc fabulā i episto. Paridis. ¶ Ergo:cū idignatōe & dolore pnūciādū ē. ¶ Nisi cū uolet.q.d.stabo ad arbitriū maris:& nō uidebo te nisi cū mare uolet me pmitter̄. ¶ Nulla hyēs:nulla tēpestas & turbatio maris. ¶ Videbit me felicē:uidebit me cū amica mea ¶ Cūq; minus &c.i.spes mea erit in rebus leuissimis:hoc est in uento & aqua qbus dicit nihil esse infirmius.

Carcer a carcerib⁹ numero multitudinis i quo differat.

Flāma p amore ponitur

Tantali fabula

¶Læserit:fecerit,pcellosũ.¶Pleias:pleiades.vii.sunt q̃ ortu & occasu pluuias & tẽpestates faciũt.¶Artophilax is ẽ Boetes iouis & calist' fili':licet hermipp'tradat eẽ philomelũ ceteris & iasõis filiũ.xiiii stellis eff giat: dict' arthophilax qđ arcthos custodiat.¶Oleniũq3 pe.caprã amaltheã & ædos ĩtelligit quos auriga humeris gestat quẽ ut Hygin'tradit Olenũ nũcupatũ fuisse uulcãi filiũ:& ex hoc duas nymphas natas:elicẽ & egẽ. q̃ iouis fuerũt nutrices:a qb' duæ urbes noĩatæ sũt.Olenos ĩ aulide helice ĩ peloponesso de qb' apđ Hyginũ uaria,pdit historia:tẽpestatẽ pluuiãq3 faciũt:siue oriaĩ:siue ad oceanũ,pperẽt.¶Quã sim te.statuit cõsiliũ ab audacia:id erat ut ĩ sũma ẽt tẽpestate nataret.¶Tũ quoq3: his quoq3 aduersis siderib'.¶Promittere tẽ. nõ putes me trãqllũ tẽp'expectatuɋ.¶Polliciti:promissæ audaciæ.¶Aut mi.cõ.aut moriar: aut p auda. ciã aduersa uumĩa supabo:in illas ad q̃s natare cõstitui.¶Naufraga mẽ.q naufragiũ fecerit:uaticiniũ de se ẽ:nã cũ tẽtasset p,pcellas nataĩ submers'ẽ.¶Omine:hoc meo p̃sagio.¶Inuisa:qm̃ interitũ mihi uaticinaĩ.¶Accedãt:cõsentiãt:cũ meis uotis.¶Pace breui:exigui tpis trãqllitate.¶Perstet:inualescat tẽpestas ¶Istic:apud te.¶Aptuȝ nauale: translatio sumpta a nauigiis quæ in tẽpestatibus a nauali clauduntur.

ANTO. Pleiades q̃ sint Arctophylax qui & unde Olenii inter sydera relati fabula Olenos & helice urbes quæ fuerint

Aestus adhuc tñ ẽ:qđ cũ mihi læserit æquor
Pleias & artophilax oleniumq3 pecus.
Aut ego nõ noui:quã sim temerarius:aut me
In freta non cautus tũ quoq3 mittet amor.
Neue putes id me:qđ abest,pmittere tempus:
Pignora polliciti non tibi tarda dabo.
Sit tumidũ paucis ẽt nũc noctibus æquor:
Ire per inuitas experiemur aquas.
Aut mihi continget fœlix audacia saluo:
Aut mors solliciti finis amoris erit.
Optabo tamẽ:ut partes expellar in illas:
Et teneat portus naufraga mẽbra tuos.
Flebis eni:tactuq3 meum dignabere corpus:
Et mortis dices huic ego causa fui.
Scilicet interitus offenderis omine nostri:
Litteraque inuisa est hac mea parte tibi.
Desine parte queri:sed ut mare finiat iram:
Accedant quæso fac tua uota meis.
Pace breui nobis op' est:dũ trãsferor istuc.
Cũ tua contigero littora:pstet hyems.
Istic ẽ aptũ nostræ nauale carinæ:

¶Adhuc:hactẽn'.¶Quid erit.q.d.multo maior tẽpestas.¶Cũ læs.ptutbauerit & cõmouerit.¶Pleias: aut singularẽ,p plurali posuit.i.pleiades:qđ signũ est añ genua Tauri:qđ ortu suo primæ nauigatiõis tps oñditiuñ dictæ sunt a pleo.i.nau gio: aut qđ magis placet.steropes:uni' ex pleiadib' stellã ĩtellexit:q̃ ortu suo tẽpestatẽ ĩducit.Oui.li.i.tristiũ.Sæpe ego nĩbosis dubi'iactabar ab hædis.Sæpe minax Steropes sidere'põt'erat.Sed nõ solũ hui'loci sȝ & alioɋ cã dicẽdũ ẽ aliqđ de pleiadib'.Sũt.n.q̃ atlãtides dñr filiæ atlãtis & pleiões in cœlũ trãslatæ q̃ qdẽ faciũt signũ ut uoluit Serui'añ genua Tauri:q̃ licet.vii.fuisse dicãtur:tñ ut scri.Oui.li.iiii.fastoɋ:sex tm̃ apparẽt.dicit. n.pleiades ĩcipiẽt hũeros releuaĩ p̃nos.Quæ.vii.dici:sex tñ eẽ solẽt.una appellata ẽ Alcyõe amata a neptũno:ut in epi.seqnti uidebim':ex q̃ Neptũn'genuit Lycaona & Hyrieũ patrẽ Oriõis.Taygeta uero ex ioue pepit Lacedæmõa: a quo lacedæmõ urbs dicta est.ex Tãtalo pepit niobẽ:q̃ nupsit amphiõi regi thebar:maia ẽt a ioue cõpressa gẽuit Mercuriũ electra ex eodẽ ioue gẽuit dardanũ.Oui.lib.iiii.fasto.Dardanõ Electra qs nescit atlãtide natũ.s.electrã cõcubuisse ioui.Sterope ex mr̃e gẽuit oenomaũ patrẽ hyppodamiæ. Celeno a neptũno amata ẽ:ut ẽt in seqnti epi.patebit ex q̃ gẽuit nycteũ q cũ nyctimene filia cõmixt'ẽ.Merope sola cũ mortali cõcubuit.Nã ex Sisypho gẽuit Glaucũ patrẽ bellorophõtæ.Oui.Septia mortali merope tibi sisyphe nupsit.Pœnitet & facti sola pudore latet:de pleiadib'hæc nũc sufficiãt.Pleias ãt hic ĩtelligiĩ ut diximus syd'Steropes tẽpestuosũ.¶Arctophylax:stella ẽ q̃ & bootes dĩ.i.bubulc' q̃ & tẽpestuosa ẽ.latie põt dici custos ursæ.¶Oleniũq3 pec'iscri.Stra.Aegas duas eẽ:unã ĩ Euboea:Alterã in achaia dicitq3 & ægã & ægas: in quo loco iouẽ a capra lactis alimẽta suscepisse scribit:ppe ẽ olene:uñ oleniã capellã dixere oleniũ igiĩ pecus possum'itelligeĩ uel solũ syd'capræ:qđ ẽ pluuiale:ut Oui.li.iii.meta.Addidici regimẽ dextra moderãte carinæ Flectere:& oleniæ syd'pluuiale capellæ:uel certe sydus:& capellæ & hædoɋ suoɋ:nã ob beneficiũ alimẽti a ioue in cœlũ cũ hædis suis trãslata ẽ:ex qb' factũ sydus:qđ nubes:pluuias & tẽpestates inducit:qđ Virg.oñdit lib.i.georgi.Præterea tã sũt arcturi sidera nobis Hædorũq3 dies seruãdi &c.& Mãli'astronomicus lib.i.Hũc subeũt hædi claudẽtes sidere põtũ Nubib':& mũdi nutrito rege capella:dicit igiĩ leãder:si nũc ita turbaĩ mare:qđ erit cũ accesserint ẽt sidera:q̃ natura sua ĩducũt tẽpestates.¶Aut nõ noui.quã si.te.aut nõ noui temeritatẽ meã.¶Aut am.nõ ca.q facit hoĩem ĩcautũ.¶Tũc:cũ supra dicta sidera cõmouebũt mare. ¶Q.đ ab.qđ ẽ remotũ.¶Pignora:,pbatiões:certa signa.¶Polliciti:,pmissiõis meæ.¶Sit tu.pau.&c.i.si aliquot noctib'duret hæc tẽpestas.ego experiar uenire ĩuitis aqs.¶Aut mi.facit argumẽtũ qđ dĩ Dilema:qđ utrinq3 cõcludit:& pbat sibi eẽ eũdũ.¶Audacia fœ.cui fortũa & dii fauebũt.¶Saluo:incolumi.¶Aut:alia pars:aut si moriar mors finiet sollicitudines & molestias mei amoris.¶Expellar:a fluctib',piiciar.¶Illas:ubi tu eris.¶Naufraga mẽbra i.ego naufrag':& submersus.¶Dignabere ta.i.dignabeĩ tãgere.¶Cã mor.q̃ ,p amorẽ meũ ausus ẽ tã turbidũ mare ĩgredi.¶Scilicet:fingit Leãder amicã suã nõ audire libẽter malũ omẽ de ei' morte.¶Interit':mortis.¶Accedãt meis uotis.i.adiũganĩ:ut tu facias uota sicut ego.¶Pace:trãqllitate maris.¶Breui:partui temporis.¶Perstet:perseueret:cum ero apud te.¶Istic est:translatio:sicut naues bene sunt: ubi habent portum:ita dicit se habere:nauale aptum suæ carinæ:idest amicam suam sibi aptam: nauale intelligit amicam: Carinam uero se ipsum:quia fungebatur officio carinæ: Tunc cum natabat.

VBER. Pleiades q̃ signa & ubi collocata & eorũ fabula

Arctophylax quod signum ẽ Sydera capræ uel capellæ quæ sint & cui' naturæ

Dilema argumẽtũ quod sit

Nauale ĩ,ppriẽ qđ

ANTO. ¶Nulla aq̃:nullo in loco libẽti'sto quã tecũ.¶Tũc: cũ a te discedo.¶Ero cau.fluct'uerebor.¶Triste:p̃cello sũ.¶Duas:& ãplex' & uẽtos.¶Remis cor.brachia significat:quorum significatiõe ferebaẽ.¶Lumen habe:facẽ i turri erige.¶Interea sæuiẽtib' p̃cellis:p Leãdro epistolã teneas.¶Quã p̃cor:desiderio suo episto.clausit:ut qd maxie utriq̃ erat carissimũ i aĩo legẽtis relinquereẽ:nã quæ i fine sũt:iõ uehementio ra eẽ debẽt:qm̃ ueluti p̃ximiora animo semp obiici unẽ ut adactis cõcitat' aculeis ardẽti' moueaẽ.

Quo pacto epistolã claudi debeat

VBER. ¶Caut':qa nõ discedã a te : ut immittã me p̃iculis.¶Nec faciã cõuicia flucti.i.nõ incusabo fluct'.¶Surdis ñ audiẽtib' ipe supra. Surdior ille freto.&c.¶Triste:asperũ:aduersũ.¶Nataturo:mihi ¶Per duas cãs: p uẽtos & lacertos tuos.¶Remis corpis.i.brachiis ad natãdum utar loco remorum.¶In aspectu:in turri:ut possit a me aspici.¶Pernoctet:uigilet.¶Ipse:ego.¶Minima mora:breui tempore.

Et melius nulla stat mea puppis aqua.
Illic me claudat boreas:ubi dulce morari ẽ:
Tũc piger ad nãdũ:tunc ego cautus ero.
Nec faciã surdis conuicia fluctibus ulla:
Triste nataturo nec querar esse fretum.
Me pariter uẽti teneãt:teneriq; lacerti:
Per causas istic impediarq; duas.
Cũ patietur hyems:remis ego corporis utar:
Lumen in aspectu tu modo semp habe.
Interea pro me p̃noctet epistola tecum:
Quã p̃cor ut mima p̃sequar ipse mora.

¶In Decimam octauam Epistolam argumentum.



Estõ urbẽ Teopõpus scribit fuisse paruã:sed bene munitã:& qm̃ angustiarum adit' principatũ tenuit:urbiũ q̃ in cherõnesso sũt oiũ optimã dixerũt cherõnessi p̃mõtoriũ ẽ mastusia:in cui' frõte sygeũ ẽ:achiuorum statio illic p̃tesilai delubrum:& cinosemæ:hoc ẽ heccubæ in canẽ uersæ sepulchrum uisebaẽ.Est p̃terea turris sesto cõtigua:ubi Hero accẽsas faces erigebat: q̃s sequut' Leãder enataret:sed cũ ob tẽpestatẽ dies aliquot nataẽ cessasset accepta illi' epi.rñdet.desidiã interdum accusat:interdum amoris suspitionem ingerit:demum suadet ut non nisi trãquillo mari audeat enatare.

ANTO.

Argumẽtũ de quo supra



VAm mihi misisti uerbis leandræ salutẽ:priori epistolæ simile ẽ p̃ricipium: utraq;.n.salute missa exposito q; desiderio amãtis fauorẽ cõciliat desideriũ a tp̃is momento: mora q̃uis exigua:lõga mihi uideẽ.¶Igne pa.æquo amoris stimulo uexamur.¶Sed sũ ti.ui.im.se maiorẽ pati in amore cruciatũ a sexu arguit:sũ inqt fœmina iõ ĩpar uirib':hoc ẽ debilior.¶Ingeniũ: ad resistẽdũ cõstãti' cor.¶Infirma: ĩbecillis ad tolleran los effectus.



VBER.

Breuis epistolæ tenor



VAM mihi misisti. Hero epistolæ Leandri respondens dicit se deteriore esse conditione:q̃ sit Leander: quia & si pares sunt amore:multis tamen de causis: ipsa minus potest amori resistere: & ostendit quam sincero & continuo amore eum amet:cum dicit se cupidam: ut Leander ad se ueniat: hortaẽ tñ ut diligenter aduertat:ne se periculis obiiciat:ne si moriatur fit etiam causa mortis ipsius:dicit autem se maxime terreri uiso quodam qd ei in somnis apparuit de morte cuiusdã Delphini harenæ illisi & statim mortui.¶Rebus:effectu.¶Omnis mora:quelibet tardatio temporis etiam breuis.¶Est longa:propter affectum tui. Virgilius in buccolicis. Si mihi non hæc lux toto iam longior anno.Horatius. Vt nox longa quibus mentitur amica.¶Fassæ:mihi confitenti amorem meũ.¶Viribus:robore animi ad resistendum amori ¶Ingenium:naturam.¶Vt corpus: scientia physica:dicit.n. ex imbecillitate corporis imbecillitatem quoque animi fieri.

Imbecillitas corporis animi imbecillitatẽ arguit

HERO LEANDRO.



VAm mihi misisti
uerbis leãdrę salutẽ
Vt possim missam
rebus habere ueni.
Lõga mora ẽ nobis
ois q̃ gaudia differt
Da ueniam fassæ:non patienter amo.
Vrimur igne pari: sed sum tibi uirib' impar:
Fortius ingenium suspicor esse uiris.
Vt corpus teneris:sic mens infirma puellis:

¶Vos mō uenādo:a studiorū uarietate ppositū firmat.¶Rus geniale: uillas ad delectationē ornādo:nā ut qsq̧ erat laudatissim⁹:ita agrū colere cōsueuerat:ut scri.Cat.¶Geniale:amenū aut cultura aut siluis inceditis: aut aquarū scaturigie.¶Ponitis:supatis.¶In uaria mo.in uariis studiis imorādo.¶Fora:cāæ forēses.¶Dona palmæ:palestræ unctæ:q certabāt palestra oleo pfundebant:iō uncta pales a Papinio dr.¶Ducitis:captatis decipitis i uenādo.¶Hora serior:tpis lōgitudo.¶Diluit:multo uino pfusi supatis:nō.n. tps uino:sed homines diluunt.¶His sū motis:cū hæc studia mihi nō sint.¶Facio:amo.¶Aut ego cū cara:Leādri muratiōe quid ipsa itidem agit exponit.¶Susurro: clam & uoce præssa loquor.¶Corripio: habeo conuitia destor.¶Grauis unda:procella.¶Sed te nolle uenire quæror ingerit pellicis suspitionem de qua aperte postmodum loquetur.¶Amantia lumina:amantis herus oculos.¶Tremulo:senili.¶Impositas notas impræssa uestigia.¶Scribam tibi: tuæ epistolæ respondebo.¶Vestibus:Leandri uestes hero seruabat:quibus cum natasset utebatur.¶Aqua:desuper.¶Sic ubi nox facta est:describit tempus ut commiserationem moueat.¶Amicior: gratior: quoniam hoc tempore te natantem suscipere:consueui.¶Exhibuit mortalibus ostentauit.¶Signa notamque uiæ:incensam facem significat:quam in summa turri eriger consueuisse diximus:ut ad eam suum natatum leander dirigeret.¶Fallimus moras: temporis longitudinem superamus.¶Arte fœminea: filando texendoq̧.¶Quid loquar: sermocinatione utitur:ipsa enim rogat & respondet.

ANTO. Antiquorū mos Palestræ ludus qui fuerit

Deficiam:parui temporis adde moram.
Vos modo uenādo:mō rus geniale colendo:
Ponitis in uaria tēpora longa mora.
Aut fora uos retinēt:aut unctæ dōa palestræ
Flectitis aut freno colla fugacis equi.
Nūc uolucrē laqueo:nūc piscē ducitis hamo:
Diluitur posito serior hora mero.
His mihi submotis uel si minus acriter urar:
Quid faciā:superest pter amare nihil.
Qd supest facio:teq̧ o mea sola uoluptas:
Plus quoq̧:q̄ credi quod mihi possit:amo.
Aut ego cum chara de te nutrice susurro:
Quæq̧ tuum miror causa moretur iter.
Aut mare pspiciens:odioso cōcita uento
Corripio uerbis æquora sæpe tuis.
Aut ubi sæuiciē paulum grauis unda remisit:
Posse quidem:sed te nolle uenire queror.
Dūq̧ q̄ror:lachrymæ p amātia lūina manāt:
Pollice quas tremulo conscia siccat anus.
Sæpe tui specto si sint in littore passus:
Impositas tāquam seruet harena notas.
Vtq̧ rogē de te:& scribam tibi:siquis abydo
Venerit:aut quæro siquis abydon eat.
Quid referā:quotiēs do uestib⁹ oscula: q̄s tu
Hellespontiaca ponis iturus aqua.
Sic ubi lux acta est:& noctis amicior hora:
Exhibuit pulsa sydera clara die.
Protinus in summa uigilātia lumina turre:
Ponimus assuetæ signa notamq̧ uiæ.
Tortaq̧ uersato ducentes stamina fuso:
Fœminea tardas fallimus arte moras.
Quid loquar interea tā lōgo tēpore quæris:
Nil nisi leandri nomen in ore meo est.

¶Deficiā:cōsumar.¶Vos.s.uiri.¶Pōitis tēpora lōga in uaria mora.i.pteritis tps uariis modis.¶Modo uenādo:nā exercitiū est uirile.¶Modo: interdū.¶Geniale:amœnū:plenū uoluptatis:nā Geni⁹ de⁹ est naturæ:cui uoluptati operā dātes indulgere dnr. Persi⁹ indulge Genio:carpam⁹ dulcia:tide. Genialis uoluptuosus dicit. Virg.inuitat Genialis hyems.Iuuenalis.genialis agat ista dies.¶Fora:actiōes causarū:q in foro agunt.¶Aut dona:mūera & exercitia.¶Palestræ:luctatiōis:sunt aūt hæc officio uirilia.Iuuenalis. Nunqt nos agim⁹ cās ciuilia iura Nouim⁹: aut ullo strepitu fora uestra mouemus fora uestra dixit.i.q̄ uos uiri frequētare soletis.¶Flectitis aut &c. idest aut exercemini eqtādo.¶Fugacis: uelocis optime currētis.Iuuēalis.cui⁹clara fuga ante alios.& primus in æquore puluis.¶Ducitis:capitis.¶Diluitur madescit:tēperat.¶Serior hora.i.serū tēpus.¶Posito mero.i.bibēdo.ipe in arte.cura fugit multo diluitur q̧ mero.¶Semotis:remotis.¶Min⁹:nō.¶Qd supest facio.i.amo.quod solū restat mihi faciēdū.¶Plus quoq̧:ordo est:amo te plusquā id:quod possit credi mihi.¶Aut ego dicit quid agat interea dū durat tempestas aut enim loquitur de leandro cum nutrice:aut in mare inuehitur sicut & Leander.¶Susurro immurmuro:& clam demisseq̧ loquor.¶Moretur tardet.¶Corripio: incuso.¶Pœne tuis quibus tu quoq̧ corripis.¶Remisit:diminuit.¶Paulum sæuitiæ:idest paulum perturbationis.¶Conscia quæ nouit amorem meum.¶Tremulo propter ætatem anilem.¶Notas signa uestigia pedum.

VBER. Geni⁹ de⁹ q apud antiquos

¶Rogem: interrogem.¶Ponis pro deponis: exuebat enim secum erat nataturus: & relinquebat uestes apud Hero:quas dicit se sæpe osculari propter amorem eius.¶Lux:dies.¶Acta præterita sic:loquendo de te & osculando uestes.¶Hora noctis amicior:idest gratior:ut supra alibi.Nox grata puellis: quarum supositus colla lacertus habet.¶Exhibuit ostendit.¶Signa notasque Ephexegesis est: nam nota idem est quod signum:legendum est autem signa notasque non autem notaque signa uiæ ut quidam male legunt. ¶Torta stamina filā quæ nendo torquentur.¶Fallimus præterimus penelope. Nec mihi querenti spatiosam fallere noctem.¶Fœmina arte nendo:quæ ars fœminarum pprie est.¶Quæris:idest rogas & uis scire.

Ephexegesis quid

ANTO. ℂMea gaudia: maiori affectu enũciatũ est q̃ si me⁹ leãder diceret. ⁋Oẽs: abydeni. ⁋Suos ne sui hoc facinus dep̃hẽdant. ⁋Pallade: oliuo cui⁹ tutelã hẽt pallas: natatores oleo diluũt: ne aquarum frigiditate læsi nerui aut iũcturæ cohererẽt. ⁋Annuit te iã natare capitis nutu cõcedere uidet. ⁋Nõ nostra qđ oscula curet: nõ.n. ex cura nr̃i amoris id cõcedit: sed sõno delinitũ caput dũ nutat nullis auditis uerbis ãnuere uidet. ⁋Mouet ad nutũ ĩpellit. ⁋Obrepẽs: nullo murmure serpẽs. ⁋Cõtracta terra: ab oper moræ exiguitatẽ oñdit cũ pduxi filiũ in terrã usq̃ ex quo ĩcepisse natare dixim⁹. ⁋Prospicim⁹ e speculo mare lõgi⁹ spectam⁹. ⁋Captam⁹: subauscultam⁹. ⁋Voces nocturna murmura. deceptæ qm̃ tuo aduẽtu: ut putarã priuata sũ. ⁋Inuit⁹: qa licet nõ uenire decreuetis: sõnia te mihi reduxerũt. ⁋Humida recẽti natatiõe pfusa. ⁋Velamina: uestes qb⁹ tua foueres mẽbra. ⁋Fouere aq̃ rigore releuare. ⁋Multa q̃ p̃terea: honesti⁹ q̃ præ pudore erãt: tacẽda significauit. Hæc q̃ sõno captat: idẽ loc⁹ in sappho: cũ dixit sed nõ lõga satis gaudia sõn⁹ habet. ⁋Firmi⁹: absq̃ somniorum falsitate. ⁋Cur ego tot uiduas: peracta demõstratiõe ad q̃relas redit. Prima sumit a temporis diuturnitate: unde leãdrũ segnitiæ arguit quod nõ natarit. ⁋Frigida sine leãdro. ⁋Lẽte: deses ĩ amore. ⁋Cõfiteor diluit illđ leã. ip̃a uides cœlũ pice nigri⁹.

Margin: Oliuũ in cui⁹ tutela fuerat. — Prospicere qđ pprie sit.

Iamne putas exisse domo mea gaudia nutrix:
An uigilant omnes: & timet ille suos:
Iam ne suis humeris illũ deponere uestes:
Tingere iã pingui pallade mẽbra putas.
Annuit illa fore: nõ nostra quod oscula curet
Sed mouet obrepẽs somnus anile caput.
Postq̃ moræ minimũ: iã certe nauigat inquã:
Lentaq̃ dimotis brachia iactat aquis.
Paucaq̃ cũ tacta perfeci stamina terra:
An medio possis quærimus esse freto.
Et mõ p̃spicimus: timida mõ uoce precamur
Vt tibi det faciles utilis aura uias.
Auribus interdũ uoces captamus: & omnẽ:
Aduentus strepitũ credimus esse tui.
Sic ubi deceptæ pars est mihi maxima noctis:
Acta: subit furtim lumina fessa sopor.
Forsitan inuitus mecũ tamẽ ĩprobe dormis:
Et quãuis nõ uis ipse uenire: uenis:
Nã mõ te uideor p̃pe iã spectare natantem:
Brachia nũc humeris humida ferre meis.
Nũc dare quæ soleo madidis uelamia mẽbris
Pectora nũc iuncto nostra fouere sinu.
Multaq̃ præterea lingua reticenda modesta:
Quæ fecisse iuuat: facta referre pudet.
Me miserã breuis ẽ hæc: & nõ uera uoluptas:
Nã tu cũ somno semper abire soles.
Firmius o cupidi tandẽ coeamus amantes:
Ne careant uera gaudia nostra fide.
Cur ego tot uiduas exegi frigida noctes:
Cur totiens a me lente natator abes.
Est mare: confiteor: nõdũ tractabile nanti:

VBER. ℂIã ne putas uerba Heroos ad nutricẽ: qb⁹ interrogat: qđ de leãdro putet. ⁋Mea gaudia meã uoluptatẽ scilicet leãdrũ. ⁋Oẽs ei⁹ domestici. ⁋Timet suos ne uideãt eũ exeũtẽ domo. ⁋Deponere uestes exuere se: ut natet huc. ⁋Tinguere ũguere. ⁋Pallade pingui. i. oliuo posuit aũt inuẽtricẽ p inuẽto: Nã pallas inuẽtrix fuit oliuæ: ut Virg. in. i. geor. oleæq̃ mineruæ inuẽtrix. Nã cũ Neptun⁹ & Minerua: ut fabulæ ferũt de imponẽdo nomine athenis cõtẽderẽt: placuit diis: ut ei⁹ noĩe ciuitas appellaret: q mun⁹ melius mortalib⁹ obtulisset. neptun⁹ pcusso littor equũ aĩal bellis aptũ pduxit: minerua iacta hasta oliuã creauit quæ res ẽ melior cõprobata: & pacis ĩsigne: uñ athenas a noĩe suo dixit: nã ip̃a græce athena dcit. ⁋Annuit nutu & motu capitis significauit ita eẽ: ut petiuerã. ⁋Fere tẽperamẽtũ est. i. fere annuit: & nutu affirmauit quod ĩterrogaui: meli⁹ aũt fere q̃ fore legit: & ratiõe metri: & ratiõe sensus. nã fore semp signat tp̃s futurum. ⁋Nostra oscula nr̃am uoluptatẽ. ⁋Obrepẽs latẽter aduenĩẽs. Ci. in Cato. maiore de senectute: eã obrepere aiũt citiusq̃ putassent. ⁋Mouet caput anile facit eã annuere dormiẽtes. n. aut iã decliñãtes ad sõnũ ita solẽt mouere caput: ut uideãt annuere loq̃nti b⁹ cũ eis. ⁋Post minimũ moræ. i. post minimũ spatium post quã supradicta dixi. ⁋Terra tacta. i. stamina ita lõga: ut fusus tãgat terrã. ⁋Captam⁹ uo. i. auscultam⁹ an aliq̃ uocẽ audiam⁹. ⁋Strepitũ sonitũ. ⁋Vbi postq̃. ⁋Maxĩa pars noctis ẽ acta. i. p̃terita sic cogitãdo: & ĩterrogãdo đ te. ⁋Furtũ latẽter. ⁋Subit ĩgredit. ⁋Lumĩa fessa oculos meos fatigatos nimiũ ĩ uigilãdo. ⁋Dormis me. s. & in sõnis uel cogitatione. ⁋Improbe cõtumelia ẽ apta amãtib⁹. ⁋Venis qa sõnio te uenire. ⁋Videor: scilicet mihi existimo. ⁋Velamĩa: uestes. ⁋Mẽbris madidis tuo corpori madido sic eni ip̃e leãder dixit deq̃ tuis dẽptos humeris mihi tradis amictus. ⁋Nunc ĩterdũ. ⁋Fouere calefacere. ⁋Nostra pectora ut ipse. Excipis amplexu. ⁋Reticẽda modesta non dicenda ut ipse etiã Leander. Cætera nox: & nos: & turris conscia nouit. ⁋Pudet referre facta. i. pudet me dicere ea eẽ facta a nobis: quæ tamẽ iuuat fecisse & bene ostendit multa inter amãtes fieri: quæ honeste referri nõ possunt. ⁋Hæc uoluptas somnii: & breuis est: quia cito abit: & non uera quia deludit me: somnia: enim imitantur uoluptates: sed parum durant: Biblis apud Ouid. lib. viiii. metamor. Gaudia quanta tuli: quam me manifesta libido Contigit: ut iacui totis resoluta medullis. Vt meminisse iuuat: quamuis breuis illa uoluptas. Noxq̃ fuit p̃ceps: & cœptis inuida nostris. O. i. utinam. ⁋Coeamus coniũgamur. ⁋Firmius q̃ per somnum. ⁋Vera fide uero effectu. i. ut possint credi uera. ⁋Frigida sola ut Penolope. Non ego deserto iacuissem frigida lecto. ⁋Lente: tarde. ⁋Abes es absens & remor⁹. ⁋Est mare põit respõsiõnẽ quã posset facere leãder: & quã iã fecit. ⁋Tractabile asperum iaccessibile.

Margin: Vrbis athenarum fabula & uñ nomẽ sortita est. — Somniorũ uanitas.

¶Leuior aura:uetus sedacior.¶ Ea pterita:cur pteriit ei⁹tpis occasio:ut ad me nõ natares.¶ Vẽtura:quę po terãt eẽ deteriora.¶ Tã bona:nox ad nauigãdũ cõmoda.¶ Similis copia:eadẽ natãdi oportũitas.¶ Melior gratior.Nã si prima occasio ptereat:eadẽ minus hẽbit grę si redierit.¶ At cito mu.est:cũ stomacho Leãdri uerba obiectat.¶ Tpe minore:qm̃ pteriit tpis ps:q̃re assiduo natãdũ est ut momẽta qdẽ tpis pdẽda:nã quot tidie min⁹tps relinquit.¶ Hic puto deprensus:hoc Leãdri est:cũ dixit:Cũ tua contingã littora pstet hyems. ¶ Tum:cũ adesses.¶ Q d tñ euenit:locus est q dr̃ pter spem.Quid accidit:ut mare qd̃cõtemnebas:iã time- ANTO.

Nocte sed hesterna lenior aura fuit.
Cur ea pterita est:cur non uentura timebas:
Tam bona cur periit:nec tibi rapta uia est.
Protinus ut similis detur tibi copia cursus:
Hoc melior certe quo prior illa fuit:
At cito mutata est iactati forma profundi:
Tẽpore:cũ properas:sæpe miore uenis.
Hic puto dephensus nil qd̃ quæreretis hẽres
Meq; tibi amplexo nulla noceret hyems.
Certe ego tũc uentos audirem læta sonantes;
Et nunquã placidas esse precarer aquas.
Q uid tamen euenit:cur sis metuẽtior undæ:
Contẽptumq; prius:nunc uereare fretum.
Nã memini tum te sæuũ ueniente minaxq;
Non minus aut multo nõ min⁹ ęquor erat
Cũ tibi clamabam:sic tu temerarius esto:
Ne miseræ uirtus sit tua flenda mihi.
Vñ nouus timor hic:quoq; illa audacia fugit
Magnus ubi est spretis ille natator aquis.
Sis tñ hoc potius:quã quod prius esse solebas
Et facias placidũ per mare tutus iter.
Dũmodo sis idẽ:dum sic ut scribis amemur:
Flammaq; non fiat frigidus illa cinis.
Non ego tã uẽtos timeo mea uota morantes;
Q uam similis uento ne tuus erret amor.
Et ne sim tanti:superentq; pericula causam:
Et uidear merces esse labore minor.
Interdum metuo:patria ne lædar:& impar:
Dicar abydeno sesta puella toro.

as:quod nunq̃ sperassem.¶ Non multo min⁹ sæuũ: nõ erat minus pcellosum quã nũc:cum olim ad me nauigares:hæc oĩa sunt suspitionis semina:ne ob aliam fuerit destituta.¶ Clamabã tibi:te obiurgabam. ¶ Virtus natãdi audacia. Vñ ad alienum amorẽ respicit times:qa mei oblitus aliã amas. ¶ Ille magn⁹ natator:admiratio hæc suspitionẽ aliẽati amoris auget.¶ Hoc timidus:quã quod.¶ Priusq̃ temerari⁹ & audax adhortatio est ad salutem.¶ Et facis iter:non natas nisi trãquillo mari.¶ Si sidem:in amore pstes. ¶ Flãma:amor pristinus.¶ Frigidus cinis:trãslatio a languescente igne qui in cinerem euanescit. ¶ Non ego tam uẽtos:qcqd in occulta suspitiõe erat aperit. ¶ Mea uota:qbus te natare opto.¶ Erret:a me desistat.¶ Ne sim tanti apud te minoris sim quã picula. ¶ Cãm q̃ te ad natãdũ ipellit.¶ Merces:materia uilior uideat q̃ tua picula.¶ Pr̃ia:qm̃ asiana sim & barbara.¶ Impar:indigna tuo coniugio. Trãslatio pulcherrima

¶Hesterna herina.¶ Lenior mitior q̃ nũc.¶ Ea aura leuis.¶ Cur est pterita cur omissa:q̃re nõ ea usus es: uel ea.s.nox in qua fuit aura lenior.¶ Vẽtura tpa qa posset dicere expectabam ẽt meliora tpa:dicit qd̃ timere debuisset:ne peiora uenirẽt. ¶ Via cõmoditas uiæ.¶ Cur periit:cur omissa ẽ.¶ Vt q̃uis.¶ Copia facultas.¶ Similis cursus:similis natatiõis.¶ Det contingat tibi illa cõmoditas pterita.¶ Fuit hoc.i.tanto uel eo melior.¶ Quo fuit prior.i.quo antecedebat: nã celeritatis uoluptatum magna est gratia.¶ At cito alia obiectio pars inqs durauit illa lenitas auræ & maris q̃ fuit nocte pterita:& cito mutata est.¶ Tpe rñsio Heroos ad hãc obiectionẽ:dicit cũ tu uis cito uenire sæpe uenis breuiori tpe:q̃ fuit illud:ita qd̃ potuisses uẽire p id spatiũ quo durauit illa tranqllitas. ¶ Dephẽsus tẽpestate detẽt⁹ ne posses redire dephẽ di pprie dñr nautæ tẽpestate ipediti. Vir.i.v.æñ.Hũc ego getulis agerẽ si syrtib⁹exul.Argolico ue mari dephẽsus:& urbe Micẽæ.¶ Noceret displiceret eẽt ingrata ti.¶ Tum cum esses hic mecum. ¶ Sonantes stridentes murmurantes.¶ Aquas maris nunq̃ esse placidas nunquam esse tranquillitas:ut nunquã posses a me discedere.¶ Quid tamẽ suspicatur Hero:ne Leander metuerit natare:quia aut minus eam amet: amet:aut alii amori fortasse idulgeat.¶ Vnde maris.¶ Cõtemptũ a te nõ formidatũ.Iuue.cõtẽpsit pelagus. ¶ Prius añ:cũ ad me sæpe natasti.¶ Nã memini:dicit eũ natasse alias ad se:cũ mare nõ erat multo minus turbatũ quã nũc:tordo est.¶ Nã memini cũ te ueniẽte.i.natãte ad me æquor erat nõ min⁹ sæuũ & minax.s.quã nunc.¶ Aut nõ multo:correctio est exornatio rhetorica.i.si erat minus sæuũ:nõ erat multominus.¶ Sic temerari⁹sic audax.¶ Tua uirt⁹:tua aĩositas.¶ Vñ ex qua cã.¶ Nou⁹isolitus.¶ Quoq; duæ dictiones sunt.i.& quo fugit illa audacia q̃ antea hẽbas.¶ Ille natator:ille Leader:q nõ timebat maris picula.¶ Sis tñ hoc.s.timidus.¶ Quã qd̃ sol.esse.s.audax.¶ Placidũ trãquillũ.¶ Dũmõ sis idẽ dũmõ pseueres in amore nr̃o:& sis idẽ amator meus q̃ solebas eẽ.¶ Illa flãma ille ignis tui amoris.¶ Nõ fiat frigidus cinis nõ extinguat:& est trãslatio ab igni:q extinctus fit cinis.¶ Morãtes:tardãtes.¶ Mea uota:meũ desiderium aduentus tui.¶ Similis uẽto incõstans.¶ Erret uaget:& a me ad aliã trãseat.¶ Ne nũc si tãti sic legẽdũ est.i.timeo:ne nũc me tãti nõ estimes:ut putes p tãta picula ad me ueniẽdũ.¶ Et ne pericula supent cãm.i.pluris facias pericula q̃ me quæ sum cã periculoꝝ & ne uidear esse merces minor labore.i.præmium minus q̃ sit labor tu⁹.i.ut nõ uideas tibi satis digna:quã tãto labore natãdi petas.¶ Ne lædar patria.i.ne noceat mihi iparitas pr̃iæ. ¶ Ne ego sesta.i.ex sesto.¶ Dicar impar inæqualis.¶ Viro abydeno.i.tibi q es ex Abydo:quæ est clarior mea sesto.

VBER. Dephẽdere qd sit. Correctio quid sit. Quoq; q̃ dictiones habeat. Trãslatio

ANTO. ¶ Oia oēs quæ te remorant cāæ. ¶ Nescio qua pellice: id mihi detestabile uī si alieno amore detētus negli gis. ¶ Isto crī: ut me deserta aliā ames. ¶ Fata mors p̄cedat mea crudele hoc facin⁹. ¶ Vēturi do. fatet cōie ctură nullis signis pbari posse: adeo ut rumore ēt careat. Sed tm̄ arguit a cōsuetudie amātiū q timēt oia quā a loco firmat. ¶ Securus sine timore amat nemo. ¶ Locus distātia nr̄a auget timorem. ¶ Fœlices: alias accla matiōe patos excitat. ¶ P̄ntia: idē loc⁹. Iuuat monet. ¶ Vana falsa. Iniuria: alieni amoris suspicio. ¶ Incitat & mor. me mordet & uexat. ¶ Error uterq; me⁹ ob uanā suspitionē aut tuus pp mutuū amorē. ¶ Hic in hac cā. ¶ Si quā sciero: si aliā amaueris. ¶ Si mea fata petis: si me mori coegeris. ¶ Sed neq; peccabis cū anceps fluctuet: disuit iā suspitiōes referēs cām desidiæ in tē pestatē. ¶ Istis his suspitiōib⁹. ¶ Pugnat hyems: obstat tēpestas. ¶ Me miserā: pcōq̄uestionē firmat ppo sitū. ¶ Plangunt: feriunt: apud sappho: mea pectora plāxi. ¶ Latet dies: obscurus est sol q diei est cā. ¶ Mr̄ pia: nephelē ītelligit helles mr̄em quæ maris ē nympha. ¶ Nata mer. sub mersa helle. ¶ Fleat: nec deerūt plīi q dicūt pluuias eē deoꝝ lachrymas. ¶ Versa nouerca. Ino athamātis uxor helles nouerca cū se ī mare p̄cipitasset in maris numina trāsiit a græcis leucothea nūcupata: latini matutā appellāt qm̄ matutino tpi p̄sit. ¶ Priuignæ: helle quā odiit: dr̄ priuignus & priuigna. ¶ Nō fauet: sed aduersus est. ¶ Hac ego lædar: præsagio utitur: nam cum cadauer Læandri ad littus sextium deiectum cōspicaretur: seipsam in mari præcipitauit. ¶ Flammaꝝ memor.

Amoris effectus

Pluuia si ne nonnu lorū phi losopho rum opi nionem quid sit

Ferre tamen possum patientius oīa: quam si
  Ocia, nescio qua pellice captus, agas.
In tua si ueniant alieni colla lacerti:
  Sitq; nouus nostri finis amoris amor.
Ah potius per eam q̄ crimine uulnerer isto:
  Fataq; sint culpa nostra priora tua.
Nec quia uenturi dederis mihi signa doloris
  Hæc loquor: aut fama sollicitata noua.
Omnia sed uereor: qs enim securus amauit:
  Cogit & absentes multa timere locus.
Fœlices illas: sua quas præsentia nosse:
  Crimina uera iuuat: falsa timere uetat.
Nos tam uana mouet: q̄ facta iniuria fallit:
  Incitat & morsus error uterq; pares.
O utinam uenias: aut hic uentus ue paterue:
  Causaq; sit certæ fœmina nulla moræ.
Q d̄ si quā sciero: moriar: mihi crede: dolendo
  Iamdudum peccas: si mea fata petis.
Sed neq; peccabis: frustraq; ego terreor istis
  Q uoq; min⁹ uenias: inuida pugnat hyēs.
Me miserā quāto plangūtur littora fluctu:
  Et latet obscura condita nube dies.
Forsitan ad pontum mater pia uenerit helles:
  Mersaq; turbatis nata fleatur aquis.
Aut mare ab inuiso priuignæ nomie dictum:
  Vexat in æquoream uersa nouerca deam.
Nō fauet: ut nūc ē: teneris locus iste puellis:
  Hac helle periit: hac ego lædor aqua.

VBER. ¶ Oia: quæ te morent. ¶ Patiētius: meli⁹ q̄ si tu capt⁹. ¶ Nescio qua. i. aliq. ¶ Pellice cōcubia. ¶ Agas ocia. i. moreris & cesses. ¶ In tua subaudi quā. ¶ Si alieni lacerti. i. alius mulieris. ¶ Veniāt in tua colla te amplectant. ¶ Nouus amor: alius puellæ. ¶ Sit finis nr̄i. i. expellat nr̄m. i. ne incipiēs aliā amare me ominas. ¶ Vulnerer lædar: & accipiā dolorē trāslatio est: nā uulnus p dolore ponit. Virg. Seruās sub pectore uulnus. ¶ Isto crimine: ista tua culpa. ¶ Fata nr̄a. i. nr̄a mors. ¶ Sint priora tua culpa. i. añcedat culpā tuam idest utinā moriar: prius quā hoc facias. ¶ Nec qa: dicit se nō hæc dicere: iō qa aliqd de eo ītellexerit: sed pp amorē. ¶ Aut sollicitata. i. īcitata. ¶ Noua fama: nouo nūcio: qd̄ ames aliā. ¶ Securus sine cura & tio re: nā Res ē solliciti plēa tioris amor. ¶ Locus rēot⁹. ¶ Fœlices: dicit fœlices illas eē: q̄ sūt ī eodē loco: ubi sūt amatores sui. ¶ Sua p̄ntia iuuat: adiuuat. ¶ Nosse uera cria. i. cognoscere uerā culpā suoꝝ amatoꝝ. ¶ Et uetat. s. sua p̄ntia. ¶ Timere falsa: qa quæ sunt p̄sentes nō timēt falsa crimina suoꝝ amatoꝝ uident n. quottidie qd agāt. ¶ Nos dicit se ita timere quod fortasse nō facit Leander: q̄ non intelligere qd̄ facit. ¶ Iniuria falsa non uera. ¶ Tam mouet. tam sollicitat me: & turbat. ¶ Quam facta fallit quam ea quā fecisti ignoratur a nobis. ¶ Vterque error ignorantiæ: aut falsæ: aut ueræ iniuriæ. ¶ Pares morsus pares curas: & cruciatus animo meo. ¶ Hic uentus: qui nunc mouet mare. ¶ Aut pater tuus. ¶ Sit causa: quare non uenias. ¶ Q uod quam rem: scilicet aliquam mulierem esse causam tuæ moræ. ¶ Moriar dolendo: moriar dolore. ¶ Iamdudum: ualde. Terentius iam dudum illa te amat: uel iamdudum. Iam diu ex quo desinis ad me natare. ¶ Petis: quæris. ¶ Mea fata: meam mortē. ¶ Sed neq; peccabis: dicit sperare eū permāsurum in amore: tardareq; propter tempestatē maris. ¶ Me miserā: narrat quā turbida sit tempestas. ¶ Planguntur: percutiuntur. ¶ Dies: lux. ¶ Latet condita nube. Virgilius Eripiunt subito nubes cœlumq; diemq; Teucrorum ex oculis. ¶ Forsitan: dicit hanc tempestatem forsitan motā esse a Nephele matre helles: quæ uenerit ad mare: & fleat filiam suam. ¶ Mater helles. ¶ Nephele: ut dictū est in epistola Hypsiphyles ad iasona. ¶ Nata helle. ¶ Fleatur pro fletur. ¶ Aqs roratis: idest effusis allusit autē ad fabulam: quia Nephele dicitur esse mutata in nubē: quæ effundit pluuias. ¶ Aut alia causa: quod ino conuersa in deam maris nomine leucothoem: ut supra dictū est: fortasse turbauit mare: quod odit: quia noiatū a nomine priuignæ helles. ¶ Priuignæ filiæ mariti sui: ex priore uxore. ¶ Nouerca ino. ¶ Iste locus hic helle spontus. ¶ Vt nunc est: idest ita tumidus: ut nunc est. ¶ Non fauet puellis: non est puellis bonus. ¶ Hac helle periit probat quod non faueat puellis: quia prius nocuit helle: nunc autem nocet sibi.

Amor quid sit

iamdudū pro ualde qñq; pōit

Nepheles fabula

¶ Neptūe tuaꝝ: apostrophe ad neptunū qua icusat q̄d amātes fauore nō ꝑsequatᷣ cū ipse amauerit. Tuaꝝ subeāt tui amores. ¶ Nullus erat uētis: si mēoria colligeres amātes nō ipedires. Amymōe hæc filia fuit danai: quā gestātē urnā: ut scri. Stra. ad fontē amymonē: q est iuxta paludē lernā compꝑssit: & ex ea nauplū genuit. Laudatissima forma tyro: Tyro ut Home. scri. salmonei filia fuit: enypeū fluuiū amauit: i cuiꝰ ripis neptunus in enypeū uersus compꝑssit: neleūqꝫ & pellā ex illa filios uno ꝑtu suscepit. ¶ Lucidaqꝫ alcyone: alcyone una ē ex pleiadibꝰ ex atlāte nata: quæ ex neptūo ireū pepit: ut scri. Hygi. Cice. ¶ Et alimone nata: Iphimediā signat

At tibi flāmarum memori neptune tuarum,
Nullus erat uentis impediendus amor.
Si neqꝫ amymone: nec laudatissima forma:
Criminis est tyro fabula uana tui.
Lucidaqꝫ alcyone: cycæqꝫ: & alimone nata.
Et nondum nexis angue medusa comis.
Flauaqꝫ laodice: cœloqꝫ recepta celeno:
Et quarum memini nomina lecta mihi.
Has certe pluresqꝫ canunt neptunne poetæ:
Molle latus lateri conseruisse tuo.
Cur igitur totiens uires expertus amoris,
Assuetum nobis turbine claudis iter.
Parce ferox: latoqꝫ mari tua prælia misce:
Seducit terras hæc breuis unda duas.
Te decet: aut magnas magnū iactare carias:
Aut etiam totis classibus esse trucem.
Turpe deo pelagi iuuenē terrere natantem:

cices: & alimōis filiā: qua aloeo nupsit: ut in odissea scri. Home. iactauitqꝫ se cū neptūo miscuisse: & ex eo ꝓlē inclitam otum & ephialtē suscepisse. ¶ Medusa: medusam phorci filiā neptunus in tēplo mineruæ stuprauit: idignata dea crines in ſpētes mutauit. ¶ Flauaqꝫ laodicæ: duas laodices fuisse compio: agamemnonis filiā: altera priāi quā neptunꝰ amauit: cyenūqꝫ filiū sustulit: postea lycaōi thraciæ regi nupsit. ¶ Celæno: hæc est atlātis filia alcyones soror: una ex pleiadibꝰ ex qua neptunū gēuisse Hygi. scri. licum & nictea. ¶ Recepta cœlo: q̄m in cœlo obstupri mercedē relata est. ¶ Plures: ut helopē cærerē tosan amphitriē melāto lybiā pybeam. ¶ Turbide nō turbine legas: tu inq̄t turbatꝰ amātes uexare nō deberes. ¶ Lato mari: ubi mare spaciosum non in angustiis hellespōtiacis. ¶ Misce: cōfunde inter turba. ¶ Terras duas: Asyā & Europā. ¶ Totis classibus: nauigioꝝ multitudini. ¶ Esse trucē: sæuire irā exercere. ¶ Deo pelagi: neptūo q impiū hēt maris. ¶ Terrere: mergere.

¶ At tibi cōuertit sermonē ad neptunū dicēs q̄d ipē memor amoꝝ suoꝝ: nō deberet nūc aduersari amātibus: & uētis impedire iter Leādro. ¶ Flāmaꝝ amorū. ¶ Sineqꝫ cōmemorat multas puellas amatas a neptuno. ¶ Si ꝑ siq̄dē. ¶ Neqꝫ amimone est uana fabula. i. falsa fama. ¶ Tui criminis tui amoris: & cōcubitus. Amimone una fuit ex filiabꝰ Danai frīs ægypti: quā cū pr̄ eius aquatū misisset: & Satyrus uisam insequeretᷣ: illa auxiliū Neptūi implorauit: q fugato Satyro eā compꝑssit: ex qua genuit Nauplium p̄rem Palamedis. ¶ Nec tyro formosissima fuit puella filia Salmōei: q in Elide impauit: & quē Vir. in vi. æne. a ioue fulminatū dicit: quæ Enipeum fluuiū q Alpheū igreditᷣ uæhemēter amauit: ut poeta ait. ¶ Illa nimis flagrās dilexit Enipea diuū: hæc postea a Neptūo mutato ī formā ipiꝰ Enipei compꝑssa ē: ex q̄ genuit Neleū p̄rem Nestoris: & Peliā: q regnauit in thessalia uñ Prop. Nō sic hæmonio Salmōida mixtꝰ Enipeo Tænariꝰ facili ꝑssit amore deꝰ: hæc postea nupsit Ericteo filio Aeoli ex quo filios ꝓcreauit. ¶ Alcyone hæc nō fuit filia æoli: de qua in ꝑcedēti epistola dcm̄ est: sed ut alibi diximꝰ una ex pleiadibꝰ filia Atlātis ex qua neptunus genuit Lycaona: & Hyrieū p̄rem Oriōis: licet de ꝓcreatiōe Oriōis Seruius aliter dicat. ¶ Lucida: q̄ in stellā cōuersa est. Ceineqꝫ & Euemōe nata quæ puellæ hæ fuerint: fateor me nōdū potuisse ꝑcipere: nā textus apud alios hēt Ceine: apud alios Ceyce & Auemone: apud alios Auenone: apud alios euemone: ita ut difficile sit iudicare ueꝝ. euemonē q̄dē scribit Strabo filiū fuisse Ormenii fratrē Amyntoris: & ex euemone natū eurypilū: sed eius filiā uiciatā a Neptuno nō memini legere: neqꝫ Oui. mētionē facit li. vi. met. ubi multas amicas Neptuni cōmemorat: uidetᷣ tñ fuisse eius filia quā nūc a Neptūo amatā dicit Ceine uero nō uiri sed puellæ nomē est. ¶ Et nōdū nexis: & Medusa comis nōdū nexis. i. nōdū iplicitis. ¶ Angue ꝑ anguibꝰ: & Medusa nō fuit uana fabula tui crīs: cū nōdū hēret comas serpētinas. hæc aūt filia fuit Phorci ex Cetho nympha: quæ cū euryalē: & Stēnio sorores pulchritudīe superet. Neptūo & formæ & ꝑcipue capilloꝝ spē placuit: dū sola in littore spatiaretᷣ: quā fugiētē īsecutus: tādē in tēplo Palladis dephendit: & compꝑssit. Pallas indignata capillos eiꝰ quoꝝ pulchritudīe Neptūo placuerat: in ſpētes cōuertit: reliq̄ q̄ de medusa dñr uide apud Oui. li. vi. met. ¶ Laodicæ duæ fuerūt h̄ noīe dcē una filia Agamēnonis & clitēnestræ: altera filia Priāi: de q̄ nūc puto poetā ītelligere: q̄d a Neptūo amata sit. ¶ Cœloqꝫ rece. ce. Celēo h̄ noīe appellata ē una ex Arpyis: sed h̄ de q̄ nūc poeta loqtᷣ: una ēt fuit ex pleiadibꝰ: ex q̄ Neptunꝰ: ut ī ꝑcedēti epistola diximꝰ: gēuit Nycteū p̄rem Nyctimenes: q̄ cū p̄re cōmixta ē. ¶ Recepta cœ. q̄ diximꝰ has sorores ī cœlū trāslatas sydꝰ effecisse: q̄d nauigatōis initiū ortu suo oñdere solēt. has latini appellāt uergilias. ¶ Et q̄ꝝ sub audi: & alæ q̄ꝝ noīa memini eē lecta mihi nā alias amauit neptunꝰ: & compꝑssit: ut Libyā filiā epaphi ex q̄ genuit Busyri: & Peribeā nymphā eurymedōtis filiā: ex q̄ gēuit Nausitheū p̄rem Alcioi regis phæacū: amauit ēt Thoosani phorci filiā ex q̄ Polyphemū gēuisse dr̄: & alias plurimas: & iō dicit. ¶ Poetæ ca. narrant. ¶ Has supra noīatas. ¶ Et plures alias cōse. la. late. tuo. i. tecū cōmixtas eē: & cōcubuisse. ¶ Turbie ipetu uētoꝝ Vir. Turbie corripuit scopuloqꝫ ifixit acuto. ¶ Misce tua ꝑ. ma. la. i. oñde uires tuas ī mari lato & āplo: & ñ in hoc āgusto & stricto mari. ¶ Seducit sepat. ¶ Duas ter. asiā & europā: ut diximꝰ ī argumēto epist. ¶ Totis cl. multis nauibꝰ cōgregatis: ¶ Deo pe. tibi magno & potēti. ¶ Iuuenē: nā leādrū nō naui: sed brachiis ꝑ mare eūtē.

AN TO.
Amymones histo. tyro q̄ fuerit & ipsiꝰ fabula
Alcyonis fabula
Iphimediæ fabu.
Medusæ fabula
Laodices q̄ & quot fuere
Celenus historia
VBER.
Amimōe
Tyro
Alcyone
euemon qui fuerit
Medusa
Laodicæ duæ
Celeno Neptuni amasiæ q̄ fuerint

ANTO. ¶ Vlyxe suspecto:inuisus neptũo ulyxes fuit ut apud Ho.in.i.odisseæ li.mineruæ iuppiter exponit:qđ poliphemi oculũ terebrarit:neptun⁹ex thosa forcinis filii:nõ est inqt neptũe ex ulyxis gñe:ut tibi sit Leãder inuisus. ¶ Interea:ex q̃rimonia ad demonstratioñe redit. ¶ Dũ inqt:hæc q̃rimur. ¶ Perstrepit:crepitat qđ futuri successus dat p̄sagia:& magicoꝝ obseruatiõe aduẽtũ portẽdit. ¶ Prospa signa:qm̃ tuũ aduẽtũ portẽdi iudicabamus. ¶ In faustos ignes:boni bona ominis gr̃a in igne uina ĩfundere cõsueuerũt ¶ Erimus plures:nũeꝝ auget leãder. ¶ In tua castra:trãslatio a militib⁹q̃ ordiñe deseruerũt redi inqt ad cõsuetũ amorẽ. ¶ Socii:pa ris. ¶ Medio toro:id accidit si soli dormiamus. ¶ Auso:tuæ audaciæ. Tibullus dicit audẽdũ est:fortes adiuuat ipsa uen⁹. ¶ Sternet:leues faciet. Tutius qm̃ puellis ĩfensum est. ¶ Vectis phryxo:exẽplo monstrat seuire in puellas hellespõtũ consueuisse. ¶ Fœmina:helle. ¶ Forsitã ad reditũ:soluit q̃ leãder faciliorem sibi fore accessum q̃ reditũ dixit. ¶ Robora:natandi uires. ¶ Gemini labo.accessus & reditus. ¶ Diuersi:e diuersa p̃ria. Illđ tulisse oscula. ¶ Cogit amare:amoris modestias sentire:qm̃ separat ne q uiuat utrunq̃ detegat. ¶ Timidus:honoris obs̃uator. ¶ Cedere famæ:honorẽ cõtẽnere. ¶ Res pudor & amor nõ ueniũt in idẽ:ut est apud Sappho & in meta. ¶ Nõ bñ iungunt:nec in una sede morãtur maiestas & amor. ¶ Quid sequar quid est futurum an cadat pudor uel amor. ¶ Hoc pudor & reuerentia est intra decorum. ¶ Ille iuuat:amor in delectatione est.

Neptuni odium in ulyxem

Præstigie antiquorum

Antiquorum ritus

Gloriaq̃ est stagno quolibet ista minor.
Nobilis ille q̃dem est:& clarus origine:sed nõ
A tibi suspecto duxit ulyxe genus.
Da ueniam:seruaq̃ duos:natat ille:sed iisdẽ:
Corpus leandri spes mea pendet aquis.
Interea lumen:posito nam scribimus illo:
Stertuit:& nobis prospera signa dedit.
Ecce merum nutrix faustos distillat in ignes:
Cras erimus plures inquit:& ipsa bibit.
Effice nos plures euicta per æquora uectus:
O penitus toto corde recepte mihi.
In tua castra redi socii desertor amoris:
Ponuntur uiduo cur mea membra toro.
Quod timeas nõ est.auso uenus ipsa fauebit:
Sternet & æquoreas æquore nata uias.
Ire libet medias ipsi mihi sæpe per undas:
Sed solet hoc maribus tutius esse fretum.
Nã cur hoc uectis phryxo phryxiq̃ sorore:
Sola dedit uastis fœmina nomen aquis.
Forsitan ad reditum metuis:ne robora desint:
Aut nequeas gemini ferre laboris onus.
At nos diuersi mediũ coeamus in æquor:
Obuiaq̃ in summis oscula demus aquis.
Atq̃ ita quisq̃ suas iterũ redeamus in urbes:
Exiguum:sed plus quam nihil illud erit.
Vel pudor hic utinam:q nos tam cogit amare
Vel timidus famæ cedere uellet amor.
Nũc male res iũctæ calor & reuerẽtia pugnãt
Quid seq̃r in dubio ẽ:hæc decet:ille iuuat.

VBER. ¶ Ista gloria:quã quæris ĩ hoc breui mari turbãdo. ¶ Est minor quolibet stagno.i.est minor q̃ gloria:quã in quolibet stagno & pua aqua posses hẽre. ¶ Ille:Leãder. ¶ Nobilis & cla.origi.i.nobili gñe ortus. ¶ Sed nõ traxit genus ab ulyxe suspecto tibi.i.inimico:ppterea qđ scelere ulyxis periit palamedes nepos Neptũi:aut ut alii uolũt:pp pgama neptunia arte & dolis Vlyxis euersa. ¶ Duos Leãdꝛꝝ & me. ¶ Natat mari se credit. ¶ Sed corpus Leãdri & spes mea pendet ex iisdem aquis.i.sunt in eodem piculo legẽdũ aũt est corpus Leandri & spes mea:ut illa copula addat. ¶ Stertuit & lumẽ.i.lucerna fecit crepitũ:& stridorẽ. ¶ Posito nã scribim⁹ illo parẽthesis.i.scribim⁹ ad lumẽ lucernæ. ¶ Ecce dicit nutricẽ q̃si libaminis & auspicii cã iniicere uinũ in ignẽ. ¶ Faustos bñ auspicatos felices a fauẽdo dr̃ faustus. ¶ Instillat infundit. ¶ Plures:q̃a accedet Leander. Lapsus tu celeriter pgressus. ¶ Per æquora euicta tuis lacertis superata. ¶ Effice nos plu.fac ut tu accedas nũero nr̃m. ¶ Receptæ meo corde.i.ualde ĩfixæ aĩo meo. ¶ Desertor derelictor defector trãslatio a militibus q a ducib⁹ suis & sociis deficiunt:q desertores dñr. ¶ Medio toro qđ solet facere aliq̃s cum est solus:nã q cũ alio dormit nõ in medio:sed in pte lecti iacere solet. ¶ Nõ ẽ qđ timeas.i.nõ ẽ timẽdũ. ¶ Venus ipsa:dea amoris. ¶ Auso:uel tibi auso natare uel auso.i.audaciæ tuæ:ut Tibul.audaces adiuuat ipa Ven⁹. ¶ Nata æquo.s.Ven⁹. ¶ Sternet:cõponet placabit Vir.& nũc oẽ tibi stratũ silet æquor. ¶ Ire libet:dicit qđ sæpe hẽt uolũtatẽ & appetitũ natãdi ad Leãdꝛꝝ:nisi sciret ĩi mare nimis piculosũ puellis:qđ patuit ex helle submersa. ¶ Maribus:masculis. ¶ Nã cur.pbat exẽplo qđ sit tuti⁹masculis q̃ fœmis:Cur.n.inq̃t cũ phryx⁹ & helle p ĩi mare ueherẽt sola helle cecidit:& phryx⁹euasit ĩcolumis ordo. ¶ Sola fœ.cur dedit nomẽ. ¶ Vastis aq̃s.i.mari. ¶ Phryxo & hel.ue.hoc.i.cũ ueherent ut & q̃ uect⁹abas.i.uehebat. Nã latini pticipiũ p̄teriti ĩpfecti tpis a passiuo ñ hñt sed utunt pricipio p̄teriti pfecti. ¶ Forsitã obiectiõne facit p Leãdro. ¶ Robora uires. ¶ Ad reditũ ad reuertẽdũ in Abydõ. ¶ Gemini labo.eũdi & redeũdi. ¶ At nos rñsio.q.d.si hoc times natem⁹ambo & ĩ medio mari. ¶ Coeam⁹:cõueniam⁹. ¶ In sũ.aq̃s ĩ sũmitate aquaꝝ. ¶ Ita post q̃ coierius:& osculati erim⁹ q̃sq̃ ad su.ur.tu Abidõ.& ego Sestõ. ¶ Illud osculari tm̃ ĩ mediis aq̃s. ¶ Est exig.ẽ puũ. ¶ Sed erit plusq̃ ni.i.erit aliqd. ¶ Vel pu.hic utinã sensus ẽ.utinã:uel pudor q cogit nos amare sic ita uæhementer:& occulte:uellet cedere amori. ¶ Vel amor timi.uel.cede.fa.i.nõ timeret famã:neq̃ qđ dicet de nobis. ¶ Calor amor. ¶ Et reuerẽtia.i.uerecũdia. ¶ Res ma.iũ.q̃a sũt cõtrariæ. ¶ Pugnãt sũt iter se aduersæ. ¶ In du.ẽ:qd seq̃t dubito qd agã ab obseq̃t pudori:an amori. ¶ Hæc reuerẽtia. ¶ Decet hõesta ẽ & affert laudẽ. ¶ Ille.s.calor & amor. ¶ Iuuat delectat.

Odiũ in ulyxem

Faust⁹ uñ dictus sit

Phrixi fabula

Quo participio latini careãt

¶Vt semel itrauit:ut malit reuerētiā deponere exēplo iuitat.¶Tulit phasida celeri puppe argo itelligit:quā a celeritate nūcupatā scri.Higy.Medeā rapuit ut diximus.¶Graue sit puppibus:uitāt nauigare ob tēpestatē.¶Sic sic:repetitiōe patos mouet:ea inqt moderatiōe neminus timeas undas q̃ cōtemnas.¶Mergunt naues: timorē exēplo auget.¶Metuūt:naufragiū passi natāt.¶Exitus hic:ut natēt post naufragiū.¶Qđ hortor.i. ut nō nisi trāqllo freto se cōmittat Leāder.¶Quid pauidū:id erat submersi Leādri ꝑsagiū.¶Imagine hesternæ noctis:deterret a somnis leādrū:ne nataret.¶Placata:piata.¶Mesis sacris:mactatis nigris hostiis:q̃ in honorē ꝓserpinæ & orci mactabant ad expiāda sōnia.

ANTO. Argo nauis unde dicta est

Vt semel intrauit colchos pægaseus iason.
Impositam celeri phasida puppe tulit.
Vt semel idæus lacedæmona uenit adulter:
Cum præda rediit protinus ille sua.
Tu quā sæpe petis:qđ amas:tā sæpe relinquis:
Et quotiens graue fit puppibus ire natas.
Sic tamē o iuuenis:tumidarū uictor aquarū:
Sic facito spernas:ut uereare fretum.
Arte laboratæ merguntᷣ in æquore puppes:
Tu tua plus remis brachia posse putas.
Q đ cupis hoc nautæ metuunt leādræ natare:
Exitus hic fractis puppibus esse solet.
Me miserā cupio non ꝑsuadere:quod hortor:
Sisq̃ precor monitis fortior ipse meis.
Dūmodo ꝑuenias:excussaq̃ sæpe per undas
Iniicias humeris brachia lassa meis.
Sed mihi cęruleas quotiēs obuersor ad undas
Nescio quid pauidum frigore pect⁹ habet.
Nec minus hesternę cōfundor imagīe noctis.
Q uamuis est sacris illa placata meis.
Nāq̃ subaurora iam dormitante lucerna:
Somnia quo cerni tempore uera solent.
Stamina de digitis cecidere sopore remissis:
Collaq̃ puluino nostra ferenda dedi.
Hac ego uentosas nantem delphina ꝑ undas:
Cernere non dubia sum mihi uisa fide:
Q uē postq̃ bibulis iniecit fluctus harenis.
Vnda simul miserum uitaq̃ deseruit.
Q uicqd id est timeo:nec tu mea somnia ride.
Nec nisi tranquillo brachia crede mari.
Si tibi non parcis:dilectæ parce puellæ:
Q uæ nunquam nisi sospite sospes erit.

¶Dormitāte:extincta.¶Vera somnia:Lucretius ex curis qb⁹ fuim⁹ intēti fieri somnia existimauit.Hypocrates:q̃ extrema nocte cōtingūt aliqd habēt ꝑsagii uī asserere:qđ in bruto notauit Acti⁹ apud quē Tarqnius supbus se regno pelli somniauit.¶Remissis: lassatis sopore.¶Puluino:dicimus ēt puluinar.est.n. stragulū qđ capiti subiicim⁹.¶Nāte delphina:a delphino recte sumpsit auspiciū:qm̄ hoī amicus est.Pli. quoq̃ tēpestatē ꝑsagite scribit:si trāqllo mari lasciuiant:si aquā spargūt:aut cōturbāt trāqllitatē.¶Illi sit:cū offensi in littus detulit.¶Id:qđ somnia ꝓtendunt.¶Si tibi non parcis:si tuū contēnis piculum.¶Nunq̃ erit sosper:nō uiuet nisi te uiuo.

Somniorum ratio & ꝑsagia quæ inde secuntur
Puluinar quid sit
Tempestatis futuræ præsagia

¶Vt semel dicit qđ optaret fieri de se a Leādro qđ fcm̄ est a Iasone de Medea:q ut in Colchos delatus est:eā abduxit.¶Pagaseus a pagasa oppido Thessaliæ:ū de sinus pagaseus:uñ Iason in Colchos nauigaturus nauē soluisse dr̄.¶Phasida: Medeā a phaside colchoꝝ fluuio.¶Tulit:abstulit.¶Adulter idæus ponit aliud exēplū.Paris Troiāus ab Ida mōte phrygiæ.¶Cū sua ꝑda cū Helēa dcm̄ est in pria epistola.¶Q uā petis.i.me ad quā sæpe uēis.¶Quod amas.i.quā amas.¶Q uotiēs fit graue pu.quotiēs ē piculosum nauib⁹.¶Ire:p mar.¶Sic tñ:licet conq̃sta sit qđ eā nō abducat:hortaᷣ tñ eū:ut ita igrediaᷣ mare: ut illud timeat.i.ut caute natet.¶Victor:supator natādo.¶Sic sic:cōduplicatio.¶Vt uereare:ut timeas.¶Arte laboratæ : arguit a maiori : dicit.n.qđ naues ualidissimæ & artificio fcē merguntᷣ ab æquore ita turbato:q̃to ergo magis hoīes.¶Posse plus remis.i.hr̄e maiorē uim supandi aq̃s:q̃ hn̄t remi.¶Q đ cupis.s.natare.¶Hic exitus.s.natandi ꝑ mare turbatū.¶Solet eē pu.fra.i.solet eē:q̃n necessitas cogit nauib⁹ fractis.¶Me miserā:ōndiᷣ icōstātia amātis.tā.n. icipit hortari:ut uēiat.¶Nō ꝑsuadere tibi qđ hortor.i.cupio ut uerbis meis nō credas:aut pareas:q̃bus te hortor:ne tali mari nates.¶Fortior:aīosior.¶Meis monitis:q̃ dissuadēt tibi natationē.¶Excussa:cōmota.¶Sed mihi:dicit se terreri quotiēs aspicit marᷣ ita turbatū.¶Obuersor:ꝑmāeo:cōuersor:sed cōuersor apud idoneos i usu nō reppi.¶Nescio qd pa.ordo ē.pect⁹ pauidū frigus.hēt nescio qd.i.timet.legiᷣ ēt. Nescio q pauidū pectora frig⁹ hn̄t:& idē ē sensus.nā ex tiore seqᷣ frig⁹.Virg.Extēplo Aeneæ soluūᷣ frigore mēbra.¶Nec min⁹:dicit se ēt terreri sōnio:qđ

VBER. Iasonis historia
Pegaseus uñ ueniat

hesterna nocte sōniauit.¶Imagiæ:spē:appentia.nā sōnia iania sūt:sed hn̄t imaginē reꝝ.¶Illa nox.¶Piata: expiata:purgata:solebāt.n.sōniātes aliq̃ tristia diis sacrificare:ut amouerēt illa tristia.¶Nāq̃ sub.dicit nunc Hero qđ fuerit sōniū suū.Existiauit.n.i sōniis circa aurorā se uidere delphia nātē ꝑ mare:ab undis ad litt⁹ expulsū & illisū:& stati mortuū:uereᷣ igiᷣ:ne Leāder sit ille delphi.¶Sub au.i.circa aurorā.¶Iā do iā deficiēte lumie:nā lucerna q̃ tota nocte fuit accēsa adueniēte aurora solet paulati diminui:& deficere lumie.¶Sōnia quo cer.eo.n.tpe somnia solere cerni uera existimāt:q̃a u₃ stomachus nō sit uino ciboq̃ distētus:sed purgatus:tūc.n.uera sōniari putanᷣ.uñ Persi.sōnia pituita q purgatissima mittūt & Dātes poeta.Ma sa pressat matin del uer se sogna.¶Stamina:fila.¶Remissis:resolutis.¶Sopore:somno.¶Ferēda:sustinēda.¶Puluino: ceruicali.¶Hic:tūc.¶Vētosas:uēto turbidas.¶Nō du.fi.i.māifeste.¶Illisit:uiolēter imisit:& ifixit.¶Bibulis ha.i.littori.¶Vnda si.mi.uitaq̃ deseruit:remansit in sicco.& mortuus ē.¶Quicqd id ē.i.qcqd hoc signi ficat.¶Nec ride nec cōtēne.¶Crede.cōmitte.¶Si nō pcis tibi.i.si ñ hēs respectū tui.¶Dilectæ par.pu.i.a te.

Ritus antiquorum
Somnia uera quæ sunt

ANTO. ¶ Vicinæ pacis: proximæ tranquillitatis. ¶ In undis fractis: uentis agitatis. ¶ Vias placidas: nata cum tranqllitas uiam facilem tibi præbuerit. ¶ Non sunt nanti peruia: natare ob tempestatem non suadent. ¶ Leniat: leuet. ¶ Moras inuisas: temporis dispendium: quod odisti.

Spes tamen est fractis uicinæ pacis in undis:
Tu placidas toto pectore scinde uias.
Interea quoniam nanti freta peruia non sunt,
Leniat inuisas littera missa moras.

In.xx. epistolam argumētum.



Acontius Rothemidor⁹ scribit. Ceā īsulam unā ex cycladib⁹ ī ægeo esse: quā latini Cæā græci indrusā nūcupāt ut autor est Pli. hinc profectus Acōti⁹ ad dianæ sacra q̄ deli ex uirginū cōuētu celebrāt̄ ī amorē uisæ Cydippes excaluit nouā cōmentus fraudē in pomo hæc uel his similia scripsit carmia. Me tibi nupturā fœlix eat qmē aconti. Testorq̄ colimus numīa magna deæ. Id cū sacra ministraret añ deæ simulachꝝ in sinū puellæ piecit q̄ fraudis īsciatcū imprudēs līas plegeret uisa est se uxorem acontio pacisci. Nā quæ ante deos dicerent̄ in tēplo Deliæ Dianæ rata eē debere lex erat: post paulo cū pr̄ ut pactus erat: alii despōderet in febrem ardētissimam icidit ad eā scribit Acōtius id peieratiōe sibi accidere: qm̄ nō implesset quæ diana pñte ꝓmiserat: cū illa pactū coniugiū uisa sit concussa coma ꝓbare ꝑfidiamq; deā ulcisci uelle: Suadet demum pristinas uires resumere non posse: nisi ut ex pomo est sollicita nuptiæ celebrarentur.



ACONTIVS CYDIPPAE.



One metū: nihil hic iterꝝ iurabis amāti
Promissam satis est te semel esse mihi.
Perlege: discedat sic corpe lāguor ab isto
Qui meus est ulla parte dolente dolor.
Quid pudor ante subit: nā sicut ī æde dianæ
Suspicor ingenuas erubuisse genas.



One metuꝫ: nihil hic iterꝝ iurabis amanti ut incipientes decet ab ea ordit̄ parte: ꝑ quā maxie Cydippe hæsitare poterat: nā & alias capta fuerat: sic Virgiliana Dido: cū uidisset troianos maxime uereri incipit. Soluite corde metus teucri secludite curas. ¶ Hic: in epistola non uereare de coniugio: ut in pomo iurare. ¶ Promissam te: tuum cōiugium in Dianæ æde ꝓmisisse. ¶ Languor: febris ægritudo. ¶ Vlla parte dolente: si qua ꝑs doleat tui ego doleo. ¶ Quid pudor subit: cur te pudet. ¶ Antequā legas epistolam. ¶ Erubuisse: id signū est pudoris.

VBER. Argumētū epistolæ de quo supra



One metum: Cæos: ut Strabo scribit insula fuit in mari Aegeo quaternas cōtinēs urbes: inde Tetrapolis uocata est. Ex hac insula fuit Acontius Iuuenis amore Cydippes puellæ uehemēter accēsus: quā cū ob generis imparitatem nō auderet aperte uxorem petere: inuenit uiā qua illam sibi cōiugio obligaret: Nā in pulcherrīo pomo scripsit hos uersus Iuro tibi sane ꝑ mystica sacra Diāæ: Me tibi uēturā comitē: spōsamq; futurā: & hoc pomū in tēplo Dianæ ad pedes Cydippes ꝓiecit: quo accepto: illa legit uersus: & inscia iurauit: cū tñ ꝓpositū & intētionē non hēret iurādi & ꝓmittēdi Acontio: postea cū ꝑ parentes īscios huius rei alii uiro despōsata esset: subita febre correpta est qua cū uehemēter uexaret̄. Acōtius hac epistola conat̄ ei ꝑsuadere hūc morbū a Diana imissum esse ꝑꝑ piurium: & fidē nō obseruatā: qua testata fuerat numē Dianæ se seruaturam. Adducit aūt ei in odium eum cui postea despōsata fuerat: dicens oēm ægritudinē: & piculū uitæ ei accidere illius cā: quem si dimiserit dicit qđ liberabit̄ oi morbo: & ipse cōsecrabit in tēplo Dianæ pomū aureū: cū carmine: qđ testabit̄: quæ fuerant scripta in pomo lecto a Cydippe: oia fuisse rata: & habuisse effectum. ¶ Sed ne dubitet: ut iterꝝ decipiat̄ epistola: sicut decepta fuerat pomo: amouet ei metū: dicens ne timeat legere: qm̄ nulla est hic fraus: neq; iuramētū. ¶ Pone metum noli timere legere hāc epistolā. ¶ Iterꝝ secundo: ut semel iurasti lectis uersibus pomi. ¶ Satis est: sufficit te semel mihi ꝓmisisse iurādo ¶ Discedat: sic adiurat eā: ut legat sic.s. si legeris. ¶ Languor. morbus. ¶ Isto: tuo: q dolor est meus. me tāgit.s. te ulla parte.i. te hēre dolorē in aliqua parte corporis. ¶ Quid pudor ante subit.i. cur pudet te. ¶ Subit: occurrit. nam suspicor.i. puto. ¶ Genas ingenuas.s. tuas quæ es ingenua & uerecunda. ¶ Erubuisse. ruborem habuisse: sicut in æde Dianæ.s. erubuerunt. ¶ Aede.i. templo.

¶Coniugium pactãq; fidẽ: suadet epistolã legi a pacto. ¶ Crimina: stupra: aut adulteria: & furtiuos concu bitus. ¶ Debitus: ex pacto legitimus. ¶ Dẽptus fœtus: pomi perhiphrasis. ¶ Illic: his uerbis. ¶ Id qđ opto: cõ iugiũ significat: qđ pomũ. ¶ Pertulit: hic locus añ me legẽtibus maxias pepit cõtẽtiões: nec iniuria. nã mirã dũ ẽ quo pacto ite ptari potuerũt: si ãbigere ĩterptari ẽ: ĩ uetusto. n. & carie cõsũpto codice q̃ in oĩbus exem plariis de erãt duo carmĩa hæc sũt. Nil tibi cũ uerbis excidit illa fides. Id metui ut diuæ diffusa ẽ ira decebat. ¶ Illa fides: q̃ de cõiugio p̃sente Diana dare uisa es. ¶ Excidit: obliuiõi mãdata ẽ. ¶ Id metui: ne & fidem da tã: & uerba obliuisceris. ¶ Diffusa est ira: diana indi gnata ẽ qm̃ ex lege pacta seruare cõtẽpsisti: iciderat .n. ĩ febrẽ Cydippe. ¶ Decebat te poti⁹ meminisse: q̃ mẽor pacti: cui⁹ oblita es: te febris ueluti piurã uexat idẽ timeo ne oblita uerborũ pacta seruare cõtẽnas. ¶ Illđ idẽ: mei cõiugii cõtẽpt⁹ est timor. ¶ Spe quã de. spes ĩ cã ẽ p̃cipua ut amemus. ¶ Teste dea: dianã sigñat: in cuius æde in pomo: perlecta sunt carina. ¶ Notauit: pterire nõ pmisit. ¶ Tulisse: hausisse dicta quæ de coniugio plegisti. ¶ Licebit: diluit crimen a cã quã in amorẽ trãsfert. ¶ Cõciliare: qm̃ hõesta pe to: unde tibi nullus q̃rendi locus relinq̃t. ¶ Nõ ego natura: recte naturã addidit: ut & uersutiã & callidi tatẽ excluderet: illa. n. a natura est: hæc ab usu: iõ Ci ce. uersutos appellari tradit quorũ celeriter mẽs uer satur. Callidos uero quoꝝ tãq̃ mãus ope: sic anim⁹ usu concalluit. ¶ Solertẽ: idustrium & ingeniosum. Propertius: Ingenium nobis ipsa puella fuit. ¶ Con positis: apte iunctis. ẽ cõpositio uerborũ cõstructio æqualiter ppolita. ¶ Arte dolo: dolos habebãt uer ba in pomo p̃scripta ¶ Feci spon. te mihi despondi nã uerba dicebãt in nuptiis: quibus noui sponsi iun gebant: q̃ cum oblique pnũciasset eques romanus multatus est: ut scri. Geli. ¶ Iuris amore uafer: amor suo iure me uafrũ fecit. ¶ Vafros dicim⁹ callidos: & q̃si ualde afros: quia ut scribit Ply. dolosi sunt unde idẽ in præcone pomponius tergũ inquit uariũ: lin guã uafrã. ¶ Sic fraus huic fa. no. crimẽ diluit ex lo co: quẽ uiolẽtam diffinitionẽ dicimus. ¶ Velle te nere: nõ est fraus uelle assequi quod amasti.

Cõiugium pactamq; fidem non cria posco:
Debitus ut coniunx: non ut adulter amo.
Verba licet repetas: q̃ dẽpt⁹ ab arbore fœtus
Pertulit ad castas me iaciente manus.
Inuenies illic id te spondere: quod opto:
Nil tibi cum uerbis excidit illa fides
Id metui: ut diuæ diffusa est ira: decebat
Te potius uirgo quã meminisse deam.
Nũc quoq; idẽ timeo: sed idẽ tamẽ acri⁹ illud:
Assumpsit uires: auctaq; flãma mora est:
Quiq; fuit nunquã paruus uel tẽpore longo:
Et spe: quam dederas tu mihi: crescit amor.
Spẽ mihi tu dederas: meus his tibi credidit ar
Nõ potes hoc fem̃ teste negare dea. (dor:
Me tibi nupturã: fœlix eat omen: aconti
Iuro: quam colimus numina magna deæ.
Adsuit: & præsens ut erat: tue uerba notauit:
Et uisa est mota dicta tulisse coma.
Deceptam dicas nostra te fraude licebit:
Dum fraudis nostræ causa feratur amor:
Fraus mea quid petiit: nisi q; tibi iungerer uni:
Id me quod quereris conciliare potest.
Non ego natura: nec sum tam callidus usu:
Solertem tu me crede puella facis.
Te mihi cõpositis: si quid tñ egimus arte:
Astrinxit uerbis ingeniosus amor:
Dictatis ab eo feci sponsalia uerbis:
Consultoq; fui iuris amore uafer.
Sit fraus huic facto nomẽ: dicarq; dolosus:
Si tamẽ ẽ: quod ames uelle tenere: dolus.

¶Non crimina: nõ adulteriũ: & dedecus tuũ. ¶ Li cet: licitũ est tibi. ¶ Referas. repetas fœtus demptus ab arbore. i. pomũ quod ẽ fœtus. i. fructus arboris. ¶ Illic: in pomo. ¶ Id quod opto te poti⁹ meminisse .s. te futurã spõsam meã: quod uelim te potius me minisse q̃ deã. s. dianã: q̃ memor illius promissionis quã nõ p̃stas imittit tibi morbũ. ¶ Timeo idem. ne dea meminerit pmissionis tuæ. ¶ Acrius: uehemen tius: assũpsit uires: auctũ ẽ. idẽ illud qđ timeo. ¶ Flã ma: amor meus: amor q fuit paruus in pricipio. non longo. i. breui tẽpore creuit ex spe quã tu dederas. s. iurãdo te futurã spõsam meã. ¶ Meus ard. cre. hoc. i. amor fecit me tibi hoc credere qđ pmisisti. ¶ Hoc factũ: iuramẽtũ. ¶ Dea teste. i. diana p̃sente & scien te hoc. ¶ Notauit. attendit. tulisse. accepisse. ¶ Coma mota. capite moto insignũ cõsentiẽtis. ¶ Licebit: erit tibi licitũ: & permittetur. ¶ Feratur: dicat. i. dũmodo dicar tantũmodo propter amorem te accepisse. ¶ Quid petiit: qđ uoluit. q. d. nihil aliud nisi qđ iũgerer tibi uni: nisi: ut essem cõiunx tui solius cõciliare coniũgere: & cõcordes reddere quod q̃reris. ¶ Quã rem tu q̃reris. i. hæc fraus: de qua tu q̃reris põt nos cõciliare: qa po tes intelligere: quod fuit solũ ex amore põt. legendũ ẽ nõ potes. ¶ Calidus: astutus: usu: expetiẽtia: sed pro pter amorem tuum: ideo dicit. ¶ Tu facis: me solertẽ. i. industriũ: & ingeniosum. ¶ Te mihi: dicit qđ si ali quo artificio uisus ẽ uti ad eã decipiẽdã: illud artificiũ fuit amoris q dictauit sibi. ¶ Cõpositis: & artificiosis. ¶ Ingeniosus: ab effectu. ¶ Spõsalia: solẽnia uerba nuptiarũ: nam secundum iurisconsultos. Sponsalia sunt mentio & repromissio futurarum nuptiarum. ab eo. ab amore. ¶ Vafer: callidus. astutus: quasi ualde afer ut Nonio placet: consulto: interrogato. mihi dante consilium: nam consultus dicitur qui consulitur. consul tor qui cõsuluit. ¶ Sit fraus: ordo ẽ fra⁹ sit nomẽ huic facto. i. hoc factum nominetur fraus. ¶ Si tamen. qua si correctio. q. d. cum potius sit uirtus q̃ dolus: uelle tenere quod amas: iterum secundo.

ANTO
Loc⁹ enodatus
Versuti q sint
Mod⁹ dicendi uerba in conuiuiis & q̃ pena perperam pnuncian tes mulctabantur
VBER.
Spõsalia de mente iuriscõsultorũ quæ sint

ANTO. ¶ Sine fine:quia ambo semp. ¶ Petā.ero procus. ¶ Per gladios alii.a maiori cām suā honestā facit. Alii bello uxores sibi pepe͂rūt ego uero lr̄is id tēpo. ¶ Plures nodos:laq̄os:metaphora a uenatoribus: q feras laq̄is captāt. ¶ Mille modi.ad faciendū uix mille supsunt. ¶ In isto cliuo:elaboramus ad te fallēdū: trāslatio ab auriga:q mōtē cōseq nitit̄. ¶ Possis ne capi:meis fraudib⁹ decipi. Plau.in amphitriōe. Cur me captas carnifex:& in eadē fabula:tu me si īpudentia captas nō potes cape. ¶ Exitus ē in diis:soli dii rerū euētū nouerunt ¶ Nō oīa retia:paratos dolos. ¶ Artes:doli. ¶ Non sū q soleā:exēplo audaciā suā cōmēdat. ¶ Sed taceo:occupatiōe uolūtas eius uehemētior effecta est. Gratior īqt rapiæ tuæ gr̄a mors erit:q̄ sine te uiuer̄. ¶ Tu facis:hoc describit Cydippes formā ꝙ dictionis gen⁹ affectionē Cic.appellat. ¶ Eburnea:cādore & leuitate eboris. ¶ Sine ru.ea est q̄ nihil ītuer̄. ¶ Tethydis pedes:ex Home.hoc ē: q argenteis pedib⁹ Tethydē cōmēdat. ¶ Cætera:q̄ latēt: nec est cōis iudicii. ¶ Pignus tuæ uocis: fidem & sponsionem a te factam.

Exitus q sint & cui spectent

VBER. ¶ Quod amo.i.quia amo te:uel quod.i.quia. ¶ Sine fine:ꝑpetuo:& semper.quia nūquā desinā te amare. ¶ Petam te:te optabo. ¶ Licet caueas:uites:'ne te petam. ¶ Per gladios:arguit a maiori ad min⁹ si.n. licet aliis rapere puellas bello: & pugnare armis: ut eas habeāt:dicit sibi non fore crimen:si scriptis uoluerit puellam habere. ¶ Placitas puellas.i.amatas & quæ sibi placuerint. ¶ Plures nodos:plura uincula ad ligandum te mihi. ¶ Libera:soluta: sine obligatione. ¶ Nulla parte:ut non possis effugere: quin sis mea. ¶ Mille modi:scilicet capiendi. ¶ Cliuo sudamus in uno.i.in uno tantummodo laboro:est autē trāslatio:nam cliuus dicitur ascensus siue monticulus aliquis:ergo nos sudamus.i.laboramus: in uno cliuo: in una difficultate. ¶ Ardor &c.amor meus faciet me omnia experiri. ¶ Sit dubiū.i. etiam si sit dubiū. ¶ Exitus:finis est in diis.i.dii sciūt finē. ¶ Partem:rætiū quæ tibi tendam. ¶ Plura: rætia. ¶ Artes doli. ¶ Ad arma:ad uim. ¶ Rapta:abducta per uim. ¶ Non sū: dicit sibi placere eos q ausi sunt rape eas quas amauerūt. ¶ Factū:paridis:q Helenam rapuit. ¶ Nec quē quā:nec aliquē aliū. ¶ Qui fuit uir: qui fortis & audax fuit:ut posset eē uir. ¶ Nos quoque deest uerbum.q.d.rapiemus te. ¶ Mors huius:occurrit obiectiōi:qa posset dici fortasse īterficietis: si me rapueris.dicit ergo. ¶ Mors.ut.i.q̄uis sit pœna huius rapinæ.s.de te. ¶ Erit minor.s.pœna:quā nō habuisse te: qa plus pœnæ mihi esset non habere te: q̄ mori pp rapinam tui. ¶ Aut esses for.mi.i.si esses minus pulchra:modeste te peterē:nō autem ita ardenter & audacter. ¶ Facie:forma. ¶ Tu Facis: commemorat ptes pulchritudinis ipsi⁹ Cydippes. ¶ Ignea aut splēdida:aut q̄ secundū quosdā philosophos dicuntur esse ignea. ¶ Cedunt.sunt inferiora. ¶ Flammæ amoris. ¶ Flaui.cri.pulchri.flauus autem color ut.A.Gellius scribit: constat ex albo uiridi & ruffo: unde dicimus flauas segetes:quando maturescunt. ¶ Eburnea:cādidissima q̄le ē ebur. ¶ Manus formosæ:quas precor ue. ¶ In mea colla.i.quas precor: ut me amplectant̄. ¶ Pudentes sine rusticitate.i.q habent pudorē nō rusticū:sed ingenuum. Iuuenalis. Ingenui uultus puer:ingenuiq̧ pudoris. ¶ Quales:uix rear esse pedes thetidis.i.candidissimos:nā cū sit dea maris: & assidue moretur in aquis:merito debet habere pedes albissimos.fuit autem filia Nerei mater Achillis: nam pro uxore Oceani Thetis sic scribitur:& Thetydos facit. & habet primam longam. ¶ Cætera: quæ latent sub uestibus. Ouidius primo meta. Si qua latent meliora putat. ¶ Possem laudare:ut pote me uisa.uel tacta. ¶ Nec dubito.i.nō dubito quin pulchritudo quæ est in una parte corporis sit in toto. ¶ Tua pars:nō intelligamus obscœne dictum de pudēdis:ut quidā male putā:sed sic intelligendū non dubito quin totū opus tui corporis sit tua pars.i. tale.q̄lis est pars tua: quæ apparet:uel oculi uel manus &c.,uel sic quin tua pars sit totum opus:idest perfectum opus:idest non dubito quin pars respōdeat toti operi. ¶ Pignus: obligationē

Clinus q sit

Sydera q̄ re igne a dicantur

Flauus color qui sit

Thetys q̄ sit & quātam habeat primā

En iterū scribo:mittoq̧ rogantia uerba:
Altera fraus hæc est:quodq̧ queraris hēs.
Si noceo:q̧ amo.fateor:sine fine nocebo.
Teq̧ petam.caueas tu licet ipse petam.
Per gladios alii placidas rapuere puellas.
Scripta mihi caute littera crimen erit.
Dii faciāt possim plures imponere nodos.
Vt tua sit nulla libera parte fides.
Mille modi restant.cliuo sudamus in uno.
Ardor in expertum nil sinet esse meus.
Sit dubiū possis ne capi.captabere certe.
Exitus in diis est: tu capiere tamen.
Vt partē effugias.non omnia rætia falles.
Quæ tibi quā credis plura tetendit amor.
Si non proficient artes.ueniemus ad arma.
Inque tui cupido rapta ferere sinu.
Nō sum:q soleā paridis reprehendere factū:
Nec quē quā.qui uir posset ut esse fuit.
Nos quoq̧:sed taceo mors hui⁹ pœna rapiæ
Vt sit.erit quam te non habuisse.minor.
Aut esses formosa minus.peterere modeste:
Audaces facie cogimur esse tua:
Tu facis hoc oculiq̧ tui.quibus ignea cedunt
Sidera.qui flammæ causa fuere meæ.
Hoc faciunt flaui crines.& eburnea ceruix.
Quasq̧ precor ueniant ī mea colla manus.
Et decor & uultus sine rusticitate pudentes.
Et tethydis quales uix reor esse pedes.
Cætera si possem laudare.beatior essem.
Nec dubito totū quin tua pars sit opus.
Hac ego cōpulsus.non est mirabile forma.
Si pignus uolui uocis habere tuæ.

ANTO

¶ Inuidiam patiar:oderint me ob hanc fraudē.¶ Passo sua præmia:non magnifacio aliorum inuidiam:dum modo illius fructum ferā.Hesionē thelamon.exēplo suū factū tuet quod cōuenire nō uītnā illi uirtutis:hic fraudis præmium cœperunt.¶ Hesione:laomedōtis filia thelamoni data ē:qm̄ primus pergama conscendit.¶ Tenuabimus:minuem⁹.¶ Vtq; solent:suasio est sumpta ex loco qui dicitur:ut a cōditione:non.n. seruum:sed seruo similem se agere demonstrat.¶ Ignoras:nescis quātū imperii in me habeas.¶ Meo corpe:cū incusserit plagas.¶ Sed neq; cōpedibus:q̄ sūt in seruo incōmoda excludit:hoc inq̄t in me cōmodis hēbis: quod absq; compedibus & catenis tibi fidē seruabo.

Hesione quæ sit

Deniq; dum captam tute cogare fateri:
Insidiis esto capta puella meis.
Inuidiam patiar:passo sua præmia dentur:
Cur suus a tanto crimine fructus abest.
Hesionem thelamō:briseida cœpit anchilles:
Vtraque uictorem nempe secuta suum.
Quamlibet accuses:& sis irata licebit:
Irata liceat dum mihi posse frui.
Idē q̄ facimus:factam tenuabimus iram:
Sit modo placādæ copia parua tui.
Ante tuos flentem liceat consistere uultus:
Et liceat lachrymis addere uerba meis
Vtq; solēt famuli:cū uerbera sæua uerentur:
Tendere submissas sub tua crura manus:
Ignoras tua iura:uoca:cur arguor absens:
Iam dudū dominæ more uenire iube.
Ipsa meos scindas licet imperiosa capillos:
Oraq; sint digitis liuida facta tuis.
Cia perpetiar.tantū fortasse timebo:
Corpore lædatur ne manus ista meo.
Sed neq; cōpedibus nec me cōpesce catenis:
Seruabor firmo uinctus amore tui.
Cū bene se quantūq; uolet satiauerit ira:
Ipsa tibi dices.q̄ patiēter amat.
Ipsa tibi dices:cū uideris omnia ferre:
Tā bene qui seruit:seruiat iste mihi.
Cur reus infelix absens agor:& mea cum sit
Optima:non ullo causa tuente:perit:
Hoc q̄d amor iussit scriptū est:iniuria nostri:
Quod de me solū nempe queraris habes:
Non meruit falli mecū quoq; delia:si non
Vis mihi promissum reddere:redde deæ.
Affuit:& uidit:cum tu decepta rubebas:
Et uocem memori condidit aure tuam.
Omnia re careant:nihil est uiolentius illa:
Cum sua quæ nolit numina læsa uidet.
Testis erit calidonis aper nam scimus ut illo
Sit magis in natum sæua reperta parens.

¶ Satiauerit:ultionē sumpserit.¶ Tam bene qui seruit.patiēs adeo seruitiū.¶ Re⁹ agor absens:accusas me absentem.¶ Optima:qm̄ p̄ cōiugio pugnabat: Nullo tuente absq; alicuius patrocinio.¶ Hoc q̄d amor iussit:commoratur in eodē loco:& fatetur crimen quod in amore reiicit:scripsim⁹ in pomo amoris iussu.¶ Iniuria nostra:hæc iniuria solū mihi imputatur:& amor absoluitur.¶ De me solo:qui tibi īiuriam intuli:sed diana non est in culpa.¶ Delia:q̄ in te nihil commisit:recte eam absoluit persona:in quā omne ius facti confert:& eius causa rem querit parci:quod & Virgiliana Dido facit:cum ait. Non ego cum danais:troianā excidere gentem: Aulidæ iuraui classēq; ad pergama misi.¶ Decepta:uerbis in pomo scriptis capta.¶ Omnia re careant:falsa sint omnia:sim falsus uates.¶ Nihil est uiolentius illa: suasi a dianæ auctoritate.¶ Numina læsa uidet:si q̄ parte suam maiestatem immutari conspicit.¶ Testis erit calidonys aper:dianæ irā exemplo monstrat: diximus aprū calidonyos uastasse agros a diana missum:diximus cōbusto stipite Altheæ indignatione Meleagrum īteriisse.¶ Testis & actæō:ex aristeo Cyrenes & appollinis filio:& autonoe Cadmi natū eē Actæonē Diodorus scribit.dianæ opera a suis est discerptus canibus causa uaria tradit̄:uel quod nudam deam se in fonte lauantē uiderit.uel quod illi in uenatu se præponeret:uel quod immontibus uirginis concubitum ausus est petere.

Meleagri fabula

Actæonis fabula

VBER.

¶ Qualibet.quantumuis.¶ Frui te irata.i.habere te ita iratā mihi.¶ Tenuabimus.minuem⁹.fit cōcedatur mihi per te.¶ Copia:facultas.¶ Liceat:permittatur:ut ueniam ad conspectū tuū:& possim flendo te rogare.¶ Vtq; solent.ordo ē.& liceat mihi tendere manus submissas.i.hūiles.¶ Sub tua crura.i.ad tua genua.quod faciunt supplicantes:ut famuli cū uerētur.i.timent.¶ Verba seuera.rigida.s. dominorum minantium eis.¶ Ignoras tua iura.i.nescis quid tibi liceat in me.¶ Voca me:quia non debes damnare nisi citata parte.¶ More dominæ:sicut domina īperat famulo quia tibi parebo:ut famulus dominæ paret.¶ Scindas laceres licet:inquit in me sæuias & omnia aspa facias omnia patiar.¶ Tātū:solum modo.¶ Ne manus ista.i.tua lædatur meo corpore.i. ne fortasse noceas tibi & lædas tuas me uerberando compedibus uinculis pedum.¶ Vinctus ligatus.q.d.tuus amor satis tenebit me.¶ Cum bene:hæc omnia dicit Acontius.ut flectat eius animū.¶ Ipsa:tu q̄ seruit.q̄ p̄stat seruitutē tam patiēter.¶ Agor reus: utitur signate uerbis iuris:nā reus dr̄ cōtra quē agitur ēt si nihil admiserit.¶ Nō ullo.idest nullo. est iniuria nostri.dicitur eē iniuria quam tibi ītuli.¶ Delia Diana a delo insula:in qua & nata est & colebatur præcipue.redde deæ.quam testem adduxisti. ¶ Rubebas.cum ruborem præpudore uultu ostendebas.¶ Vocem tuam.uerba per quæ iurasti.¶ Omnia re careant.terret eam cōmemorans ei Dianæ sæui-

Reus quis sit

Diana unde dicta est

ciam in uindicãdo se.omnia auguria.de eius uiolentia.⁋ Careant re.i.effectu.i.utinam nihil mali tibi diuinem.melius legitur omnia q̃ omnia.⁋ Violentius:sæuius.⁋ Illa:Diana.⁋ Quod nolim.i.uidere quod tu læseris eam.⁋ Tristis erit:adducit exempla.⁋ Aper Calidonis: aper quem illa irata Oeneo ad uastandum Calidonem immisit:quia Oeneus cũ sacrificasset alius diis sola Diana omissa: ut alibi plenius diximus illa Aprum q totã regionem uastaret immisit.qui fuit cã mortis Meleagri:ut in epistola Deianire dixi.⁋ Parẽs: Althea mater Meleagri.⁋ Sit reperta magis sæua in natum:quia consumpto torre in quo eius uita fataliter consistebat:eum interemit:uel eius uitam diris imprecationibus execrata est.hanc fabulã diximus plene in epistola Briseidis super eum locum.fratribus orba Deuouit nati spéq; caputq; parens.

Aper calidonius q

ANTO.

Testis & actæon:quoniã fera creditus illis:
Ipse dedit leto cũ quibus ante feras.
Quæq; supba parẽs saxo per corpus aborto:
Nũc quoq; migdóia flebilis astat humo.
Hei mihi cydippe timeo tibi dicere uerum.
Ne uidear causa falsa monere mea.
Dicendũ tñ ẽ.hoc ẽ mihi crede:qđ ægra:
Ipso nubẽdi tẽpore sæpe iaces.
Consulit ipsa tibi:neu sis periura laborat:
Et saluã salua te cupit esse fide.
Inde fit ut quotiens resistere perfida tentas:
Peccatum totiens corrigat illa tuum.
Parce monere feros animosæ uirginis arcus:
Mitis adhuc fieri:si patiare: potest.
Parce p̃cor.teneros corrũpere febrib⁹ artus:
Seruetur facies ista fruenda mihi.
Seruentur uultus ad nostra incendia nati:
Quiq; subest niueo lenis in ore rubor.
Hostibus & si quis ne fias nostra repugnat:
Sic sit:ut inualida te:solet esse mihi.
Torqueor ex æquo uel te nubente uel ægra:
Dicere non possum quod minus esse uelim

Niobes e filiorũ fabula

¶ Illis canes intelligit:qbus ipse multas feras trucidarat.⁋ Quæq; superba parens: nioben significat. Tantali filiã:quæ cum ex amphione iouis & anthiopes filios liberos duodecim:uel ut alii malunt q̃ttuordecim genuisset se latonæ fœcũditate p̃posuit diana & apollo latonæ filii ira perciti liberorum multitudinem sagitis confecerunt. Nioben & amphionem lachrymantes uerterunt in saxum: & ad Sipilum migdoniæ mõtem pueris & puellis trucidatus cũ septẽ annos sepultura carerẽt: iuppiter ut scribit Home. in saxũ uertit.⁋ Adstat flebilis:flet ét nunc in saxum uersa:nã ex eo saxo in memoriã lachrymarum adhuc aqua scaturire traditur.⁋ Falsa monere: suasionem hanc habere.⁋ Nubendi tempore:quotiens alii nubere temptas.⁋ Neu sis periura:ut promissa serues:quæ iureiurando in eius æde firmasti. ⁋ Parce monere feros:apostrophe addianam.⁋ Virginis animosæ:quoniam tuæ uoluntati audet obsistere.⁋ Facies:cydippes forma.⁋ Hostib⁹ & si quis: ita se habeant hostes dianæ ira: ut ego sum: te cum uideo morbo cruciari.⁋ Inualida te:cum tu non uales.⁋ Te nubente:cũ paras me relicto: alii nubere. ⁋ Quod minus esse uelim: uel quod ægrotes: uel quod nubas utrunq; est mihi æque molestum.

VBER. Acteonis fabula

¶ Testis & Actæon:is filius fuit Aristei & Autonoes filiæ Cadmi:q cũ uenatiõe delectaret̃ ea fessus cũ siluã q̃etis gr̃a ĩgressus esset:forte uidit Dianã nudã cũ nymphis suis se lauantẽ:q̃ audacia ei⁹ irritata ne id unq̃ eloq posset ĩ Ceruũ eũ mutauit q postea a canibus suis eũ uerũ Ceruũ credẽtibus dilaceratus est. scribitur hæc fabula plene ab Ouid.li.iii.met.creditus fera creditus Ceruus.⁋ Illis.s.canibus:uel sociis suis.cũ qb⁹ añ dedit leto feras.i.cũ quibus ante interfecerat feras.⁋ Quæq; superba parens:aliud exemplum.Niobes quæ Tantali & Taygetes Pleiados filia septem filiorum totidemq; filiarum mater ex Amphione Thebano marito suo:cum ob alia.tum ob fœcunditatem filiorum insolens.latonæ quæ duos tantum peperisset numen aspernata est: & populum sacrificare uolentem impiis uerbis deterrere ausa est.Quare Appollo & Diana latonæ matris iniuria moti:& eius precibus incitati nube tecti Thebas uenerunt:& Nioben uniuersa prole sagittis suis confossa priuauerunt quæ dolore materno obstupefacta in saxum conuersa dicitur:& ut scribit Ouidius lib.vi.met.In patriã rapta est ubi fixa cacumine montis Liquitur.& lachrymis etiam nunc marmora manant.⁋ Mygdonia:regio est minoris Asiæ:quæ & Bithynia dicitur.⁋ Nunc quoq; flebilis:quia ut in methamorphosi scriptum diximus. Lachrymis etiam nunc marmora manant.⁋ Monere falsa.⁋ Dicere non uera.⁋ Mea causa:mea utilitate: ut facias quod peto.⁋ Hoc tñ mihi crede:quod ægra ordo est o Cydippe: quod tu iaces sæpe ægra ipso tẽpore nubendi:ipsa dea consulit tibi:idest facit utilitatem tuam.⁋ Et laborat:idest curat ne sis periura.ne uioles fidem:quam promisisti.quia per istam ægritudinem monet ut serues promissa.⁋ Saluam: incolumem. ⁋ Inde fit:inde accidit.obsistere idest negare promissa.⁋ Totiens corrigat peccatum: quia quando uis negare te non promisisse mihi & uis alii nubere.tunc facit te grauius ægrotare.⁋ Parce:hortatur.ut non irritet deam.⁋ Parce:serua.noli arcus quibus se ulcisci solet mitis.placata.⁋ Teneros artus:membra tua.⁋ Fruenda. utenda mihi idest seruentur ad usum meum.⁋ Lenis. modicus. hostibus ostendit quantum eam amet. Imprecatur enim talem dolorem & angorem animi hostibus suis. qui impediunt ne nubat ipsi Acontio qualem dolorem dicit se experiri ipsa Cydippe ægrotante.⁋ Ordo:⁋ Sic fit.idest sic eueniat hostibus si quis rep.ne fias nostra.ut sicut solet esse mihi te inualida:idest te infirma.⁋ Torqueor: dicit quod parem habet animi cruciatum siue nubat alii.siue ægrotet.nec satis sciret dicere utrum horum mallet. quia neutrum uellet.

Niobes & filiorũ fabula de q̃ supra

¶Domine piuria:pœna quā pro pfidia dat.¶Ne tñ ignorē:demōstrat'sollicitudinē suā:uñ molestiam ar- guat.¶Ministro:se dñe aliptā desiderat:ne medicorū iussa pteriret.¶Effingo:nō adstringo legas:nā aliptæ nō adstringere ē:sed effingere.Adstringere.n.ad medicos attinet:cū uenam dephēdunt.Effingere:ē compo nere & tractare:optat.n.posse assistere:& manus tractare.¶Q uē minime:uellē illū ur'suspicari: cui cydip- pe erat nuptura.¶Assidet ægre:Alipte officiū pbet utif notatōe:scribit signis certis amatorē salientē uenā: q̄ febris calore nimia agitatione ipellif.¶Per cām:dephēdendæ uene ratiōe.¶Merces plenior: maior quā suus labor mereaf.¶Precerpere:translatio ab his : q immatura poma legūt . Præripis iqt aliēos amores. ¶Turpiter:per adulteriū.¶Postmō:deinceps.meis admonitus uerbis.¶De uacuis:non pactis.¶Ven- dicet:pmisso coniugio suam dicat.¶Non uacat:ui- ro non caret.¶Pacti hūani:refellit aduersarii iura p contentionē:inquit pactū : quo arguis cydippē esse tuā hoies fecerunt meum uero diuinū est.¶Iccirco quod a pacto arguas.¶Par qm̄ tuū humanum ē pa ctum meū uero diuinum.¶Hæc mihi se pepigit : fir mat cām a cognatione . ¶Primus ab illa:cuius ius secūdū est:cū illa in cognatione sibi prima sit : cuiq; natura de se qđ uult liberū ē facere.¶Hoies:hñit te- stes.¶Testificata deā:dianā adhibuit testem.¶Mē- dax:qui fallit hominē mendacē appellamus periu- rum uero qui diis īmortalibus fidē nō seruauit.

Interdū maceror:q; sum tibi cā doloris:
Teq; mea lædi calliditate puto.
Inq; caput nostrum dominæ periuria quæso.
Eueniant.pœna tuta sit illa mea.
Ne tamen ignorē quid agas:ad limina tendo
Auxius huc illuc dissimulanter eo.
Subsequor ancillā furtim:famulūq; requiro:
Profuerint somni quid tibi.quid ue cibi.
Me miserū.qđ nō medicorum iussa ministro.
Effingoq; manus insideoq; toro.
Et rursus miserū:qđ me pcul inde remoui.
Q uē minime uellem forsitan alter adest.
Ille manus istas astringit. & assidet ægræ:
Inuisus superis cū superisq; mihi.
Dumq; suo tentat salientem pollice uenam.
Candida per causam brachia sæpe tenet.
Contractatq; sinus . & forsitan oscula iungit.
Officio merces plenior ista suo est.
Q uis tibi pmisit nostras pcerpere messes.
Ad spes alterius quis tibi fecit iter.
Ille sinus meus ē.mea turpiter oscula sumis.
A mihi promisso corpore tolle manus.
Improbe tolle man9.quā tāgis.nr̄a futura ē.
Postmodo . si facies istud.adulter eris.
Elige de uacuis : quā nō sibi uendicet alter.
Si nescis.dominum res habet ista suum.
Nec mihi credideris . recitetur formula pacti
Neu falsam dicas.esse fac ipsa legat.
Alterius thalamo tibi nos tibi dicimus exi.
Q uid facis:hinc exi.nō uacat iste thorus
Nā qđ habes.& tu hūani uerba altera pacti.
Nō erit iccirco par tua causa meæ.
Hæc mihi se pepigit.pr̄ hāc tibi . prius ab illa
Sed ppior certe quā pater ipsa sibi est.
Promisit pater hanc hæc & iurauit amanti.
Ille homines hæc est testificata deam.
Hic metuit mēdax sed & hæc periura uocari
Nū dubitas hic sit maior an ille metus.

¶Maceror:affligor:¶Mea calliditate : mea fraude qua te decepi.¶Inq; caput : rogo iquit ut pœnæ q̄s tu ex periuriis pati debes:in me trāsferantur:& tu sis libera.¶Ne tñ:dicit se sæpe uenire domū ei9:ut itel- ligat quid agat:dissimulāter:occulte:ne uideat ueni re ob hanc causā.¶Requirēs:interrogans ancillam uel famulum tuū . ¶Profuerintme tibi somni:i.an potueris dormire & cōedere.¶Me miserū:dolet qđ nō sit minister eius:ut posset ad eā ire:& eam tange- re.& eius toro assidere ut ministri faciunt.¶Iussa: p̄ cepta alter quæ minime uellem:qui fortasse q̄rit ha bere te uxorem.¶Adest:assistit tibi.¶Inuisus supe- ris:quia uult a te qđ est contra fidē tuā temptat:tan- git.¶Pollice:digito : ut medici solēt: uenā salientē mobilē:qualis solet eē in febricitāte.¶Tenet : ma- nu sua.¶Per cām:simulans se tangere uenā.¶Con tracta.sæpe tangit.¶Sinus:pectus.ista merces.s.iun- gēdi oscula.¶Est plenior:suo officio.i.est ultra suū officiū:quia cū sit medicus:hæc nō sunt eius officii. ¶Q uis tibi:apostrophā facit ad illū medicū q hæc faciat apud Cydippē : dicens eū nō habere ius in eā q̄ sibi añ sit pmissā.¶Præcerpere:pripere.¶Postmo do:post hac.¶Si facies istud:si eam tetigeris & oscu latus fueris.¶Eris adulter : quia contractabis alienā uxorē.¶De uacuis:de his puellis : quæ nondū sunt obligatæ alicui.¶Vindicet:afferat.¶Assumat do- minū suū:ē sub dñio alterius:est translatio a posses- sionibus quæ dicūtur esse dominii alicuius.¶Reci- tetur:relegaf.¶Formula pacti:uerba formalia qui- bus mihi pmisit.¶Alterius thalamo : increpat illū: ut ab amica sua discedat.¶Nō uacat:non ē uacuus. ¶Nā qđ:rñdet obiectioni:quia posset dicere:eam si bi per patrē eius despōsatā:dicit plus ualere pmissio nē factā per se de seipsa teste dea : q̄ pmissionē factā per eius patrem.¶Prim9 ab illa:primus post illam. ¶Propior sibi quam patri.quia quisq; sibi est proxi- mus.¶Iurauit:quod plus est quam simpliciter pro- mittere.¶Ille:pater.¶Homines:scilicet est testifica- tus idest promisit in præsentia hoium.¶Maior me- t9.s.mēdacii.uel piurii.¶Euētus: exit9.¶Hæc Cydippe:Cubat ægrotat.Horati9 Cubat hic in ualle quirini.

ANTO.
Aliptæ quid sit
Effingo qd pprie
Audi pulcherrimū dictum
Periurus' quis dicatur
VBER.
Vena in febricitantibus qualis sit.

ANTO. ¶ Hæc cubat:febre uersaꝛ cydippe. ¶ Ille:pr̄ q filiam alii despõdit uiro. ¶ Dissimili mēte:arguit .ab iniquitate facti:ut mõstret diãæ irã nõ fore iniustã cũ humana diuinis ꝑposita uideanꝛ. ¶ Tu petis ex tuto.es uoti cõpos. ¶ Nũc qm̃ ferus hic:in odiũ aduersariũ trahit:cuiꝰ facta crudeliter recenset. ¶ Cã iniq:qm̃ non is:sed ego tibi maritus esse deberẽ. ¶ Hic:culpa admissi uiri. ¶ Hoc faciẽte:peccato huiꝰ. ¶ Qui mouet:in te dianæ iram

Modus lo quẽdi pul cherrimus

cõcitat. ¶ Et tu cõtinuo:suasio ab utili. Valebis quã primũ si repuleris admissũ uiꝝ. ¶ Tẽpla cõscia:dianæ sacrifices. ¶ Et sine teste fide:nõ tm̃ boues mactati ueꝝ uitæ integritas litat. ¶ Ferrum patiunꝛ:& ignes morbi aliiꝰ ferro:alii igne curanꝛ. ¶ Succus amarꝰ:triste poculũ qđ græci pharmacon appellãt. ¶ Illis:aut igne aut ferro:aut poculo. ¶ Vita periura:nõ sis dianæ ꝑiura. ¶ Præteritæ ueniã:status est q uenialis dr̃:sumptus ab ignorãtia:poteris q̃ ante hac acta sũt ignorãtia excusare:& ueniã mereri:deinceps admonita eris piurii rea. ¶ Voce mea:meis lr̃is in memoriã illa tibi reduxi. ¶ Casibꝰ:malis q̃ urgẽt. ¶ Ferre:aduersa pati. ¶ His quoqꝫ uitatis:esto ut præsentes casus uites.

Diana & lucina q̃ sit

¶ Luciferas:Diana & lucina nuncupata ẽ q̃ pturientibus præest scribit Varro. ¶ Hæc audiet:tuas imploratiões. ¶ De quo:aconcio:an alio. ¶ Votũ:in partu ages uota. ¶ Scit:nouit te diis promissa non seruare. ¶ Nõ agitur de me:meas molestias contẽno. ¶ Cura maiore:ea erat de amicæ salute.

VBER. ¶ Valet:sanus est. ¶ Nos:ego & tu subimus certamina.i.certamus de Cydippe habenda uxore:dissimili mente.i.dissimili ꝑposito & intentione:ex tuto qa si non habueris eã nihil piculi tibi erit repulsa est grauior mihi morte.i.mihi erit grauius eã nõ habere quẽ si morerer cedere ignibus meis:nõ occupare meos amores qui fuerũt priores tuis:iniqua:in qua ius nullũ habet ad qđ redit.quasi dicat ad malũ tuũ hic facit:nitiꝛ adducere illũ ĩ odiũ Cydippe:hoc faciente.i.hoc existẽte causa:qui mouet.s.picula. ¶ Cadat:moriaꝛ. ¶ Quẽ dea dãnat:quẽ dea hẽt inuisum. ¶ Et tu continuo.i.statim subaudi eris salua:potiere stab.sal.i.habebis sanitatem stabilem si seruaueris fidem:colas uenereris. ¶ Nõ boue:& qa posset dicere se facere sacrificia multa:dicit deos inspicere fidẽ:& nõ sacrificia:ut Esaiæ capitulo primo. Quid mihi

Audi pulcherrimũ Esaiæ dictum

in multitudine uictimarum uestrarum:qa multiplicastis mihi sacrificium de arietibus & carnibꝰ hyrcorũ:ego.n.cõtẽpsi sanguinẽ uituloꝝ &c. ¶ Et sine teste.i.ẽt si nullus sciret aliquid eẽ ꝓmissum. ¶ Vt ualeant:arguit a maiori ad minus. ¶ Succus amarus:medicina ex succo amaꝝ hærbaꝝ. ¶ Istis:succis amaris. ¶ Tantũ:solũmodo. ¶ Ignorãtia:qa tu nesciuisti te offendisse Dianã:& iõ hæc tibi accidere. ¶ Exciderãt aĩo.i.memoria. ¶ Admõita:reducta ĩ memoriã. ¶ Cũ istis casibꝰ:istis ĩfœlicitatibꝰ ægritudinis. ¶ His quoqꝫ:magis ẽt terret eã:ut caueat lædere Dianã:qa si ẽt nũc uitaret casus febris tñ adhuc egeret eiꝰ auxilio in ptu:qa ĩuocabaꝛ a pariẽtibꝰ. ¶ Luciferas:adiutrices:q̃ fœtũ ĩ lucẽ ferãt. ¶ Reqret de quo coniuge ptus eat tibi.i.uolet scire ex quo marito peperis:qa si ex alio paries q̃ ex me dicet te eẽ piurã:& iõ nõ eẽ ĩuuandã. ¶ Promittes uotũ:qa posset dicere se facturam uotũ falso:sicut falso p eã iurasti te futurã uxorem meam. ¶ Iurabis.i.si iurabis:posse fallere deos:sicut semel fefellisti eã. ¶ Laboro:angor maiore cura.q̃ de me. ¶ Cur mõ:quæritur qđ fuerit in piculo mortis:& nõ dixerit parẽtibus suis cãm:qa nihil sciebant de illo pomo.pudebat enim eam dicere hoc parẽtibus:unde hortatur ut dicat:quia hoc factum nullam habet turpitudinem. ¶ Dubiam:positam in periculo mortis Iuuenalis Curentur dubii medicis maioribus ægri. ¶ Licet:fas est.matri.puellæ enim solent audacius matri q̃ patri secreta sua dicere. ¶ Ordine:præponit ei omnia quæ uult ut narret matri.

Deniqꝫ ut amborum cõferre pericula possis:
Respice ad euentus:hæc cubat:ille ualet.
Nos quoqꝫ dissimili certamina mẽte subimꝰ:
Nec spes par nobis:nec timor æquꝰ adest
Tu petis ex tuto.grauior mihi morte repulsa
Idqꝫ ego:qđ iã tu forsan amabis:amo.est:
Si tibi iustitiæ si recti cura fuisset:
Cedere debueras ignibus ipse meis.
Nunc qm̃ ferus hic pro cã pugnat iniqua:
Ad quid cydippe littera nostra redit.
Hic facit:ut iaceas:& sis suspecta dianæ.
Hunc tu si sapias:limen adire uetes:
Hoc faciẽte subis tam sæua pericula uitæ.
Atqꝫ utinam pro te qui mouet:ille cadat.
Quẽ si repuleris.nec quẽ dea dãnat:amaris:
Et tu continuo:certe ego saluus ero.
Siste metũ uirgo.stabili potiere salute.
Fac modo polliciti conscia templa colas:
Non boue mactato cœlestia numina gaudẽt:
Sed quæ præstanda est & sine teste.fide.
Vt ualeant.aliæ ferrum patiuntur & ignes.
Fert aliis tristem succus amarus opem:
Nil opus est istis.tantum periuria uita.
Teqꝫ simul serua.meqꝫ datamqꝫ fidem.
Præteritæ ueniam dabit ignorantia culpæ.
Exciderant animo fœdera lecta tuo.
Admonita es mõ uoce mea:cũ casibus istis:
Quos quotiens tentas fallere.ferre soles.
His quoqꝫ uitatis in partu nempe rogabis.
Vt tibi luciferas afferat illa manus.
Audiet hæc repetes:quę sunt audita.requiret.
Ipsa.tibi de quo coniuge partus eat.
Promittes uotum.scit te promittere falso.
Iurabis.scit te fallere posse deos.
Non agitur de me.cura maiore laboro.
Anxia sunt uitæ pectora nostra tuæ.

Cur modo te dubii pauidã fleuere parentes:
Ignaros culpæ quos facis esse tuæ.
Et cur ignorant:matri licet omnia narres:
Nil tua cydippe facta ruboris habent.
Ordie fac referas : ut sis mihi cognita primũ:
Sacra pharetratæ dum facis ipsa deæ.
Vt te conspecta subito:si forte notasti:
Restitimus fixis in tua membra genis.
Et te dum nimium miror:nota certa furoris:
Deciderint humero pallia lapsa meo.
Postmõ:nescio qua:uenisse uolubile malum
Verba ferens doctis inuidiosa notis.
Quod qa sit lectum sancta præsente diana:
Esse tuam uinctam numine teste fidem.
Ne tamen ignoret scripti sententia quæ sit:
Lecta tibi quondã nunc quoq; uerba refer.
Nube precor dicet:cui te bõa numia iungũt:
Quem fore iurasti:sit gener ille mihi.
Quisquis is est placeat q̃m placet ante dianæ.
Talis erit mater: si modo mater erit.
Si tamen & quærat.quis sim : qualisq; uideto.
Inueniet nobis consuluisse deam.
Insula coryciis quõdã celeberrima nymphis.
Cingitur: ægeo nomine cæa mari.
Illa mihi patria est.nec si generosa probaris.
Nomina.despectis arguor ortus auis.
Sunt & opes nobis.sunt & sine crie mores.
Amplius ut nihil est me tibi iungit amor.
Appeteres talem uel non iurata maritum.
Iuratæ uel non talis habendus erat.
Hæc tibi me i sõnis iaculatrix scribere phœbe
Hæc tibi me uigilans scribere iussit amor.
E quibus alterius mihi iam nocuere sagittæ:
Alterius noceant ne tibi tela caue.
Iuncta salus nostra est.miserere meiq; tuiq;
Quid dubitas unam ferre duobus opem.
Quod si cõtigerit cũ iam data signa sonabũt:
Tinctaq; uotiuo sanguine delos erit.
Aurea ponetur mali felicis imago.
Causaq; uersiculis scripta duobus erit.
Effigie pomi restatur acontius huius.
Quæ fuerint in eo scripta fuisse rata.
Longior infirmum ne lasset epistola corpus.
Clausaque consueto sit tibi fine. uale.

¶Dubii.de tua salute ancipites : Ignotos culpæ qui cãm tui.mali ignorant.¶ Nil ruboris:est æq̃ tua cã. & nil nisi honestum habet.¶ Ordine fac referas:per causam breuiter enerrat ut acta res est in dianæ æde. ¶ Cognita:ad coniugium prouocata.¶ Deæ pharetratæ:dianæ cuius arma sunt arcus & pharetra.¶ Fixis genis:idest amantis signum.¶ Deciderunt pallia:stuporis indicium est.¶ Doctis notis:litteris callide scriptis.¶ Iunctam fidẽ:mihi præstitam de coniugio.¶ Iungunt:coniugem promittũt.¶ Talis:in hac sententia perstiterit.¶ Insula coryciis: commendatio a patriæ præstãtia:q̃ dicit cultam a musis: quoniam ex cæa insula fuere: simonides poeta ut auctor est Stra.& ex fratre filius Bachilides:corycinas nymphas:non ut inscite aliqui putauerunt dicimus a coritio insula dianæ sacra:sed de corycio antro in parnaso musis sacrato:ideo in methamorphosi est cum deucalion & pyrrha parnasum conscendunt: coryci das nymphas & numina montis adorant.¶ Cæa: cæam insulam ĩ ægeo eẽ dixim⁹ ubi lex erat ut Mecnander notauit ut sexagenarii iterimerẽt.¶ Aquis in insula.¶ Nihil:nec priæ pstantiam:nec antiquum genus esto non probes solus amor me tibi cõciliaret deberet.¶ Hæc tibi me in somniis: colligit epistolã quã cõmedat ab auctoritate deorũ a somniis uerisimilitudinẽ afferẽs:& diana & amor hãc ut tibi scriberem epistolam iusserunt. Alterius cupidinẽ.intelligit cuius uiolentia uexabatur. Alterius dianæ cui⁹ ira cydippe uexabat.¶ Iuncta q̃m neuter sine salute alterius ualere poterat.¶ Tua iura marita : cum mihi matrimõio eris iũcta.¶ Sanguine uotiuo:mactatæ erunt hostiæ quas pro te & tuo coniugio uoui. ¶ Ponetur mago:aureum malũ in æde dianæ suspẽsum.¶ Causa.sacrati mali.¶ Effigie pomi:huius pomi dedicatio testimoniũ exhibebit.¶ Fuisse rata: ad uota successisse.¶ Cõsueto fine:uale nõ mõ in fine: sed ĩ prĩcipiis ueteres ponere cõsueuisse scri.Seneca.

¶Restiterim.p steterim.¶ Genis oculis ¶ Pallia uestes deciderint hũero ceciderint ex corpore meo. ¶ Nota certa su,certum signũ uehementis amoris: quãdo aliqs ẽ ita abstractus aspiciẽdo amicã quod nõ sentit uestes cadere ex humeris suis.¶ Postmõ: scilicet referas.¶ Malum uolubile: pomum rotundum.¶ Nescio qua:scilicet parte templi ¶ Ferẽs: habens scripta qd pomum.¶ Vinctam:obligatã mihi. ¶ Refer uerba:dic ei uerba formalia iuramẽti.¶ Dicet mater tua cui.s.mihi:quis qs ẽ: etiam si esset mihi ignotus.¶ Debet placere mihi:qa placet Dianæ: ¶ Talis:quæ ita tibi suadebit.¶ Si modo mater erit. si uere te materno affectu amabit.¶ Si tamẽ inqret: si uolet scire quis sim iueniet deam consuluisse uobis.i.uobis puidisse:& nõ ddisse tibi maritũ ĩdignũ. ¶ Insula dicit eẽ ex Cæa insula quæ est ĩ Aegeo mari:ut supra in argumento dixi:quæ pbat nõ ignobilis:qa olim celebrata fuit a nymphis Coryciis cauẽdum ne legatur Corynthiis:quia nec sensus : nec ratio metri patitur:sed Coryciis ita dictis a Coryco antro in parnaso : de quo Strabo sic inquit uniuersus. Parnasus:consecratus existit:& antra & alia loca sanctitate digna continens : ex quibus celeberrimũ & formosissimum extat Corycium nympharũ antrũ eodem quo & Cylicium nomine nuncupatum:

ANTO.

Qui preclari ex cæa insula fuere Corycíæ nimphe q̃ & unde dictæ

Cæa insula q̃ & unde: & truculentissima lege q̃ ibi uigebat

Vale uerbum quo loco consueuit ab auctorib⁹ poni

VBER.

Cæa insula. Corycíæ nimphæ Corycíũ antrum a quo & cyliciũ qui & ubi locorum sit

dicit ergo in Ceo olim fuisse nymphas corycias:de quib⁹Ouidi.lib.primo met.Corycidas nymphas: & numina montis adorat:ubi male quidam legũt Corycidas ĩsula Cea.adiectiue dixit sicut ĩsula. Chia:pchios. Illa insula. Nec si generosa,pbaris noĩa.i.si etiã placet nobilitas tibi. Nec arguor non pbor ortus auis despectis.i.nõ sum natus uilibus & cõtemptis maioribus. Sunt & opes:laudat se a reliqs qbus amãtes solent se laudare.utq͡ nihil. Vt.i.quis nihil iungat me tibi amplius. Amor est mihi.i.certe amo te. Appeteres.i.appetere deberes. Vel.i.ẽt nõ iurata sine iuramẽto. Hæc tibi:dat auctoritatẽ suis scriptis dicẽs:se scripsisse monitu Dianæ & amoris e qbus Diana & amore. Sagittæ alterius.s.amoris. Nocuere mihi:qa pcusserũt me:tela alterius.s.Dianæ. Iuncta salus nr̃a.i.mea uita est cõiuncta cum tua:ita ut te piclitãte ego ẽt sim piclitaturus. Duob⁹tibi & mihi. Quod si cõtigerit:ut feras opem ambob⁹.i.ut mihi nubas. Cũ iam data si so.dicit qñ celebrabunt festa Dianæ in delo.& offerent ei sacrificia uotiua tũc Acõtius suspẽdet in tẽplo Deæ effigiem pomi aurei in quo duob⁹uersiculis testificabit Cydippẽ seruasse quæ in eo pomo scripta legerat & iurauerat. Cũ data signa so.qa sonitu tubaꝝ uocabant ad sacrificia. Delos:insula ubi colit Diana. Erit tincta.i.maculata sanguine uotiuo sanguine uictimarũ ex uoto interfectaꝝ. Rata:ualida habuisse effectũ. Lõgior:dicit se nolle plura scribere:ne,plixitate fatiget & afficiat molestia ipsam Cydippen ægrotantem & ĩfirmam ordo est uale o Cydippe:ne epistola longior lasset corpus tuũ ĩfirmum & ut sit,clausa.i.cõclusa fine solito.qa finis epistolarum solet esse uale.

Vbi diana colebatur

In uigesimam epistolam Argumentum.

ANTO. Argumẽtum epistolæ



Delos insula in ægeo eminet. quæ eã circũdãt insulæ cyclades appellant: urbẽ hꝫ in planitie sitã & apollinis latonæq͡ tẽpliũ.instabilis olim fuit:sed appropiquãte latõæ partu:ut scribit pyndarus:immobilis stetit q̃tuor adamãtinis colũnis nixa:magno ĩ honore ẽ habita ab heroicis tpibus:ab oĩbus oris in hanc insulã ad sacra publica cõueniebãt.cætusq͡ uirginũ sacra ministrabat qb⁹cũ adesset cydippe accepto ĩsidioso pomo uisa est se Acõcio uxorẽ pacisci eius pr̃ alii despõderat sub nuptiaꝝ tp̃s febre correpta est cũ excepisset id sibi diãæ ĩdignatiõe cõtigisse cõcessura in acõti uota rñdit:sed seculoꝝ ĩcuria q̃tũ ex uetustis codicibus obseruare potuim⁹ prætet uersus duodecim epistola tota desideratur. Reliq quicquid legitur adulterium est.



CYDIPPE ACONTIO.

VBER.



Pertimui:ne qd doli tuæ apportarent litteræ. Scriptũ:epistolã. Sine murmure:nemie audiẽte. Inscia:ĩprudẽs & quæ tuas insidias nõ norat. Captasses iteꝝ: rursus me cape tẽptasses. Dura iexorabilis:ut tuas lr̃as nõ legissem. Oĩa:& uota sacra. In hyppolito suo: quæ Aesculapius Dianæ pcibus ad uitam deduxit: postq̃ ab equis distractus est appellatusq͡ uiribus:in aricio nemore seruãdum nymphæ ægeriæ commisit:ideo cautum ẽ:ut eq aricinum nemus nõ itrarẽt:qm̃ Hyppolitũ distraxerint. At melius uirgo:ab ætate & sexu patos ẽ:uirgo inqt uirgini fauere debuissꝫ. Paucos:nã diuturna febre uexata de salute desparat.

Hyppoliti fabula



Pertimui licet qdam addiderint multa carmina quæ in nullis codicibus reperiebant:puto tamen illa carmina non esse Ouidi.nã ex eadem officina exisse non uidentur: & ægrotantem puellã uerisimile breuiter respondisse:itaq͡ non interpretabor ea quæ dicta sunt:quæ tamen si quis uelit uidere:nõ



Pertimui: scriptumq͡ tuum sine murmure legi.
Iuraret ne quos inscia lingua deos.
Et puto captasses iterum nisi:ut ipse fateris:
Promissaꝫ scires me satis esse semel.
Nec lectura fui:sed si tibi dura fuissem:
Aucta foret sæuæ forsitan ira deæ.
Omnia cum faciam:cũ dem pia thura dianæ:
Illa tamen iusta plus tibi parte fauet.
Vtq͡ cupis credi memori te uindicat ira:
Talis in hyppolito uix fuit illa suo.
At melius uirgo fauisset uirginis annis:
Quos uereor paucos ne uelit esse mihi.

Langor enim causis non apparẽtibus hæret.
Adiuuor & nulla fessa medentis ope.
Quã tibi nũc gracilem uix hæc rescribere q̃q̃
Pallida uix cubito membra leuare putas.
Nunc timor accedit:neq nisi conscia nutrix
Colloquii nobis sentiat esse uices.
Ante fores sedet hæc:qd agã q rogãtib9 inter
Vt possim tuto scribere dormit ait.
Mox ubi secreti longe causa optima somnus
Credibilis tarda desinit esse mora.
Iãq uenire uidet quos non admittere dux est
Excreat:& ficta dat mihi signa nota
Sicut eram properans uerbã pfecta relinquo.
Et tegitur trepido littera cauta sinu.
Inde meos digitos iterum repetita fatigat
Quantus sit nobis aspicis ipse labor.
Quæ pereã si dignus eras:ut uera loquamur.
Sed melior iusto quamq mereris ero
Ergo te propter toties incerta salutis
Commentis pœnas doq:dediq tuis.
Hæc nobis formæ te laudatore superbæ
Continget merces.& placuisse nocet.
Si tibi deformis quod mallem:uisa fuissem.
Culpatum nulla corpus egeret ope.
Nunc laudata gemo:nũc me certãine uestro
Proditis & proprio uulneror ipsa bono.
Dum neq tu cedis:nec se putat ille secundũ.
Tu uotis optas illius:ille tuis.
Ipsa uelut nauis iactor quã certus in altum
Propellit boreas æstus & unda refert.
Cumq dies caris optata parentibus instat.
Immodicus pariter corporis ardor inest.
Nec mihi coniugii tẽpus crudelis ad ipsum
Persephone nostras pulsat acerba fores.
Iã pudet:& timeo q̃uis mihi conscia non sim
Offensos uidear ne meruisse deos.
Accidere hoc aliquis casu contendit:& alter
Acceptum superis hunc negat esse uirum
Ne ue mihi credas in te quoq dicere famam.
Facta ueneficiis pars putat ista meis.
Cã latet.mala nr̃a patent.uos pace mouetis
Aspera summota prælia plector ego.
Dicam nunc solitoq tibi me despice more
Quid facies odio? sic ubi amore noces.
Si lædis quod amas.hostem sapienter amabis

habent multum difficultatis:& quoniã sunt respon siua.¶ Ad præcedentem epistolam facile intelligun tur.Respondet autem Cydippe se præ timore non ausam fuisse legere epistolam Acontii uerbis clare p latis:ne iterum iuraret:sicut quando legit pomum: & dicit se fuisse in uoluntate non legendi nisi quod dubitauit ne diana magis irasceretur:quam dicit ni mium fauere ipsi Acontio:cum æquius esset quod sibi faueret:quia uirgo deberet fauere uirgini. ¶ Pet timui cum mihi reddita est epistola tua.¶ Sine mur mure:sine prolatione uerborum:sed tantum oculis & animo percurrens.¶ Captasses: decepisses. ¶ Vt ipse fateris:nam dixit promissam satis est te semel es se mihi.¶ Dura:aspera in non legendo scriptum tu um.¶ Sæuæ:iratæ.¶ Cum faciem omnia: in hono rem Dianæ:& præter ipsam.¶ Dempia thura:idest faciam ei sacrificia thure.¶ Fauet tibi plus iusta par te:idest plus æquo tuetur parte tuas. ¶ Vindicat te: facit uindictam pro te.¶ Vt cupis credi:quia tu dicis mihi quod hæc est causa quare ægroto dixit enim ipse dicendum tamen est hoc tu mihi crede quod ægra ipso nubendi tempore sæpe iaces.Consulit ip sa tibi.¶ Talis Hippolyto:non tantum fauit Hippo lyto suo:quem etiam secundum quosdam per Escu lapium a morte ad uitam reuocauit:ut Virgilius scri psit licet Horatius aliter dicat.¶ Talis:tam fauorabi lis.¶ In suo Hippolyto:pro in suũ Hyppolytum Ar chaismos sic Virgilius.Talis in hoste fuit Priamo. ¶ Melius:iustius.¶ Virgo:ipsa Diana uirgo. ¶ Fa uisset annis uirginis:mei Cydippes:quæ etiam sum uirgo.¶ Quos:annos.¶ Vereor timeo.¶ Ne uelit esse paucos mihi:quia timeo ne uelit me cito mori. Sed ne quis putet me prætermisisse eorum quæ se quuntur explanationem propter difficultatem:aut ignorantiam iocorum:exponam locum qui oium difficilimus putatur de quo a multis rogatus sum:q se uiros doctos frustra consuluisse dicerent quibus iam uiua uoce dixi quid sentirem.Is locus ẽ. Miror: & innumeris structam de cornibus Aram.Et de qua pariens arbore nixa dea est Aram structam de corni bus Aram Dianæ intellexit:quæ ita erat structa:quo niam ipsa est dea uenationis.cuius indicia sunt cor nua ferarum:aut de cornibus tantummodo ceruo rum factam intelligit qui sunt in tutela Dianæ: Ar bor de qua dea pariens est nixa:quæ sit ipse Ouidius aperte declarat lib.vi.metamor.his uersibus.Illic in cumbens cum Palladis arbore palmæ.Edidit inuita geminos lacona nouerca:arborem igitur palmæ & oliuæ significat:cui incumbẽs latona Dianã & Apol linem peperit:hoc autem in Delo fuit.

Hippoliti fabula

Loc9 emendates

Latonæ fabula

¶In heroidas hæc habuimus ut ad te q̃ emendatissi ma mitteremus:quæ ut in achademicis Varro:quo niam indocti: doctiq non forent probaturi: edere non dubitauimus.Cupimus enim iuidi. beniuoliq: qualescunq legant illi ut aliena ex merito siqua est laude rumpantur.Hi uero tecum meis uigilis & la boribus gratulentur.

FINIS.

Me precor ut ſerues: perdere uelle uelis.
Aut tibi iam nulla eſt ſperatæ cura puellæ.
 Quam ferus indigna labe perire ſinis.
Aut dea ſi fruſtra pro me tibi ſæua rogatur.
 Quid mihi te iactas? grati nulla tua eſt.
Elige quid fingas: non uis placare Dianam.
 Immemor es noſtri non potes illa tui eſt.
Vel nunquam mallem: uel nõ mihi tempore in illo
 Eſſet in ægeis cognita Delos aquis.
Tunc mea difficilis deducta eſt æquore nauis.
 Et fuit ad cœptas hora ſiniſtra uias.
Quo pede proceſſi? quo me pede lumine moui?
 Picta meæ tetigi quo pede texta ratis?
His tamen aduerſo redierunt carbaſa uento.
 Mentior ah demens. ille ſecundus erat.
Ille ſecundus erat: qui me referebat euntem.
 Quiq; parum fœlix impediebat iter.
Atq; utinam conſtans contra mea uela fuiſſet.
 Sed ſtultum eſt uenti de leuitate queri.
Mota loci fama properabam uiſere Delon.
 Et facere ignaua puppe uidebar iter.
Quam ſæpe ut tardis feci conuitia remis.
 Queſtaq; ſum uento lintea parca dare.
Et iam tranſieram Myconen iã Tenon & Andron.
 Inq; meis oculis candida Delos erat.
Quam procul ut uidi: quid me fugis inſula dixi?
 Laberis in magno nunquid: ut ante mari?
Inſtiteram terræ cum iam prope luce peracta
 Demere purpureis ſol iuga uellet equis.
Quos idem ſolitos poſtquam reuocauit ad ortus
 Comuntur noſtræ matre iubente comæ.
Ipſa dedit gemmas digitis: & crinibus aurum.
 Et ueſtes humeris induit ipſa meis.
Protinus egreſſæ ſuperis: quibus inſula ſacra eſt.
 Flaua ſalutatis thura: merumq; damus
Dumq; parens aras uotiuo ſanguine tingit.
 Feſtaq; fumoſis ingerit exta focis.
Sedula me nutrix alias quoq; ducit in ædes.
 Eramuſq; uago per loca ſacra pede
Et modo porticibus ſpatior modo munera regum
 Miror: & in cunctis ſtantia ſigna locis.
Miror & innumeris ſtructam de cornibus aram.
 Et de qua pariens arbore nixa dea eſt.
Et quæ præterea (neq; enim memini ue libet ue
 Quicquid ibi uidi dicere) Delos habet.
Forſitan hæc ſpectans: ante ſpectabat Aconti.
 Viſaq; ſimplicitas eſt mea poſſe capi.
In templum redeo gradibus ſublime Dianæ.
 Tutior hoc ecquis debuit eſſe locus?
Mittitur ante pedes malum cum carmine tali.
 Hei mihi iuraui nunc quoque pene tibi.
Suſtulit hoc coniunx. mirataq; perlege dixit.
 Inſidias legi magne poeta tuas.
Nomine coniugii dicto: confuſa pudore
 Senſi me totis erubuiſſe genis.
Luminaq; in gremio ueluti defixa tenebam.
 Lumina propoſiti facta miniſtra tui.
Improbe qd gaudes? aut quæ tibi gloria parta eſt?
 Quidue uir eluſa uirgine laudis habes?
Non ego conſtiteram ſumpta peltata ſecure.
 Qualis in iliaco Pentheſilea ſolo.
Nullus amazonio cælatus balteus auro.
 Sicut ab Hippolyto præda relata tibi eſt.
Verba quid exultas tua ſi mihi uerba dederunt?
 Sumq; parum prudens capta puella dolis?
Cydippen pomum: pomum ſchœneida cepit.
 Tu nunc Hippomenes: ſcilicet alter eris.
At fuerat melius: ſi te puer iſte tenebat.
 Quem tu neſcio quas dicis habere faces.
More boni ſolito ſpem non corrumpere fraude.
 Exoranda tibi: non capienda fui.
Cur cum me peteres: ea non profitenda putabas?
 Propter quæ nobis ipſe petendus eras?
Cogere cur potius: quam per ſuadere uolebas?
 Si poteram audita conditione capi.
Quid tibi nunc prodeſt iurandi formula iuris?
 Linguaq; præſentem teſtificata deam.
Quæ iurat mens eſt nil coniurauimus illa.
 Illa fidem dictis addere ſola poteſt.
Conſilium prudenſq; animi ſententia iurat.
 Et niſi iudicii uincula nulla ualent.
Si tibi coniugium uolui promittere noſtrum.
 Exige polliciti debita iura tori.
Sed ſi nil dedimus præter ſine pectore uocem.
 Verba ſuis fruſtra uiribus orba tenes.
Non ego iuraui. legi iurantia uerba.
 Vir mihi non iſto more legendus eris.
Decipe ſic alios: ſuccedat epiſtola pomo.
 Si ualet hoc magnas diuitis aufer opes.
Faciurent reges ſua ſe tibi regna daturos.
 Sitq; tuum toto quidquid in orbe placet.
Maior es hac ipſa molto (mihi crede) Diana.
 Si tua tam præſens littera numen habet.
Cum tamen hæc dixi: cum me tibi firma negaui
 Cum bene promiſſi cauſa peracta mei eſt.
Confiteor timeo ſæuæ Latoidos iram.
 Et corpus lædi ſuſpicor inde meum.
Nam quare quoties ſocialia ſacra parantur
 Nupturæ toties languida membra cadunt?
Ter mihi iam ueniens poſitas Hymenæus ad aures
 Fugit: & e thalami limine terga dedit.
Vixq; manu pigra toties infuſa reſurgunt
 Lumina uix moto corripit igne faces.
Sæpe coronatis ſtillant unguenta capillis.
 Et trahitur multo ſplendida palla croco:
Cum tetigit limen lachrymas mortiſq; timorem
 Cernit: & a cultu multa remota ſuo.
Proiicit ipſe ſuas deducta fronte coronas.
 Spiſſaq; de nitidis tergit amoma comis.
Et pudet in triſti lætum conſurgere turba.
 Quiq; erat in palla. tranſit in ora rubor.
At mihi uæ miſeræ torrentur febribus artus.
 Et grauius iuſto pallia pondus habent.
Noſtraq; plorantes uideo ſuper ora parentes.
 Et face pro thalami: fax mihi mortis adeſt.
Parce laboranti picta dea læta pharetra.
 Daq; ſalutiferam iam mihi fratris opem.
Turpe tibi eſt illum cauſas depellere leti.
 Te contra titulum mortis habere meæ.
Nunquid in umbroſo cum uelles fonte lauari.
 Imprudens uultus ad tua labra tuli?
Præteriti ne tuas de tot cœleſtibus aras?
 Atq; tua eſt noſtra ſpreta parente parens?
Nil ego peccaui niſi q̃ periuria legi.

Inqꝫ parum fausto carmine docta fui.
Tu quoqꝫ pro nobis:si non mentiris amorem.
Thura feras pro sine quæ nocuere manus.
Cur quæ succenset ꝙ adhuc tibi pacta puella
Non tua sit fieri ne tua possit agit:
Omnia de uiua tibi sunt speranda quid aufert
Sæua mihi uitam spem tibi diua mei:
Nec tu crediderís:illum cui destinor uxor.
Aegra superposita membra fouere manu.
Assidet ille quidem quantum permittitur ipsi.
Sed meminit nostrum uirginis esse torum.
Et quoqꝫ nescio quid de me sensisse uidetur.
Nam lachrymæ causa sæpe latente cadunt.
Et minus audacter blanditur:& oscula rara
Accipit & timido me uocat ore suam.
Nec miror sensisse notis cum prodar apertis.
In dextrum uersor cum uenit ille latus.
Nec loquor:& tecto simulatur lumine somnus.
Captantem tactus eiicioqꝫ manum.
Ingemit:& tacite suspirat pectore:meqꝫ
Offensam quamuis non mereatur habet.
Si mihi quod gaudes:& te iuuat ista uoluptas.
Si mihi ꝙ sensus sum tibi fassa meos
Si mihi lingua foret tu nostra iustius ira.
Qui mihi tendebas retia dignus eras.
Scribis ut inualidum liceat tibi uisere corpus:
Es procul a nobis:& tamen inde noces.
Mirabar quare tibi nomen Acontius esset.
Quod faciat longe uulnus acumen habes.
Certe ego cum ualui non dum de uulnere tali
Vt iaculo scriptis eminus icta tuis.
Quid tamen huc uenias:sane miserabile corpus.
Ingenii uideas bina trophæa tui.
Concidimus macie:color est sine sanguine qualem
In pomo refero mente fuisse tuo.
Candida nec misto sublucent ora rubore.
Forma noui talis marmoris esse solet.
Argenti color est inter conuiuia talis.
Quod tactum gelidæ frigore pallet aquæ.
Si me nunc uideas:uisam prius esse negabis.
Arte nec est dices ista petenda mea.
Promissiqꝫ fidem ne sim tibi uicta remittes.
Et cupies illud non meminisse deam.
Forsitan & facies iurem ut contraria rursus.
Quæqꝫ legam mittes altera uerba mihi.
Sed tamen aspiceres uellem:prout ipse rogabas.
Et discas sponsæ languida membra tuæ.
Durius & ferro cum sit tibi pectus Aconti.
Tu ueniam nostris uocibus ipse petas.
Ne tamen ignores ope qua reualescere possim.
Quæritur a Delphis fata canente deo.
Et quoqꝫ nescio quantum nunc uaga fama susurrat.
Neglectam queritur testis habere fidem.
Hoc Deus & Vates:hoc & mea carmina dicunt.
At desunt uoto carmina nulla tuo.
Vnde tibi fauor hic:nisi quod noua forte reperta ē.
Quæ capiat magnos littera lecta deos:
Teque tenente deo nomen sequor ipsa deorum.
Doque libens uictas in tua uota manus.
Fassaqꝫ sum matri deceptæ fœdera linguæ.
Lumina fixa tenet plena pudoris humo.
Cætera cura tua est:plus hoc quoqꝫ uirgine factum
Non timuit te cum ꝙ mea charta loqui.
Iam satis inualidos calamo lassauimus Artus.
Et manus officium longius ægra negat.
Quid nisi quod cupio me iam coniungere tecum.
Restat ut ascribat littera nostra uale.

FINIS.

AD FRANCISCVM ARAGONIVM FERDINANDI REGIS NEAP.F.



Domitius Francisco Aragonio Salutē Mirificum est studium meum Francisce & uoluntas quædam egregia in eos qui de se spem aliquam probitatis & indolem præbent neqꝫ ullum finem facio cogitandi de iis quæ ad eos uel iuuandos uel ornandos ptinere arbitror. Quod cum de omnibus facere soleo. tamen me id in primis debere existimo iis qui uel populis aliquando præfuturi sunt:uel nationum clientelas habituri. Video enim platonē philosophorum:ut ille ait:Deum:quom de ciuium suorū educatione multa sapienter eloquentissimeqꝫ præcepisset. Vnumqꝫ iuuentutis moderatorem compluribus satis esse monuisset:in filiis regis quattuor educationis magistros requisiuisse moribus & doctrina insignes. Nimirum maiore cura censuit Plato formandum:quod multorum oculis aliquando exhibiturus erat. nam bonus princeps tam omnibus cōis est : quā lex sanctissima & æquabili ciuiū societati accōmodata. Incredibilem tu regis potētissimi filius de te expectationem concitasti:& quom ista ætate ueluti in tenellis arboribus. Floribus contenti esse soleamus tu nobis iam formatos uirtutum fructus produxisti:In quo plane declaras te paternæ gloriæ magnitudinem & splendorem nulla omnino ex pte ignorare:quom ad eam uel assequēdā:qđ optabile est:uel supandam id quod ipse fortasse cupiat. nos certe uix sperare audemus:tātis iā famæ laudumqꝫ p̄sidiis te compares & cōtendas. Hæc cū ex aliis accipio tum ex Curelio Militiaqꝫ amptissimi diuiniqꝫ principis Cardinalis tui neapolitani necessariis. Hi enim siue quod domi te sæpe audiāt:siue quod in te p̄cipuā immortaleq̄ꝫ obseruātiā contulerūt: de te mecū & frequēter & honorifice loquunt:in primisqꝫ de lraꝝ studio: Quo in genere quom ab ineunte ætate uersatus sim statui esse cum instituti mei:qđ initio ꝓposui:tum susceptæ de te opinionis aliquid mittere:qđ p æstatē in tua ista fœlici cāpania aliquādo leges. Non tam qdem qđ hæc boni principis aīum formare possint:quā relaxare. Scio. n. placere iis:quos tecum habes ut uel lusibus aīum interdū:grauiorūqꝫ studioꝝ curā remittas. Vbi uero tu:aut libentius uelis conquiescere:aut honestius possis quā in litteris habes nihil. Quod ut:neqꝫ hoc tēpore alienum uideat:neqꝫ ætate tua:efficere studui itaqꝫ accipies a Domitio tuo hāc elucubratiunculā in Sappho Ouidii obscurioraqꝫ Propertii loca:in quibus si quid præterea desiderabis dabis operā ut sciā. Ego. n. tā libenter pficiā:q̄ studiose incepi. Simul agnosces ciuē tuum papinium poetam quē proximis uigiliis oībus pristinæ dignitatis famæqꝫ ornamētis restituendū curaui. Vale ex Vrbe.

Adagium Platonis

DOMITIVS SAPPHO OVIDII.

Epistolæ argumentum



Allias Methymneus nulla lucubratione nobilior fuit q̃ interprætatione poematum Alcei & sapphus tanta erant æstimatione eius mulieris scripta: quod Papi. in patris epicœdio satis testatus est: cum eam locauerit inter antiquos uates & Stra. rem mirabilem eam appellet: nullamq; in poetice cum ea conferri posse arbitratur dederunt quidem operam poeticæ præter hanc tres corynne de quibus in syluarum commentariis scripsimus: Erynna quæ concubina Sapphus fuit: ut Eustachius scribit ea Lesbia: ut alii putant thodia: uel Teia poema composuit lingua Dorica tercentum uersibus opus absoluit quorum dignitas cum Homero contendit in eam illud epigramma græcum editum est. λεσβιον ιρημμνσ τοδε κηριο μα αυτομιρδονα δε λυεκμουσ εωικὶ ρρομε ρονμελῖτυ theão præterea mulier locris lyrica fuit: & mœro: quæ hymnum in neptum composuit: & Carixena & praxilla de Sappho hæc suidas apđ græcos: Sappho simonis: ut alii putant. eumeni: ut alii Erigii ut: alii ecripti: ut alii: semi: alii camonis: Etarchi alii nonnulli scamandromyni: quibus astipulatur Herodotus matre cleide: Lesbia ex eresso: lyrica nata quadragesima secũda olympiade quo tempore & Alcæus & stesichorus & pythacus: tris fratres habuit: larycum: Caraxum: eurygium cercyllæ uiro andrio ditissimo nupsit: cui filiam peperit cleida nomine: amicas tris: attbidem tælesippam megaram habuit quibus ad libidinem usa dicitur: Discipulas: anagoram: milesiam: Cõgilam lophoniam eunicam salaminiam: scripsit libros lyricos nouem prima plectrum reperit scripsit epigrammata: Elegias iambos & nænias: Sappho lesbia ex mytilenæ. psaltria hæc amore phaonis mytilenæ ex leucade se deiecit. nonnulli huic carmen lyricum tribuunt: hæc suidas græce huius Poemata lasciua fuisse indicat Ouidius lesbia quid docuit Sappho nisi amare puellas: & in arte amãdi: nota sit & Sappho. Quid enim lasciuius illa: Horatius uiuuntq; commissi calores æoliæ fidibus puellæ uiro cercylla mortuo & cleide filia superstite relictarũ amorem phonis incidit: quod Plinius herbæ tribuit. xxii. naturalis historiæ: ubi decentum capita ita scribit portentosum quod de ea traditur: radicem eius alterutrius sexus similitudinem referre rara inuento. & si uiris contigerit mas amabiles etiam fieri: ob hoc & phaonem lesbium dilectuum a sappho: multaq; circa hanc non magorũ solũ uanitates: sed et̃ pythagoricorũ. hæc Pli. q̃uis mendose in nõnullis codicibus ita scriptũ sit ob hoc phaonẽ & lesbiũ dilectos Sappho: sed ita legẽda sũt uerba Pli. ut nos recitauim⁹: iterũ. n. dilexit phaonẽ mortuo uiro: ut et̃ Plau. ait: similiter nulli mortali scio obtigisse hoc: nisi duob⁹ tibi phaõi lesbio græco deniq; epigrammate ab antipatro sydonio tanquam decima musa ornatur. poemata illius extãt nulla. epistola hæc Ouidi. est aliis heroidum inserta. quod in corynna sua testatur ad macrum scribens cum heroidum nomine se ad uiros scribere ait: quodq; tenens strictum Dido miserabilis ensem dictat & aoniae lesbis amica lyræ: & cum nomine uirorum epistolas finxit Sabinus poeta phaõis quoque nomine scripsit ad Sappho. de quo Ouidius. Quam cito de toto rediit celer orbe sabinus. Scriptaq; diuersis rettulit ille locis: & paulo post. tristis. ad hypsiphylem ab Iasone littera uenit. Dat notam phœbo lesbis amica lyram: idest accipit etiam litteras phaone Sappho eum non rediturum: quare se de leucade deiecit atq; ita amore liberata lyram dicauit phœbo quam uouerat. nam ita scripsit. inde chelim phœbo communia mũera ponam. & subea uersus unus & alter erit. hæc autem epistola ab Ouidio composita affectus qui mitiores sunt copiosius exprimit. quam ulla alia. nam eam locupletauit poeta & poematis Saphus. quæ mollissima sunt. ut etiam de Homero multa transtulit. & ex Odyssea in Penelope. & ex iliade in Briseide tantum autem abest. ut hãc epistolam putem a Sappho scriptam. ut etiã statuam inseri oportere epistolis Ouidius: & statim locandam post didonem. nam eo ordine poeta scripsit siquidẽ eius uersibus credimus. Pauloante a nobis recitatis. sed cum aliis mollior esset uarietateq; blandiretur. dum seorsum a nonnullis ediscitur scribiturq; sola. libelli nomen meruit & auctoris fidem inuenit mulieris lugentis. cum lachrymas & amãtis decorum omni ex parte impleat. de huius saltu ad leucada. de charaxi amore in rhodopem. suis locis dicemus. interea illud obseruandum est. partes lasciuiores & impudica uerba huic attribui. nam supra muliebrem conditionem in amores ardebat. cum non modo uirum perdite amauerit. sed aliarum quoq; mulierum tribas fuerit: hoc est insultando illas fricaret. nam τρίβειν fricare. ẽ quod apud Iuuenalem & Martialem diximus & ab Horatio mascula sappho appellatur: ea de causa: quamuis porphyrio eum locum interpretans ambigendo scribat masculam dici uel quod operam poeticæ dederit quod est uiri. uel quod tribas fuerit: quod & ipsa ingenue fatetur: q̃uis mutatis amicarum nominibus: nam quas amauit præcipue. tres fuerunt athis. tælesippa. & mergara: sed de his suo loco. phaon in Siciliam discesserat puella amoris ignibus incensa & plane ardens. cum ab illo se sperni uereretur. statuit etiam capitis periculo furorem lenire demisso corpore ex leucade. sed antequam illuc accedat. per inconstantiam muliebrem tentans quod desperauetat hac epistola eum reuocare studet faciẽs absenti inuidiam suæ conditionis & calamitatis. quam omnibus incommodis miserabilem ostendit. dum & uoluptates omnes se abiecisse scribit phaonis causa. in tanto dolore carmen non succurrere se ludibrio esse fratri filiam paruam superstitem. deusq; omnes misericordiæ angulos excutit. non sexus: non fortunæ mutatio non habitus. non rerum omnium desperatio. non quicquid mite est & mouet præmittitur.

Sapphus uita

Solinus poeta q̃s edidere epistolas

Sapphus mors



SAPPHO PHAONI.



Vnqd ubi aspecta est studiosæ littera dextræ
Protinus ē oculis cognita nostra tuis.
An nisi legisses auctoris noīa sapphꝰ
Hoc breue ne scires unū mouet opus:
Forsitan & quare mea sint alterna requiris
Carmīa: cū lyricis sim magis apta modis.



Vnqd ubi aspecta est. Principiū aūt epistolæ īterrogationē hēt: & qdē figuratā. nā instādi aliqñ gr̄a īterrogamꝰ: ut quousq; tādē abuteř patiētia nr̄a Catilina: ñ .n. illic Ci: īterrogat ut sciát: sed ut ita acrius urgeat īterrogamꝰ ēt qđ negari ñ possit: aut ubi rñdēdi difficilis ē rō: aut īuidiæ gr̄æ: ut illud Medeæ apđ Senecā. Quas peti terras iubes: aut miseratiōis: ut illud Sinonis. Heu q̄ me tellus inqt q̄ me æquora pñt accipe. Deniq; multis figuris īterrogamꝰ hæc āt sapphꝰ īterrogatio ironiā quādā suboñdit & infensa phaonis crudelitati sui obliuionē expostulat: atq; accusat nihil .n. aliud significāt q̄ttuor primi uersus nisi se iā deseri: dū ambigūt an statī ille agnouerit lr̄az: an nescierit nisi legisset nomē: qđ .s. exciderat. ¶ Lr̄a studiosæ dextræ: doctrinā suā īdicat: cū īqt uideris caractes tā studiose: & docte formatos: an cognouisti eē epistolā a me. Studiosæ: studiosi bōi dñr & lr̄is eruditi: mihi adeo late pateř uř ut diligētē in suo gñe artificē significet: studiosum librariū pictorē. atq; id gēus. Sapphꝰ auctoris: id ē nisi legisses me esse eā q̄ mitteret epistolā: nā ita inscripta erat Sappho Phaōi: Pœnitꝰ ignorabas a quo mittereř. Auctor nō ē q tm̄ facit: sed q prīceps ē: & primꝰ iubet ut aliqd fiat. multaq; fieri pñt ab aliquo alio tñ auctoř q nihil ī his agat: ide illđ apđ Liuiū freq̄nter ut p̄res fiāt auctores: ut pinde accipiāt ac si ipsi iussissent. & ad militiā trāslatū auctorare format: qđ ē eligere ī militiā: ex eo tractū q̄ nisi īperatores senatu auctore bellū gererēt triūphū nō merebāř cū aūt illis auctoribꝰ bellū gerebāt q̄si auctoratu ab illis nauabāt operā: & miles auctoratꝰ ab imperatore ei operā p̄stabat. receptꝰ .s. ī mūera militaria: & impatoris fide. Inde exauctorare diminuere ē: & auctoramētū sigñat illā ascriptionē simpliciter. Dabūt ueniā māes Laurētii ñ .n. uideo q̄re ille auctoramētū p stipēdio accipiat: & aui de hoc agere uidear: nō resellā oīa illiꝰ testimōia: unū illđ satis ñ mō īfirmū ē p illo sed p nobis firmissimū qđ ex qntiliani declama. affert nec difficilē sane. sub illo p̄ferti auctoramēto missionē hūisset: sed uoluit gladiator uiuere. dicat obsecro an auctoramētū illic p stipēdio accipiař. nō .n. gladiator illic faciebat stipēdiū: sed p̄stās operā uicariā obiiciebař arenæ. hūisset iqt missionē sub illo p̄ferti auctoramēto .i. cū ita eēt ascriptꝰ ī gladiaturā nā p altero eū accepat mūerariꝰ ut pāa ei uidereř futura iactura si iuuēi missionē dedisset. Auctorat ergo impator militē cū eū ascribit. nā qcqd deīceps agit miles auctoratꝰ ad īpatorē refeř. cui uictoriā parat. Ita qcqd ex liuio ille affert ex Sene. ad hāc sn̄iam nr̄az deduciř: ut ī li. nr̄az obseruationū oñdimꝰ. ¶ Sapphꝰ gēitiuꝰ græcꝰ ē. Fabiꝰ qdē ī p̄io īstitutio. ita scribit. Nūc recētiores īstituerūt græcis noibꝰ græcas declinatiōes potiꝰ dare: qđ tñ īpm nō sp fieri p̄t: mihi āt placet latinā rōnē seq quousq; patiř decor. Neq; .n. iā calypsonē dixerī. ut Iunonē q̄q̄ apđ antiquos cæsar utiř hāc rōne declinādi: sed auctoritatē cōsuetudo superauit. In cæteris q̄ poterūt utroq; mō nō īdicēter efferri. q græcā figurā seq maletñ latie qdē: sed citra rep̄hēsionē lo

Qua de cā īterrogamus & quo nā pacto īterrogatio fiat

Auctor qs nam sit

Miles auctoratꝰ qs

Auctoramētū qd

Locꝰ enodatus

Latinā declinationē seq debemꝰ quo ad decor patiatur

quęf qbus ex uerbis dicim⁹ cæsarē fuisse dicturū Sapphōis potius q̄ Sapph⁹: sed tñ hoc nō indicēter afferti sentit Qui. ut ionē legis apd' Plau. qđ grāmatici quoq; nři obseruarūt. Carmīa mea alterna. elegiaca nā alter nis nūeris succedūt heroicis: i qb⁹ claruerūt apd' græcos Callimach⁹: philetas: Alexander: ætholus: Antimachus: Calinus: Mineruus. Tyrtheus Lacedæmōius: īstituti elegi primū defiendo desyderio mortuorū: mox ad amores traducti: sed nomē tñ retinuerūt a miserabili cātu: quē oli fundebāt: nā e est miserari. Lyricis modis: nā & si elegiā attigerat: aliqñ Sappho tñ liricis nūeris p̄stabat. De lyricis aūt poetis & carmine requireq̄ elucubrauimus pauloante in ultimo siluarum.

Flēdus amor meus est: elegia flebile carmen:
Nō facit ad lachrymas barbitos ulla meas.
Vror: ut indomitis ignē exercentibus euris
Fertilis accēsis messibus ardet ager.
Arua phaō celebrat diuersa typhoidos ætnæ:
Me calor ætneo non minor igne tenet.
Nec mihi dispositis iūgā quæ carmina neruis
Proueniunt: uacuæ carmina mentis opus.
Nec mihi pierides subeūt: driadesue puellæ:
Nec me thespiadum cætera turba iuuat.

¶ Flendus amor: rōnē affert q̄re a lyricis ad elegos trāsierit. ait. n. argumēto opis se ipelli. possem īqt lyricis amores ēt icludere: sed lachrymis ñ cōuenit: q. b⁹ elegia manare solet. ¶ Elegia flebile: carmē ambitus ē recurrētis i se syllogismi. Tu iqt fortasse q̄ris q̄re scribā elegos: amor meus deflēdus ē. Elegia ē carmē flebile ppea nūc mihi magis cōuenit quā lyricū elegi uerbū ñ placet. frigidū. n. ē elegia rōne syllabæ nō ōndif: cū eodē iure alibi defendaf. Oui. i corina: Venit odoratos elegia nexa capillos: & alibi: Flebilis idignos elegia solue capillos. ¶ Nō facit: nō satis ē nec cōuenit. ¶ Barbitos: esychius uerbo⁊ græco⁊ iterpres docet barbitō eē gēus citharæ lyricæ: uel ipsam lyrā. pollux locat eā iter istr̄a q̄ manu pulsanf. Stra. uero autor ē nom̄ eē barbaro⁊: nā q helycōa musis cōsecrarūt thraces fuerūt & antiq uates: Ephorus: Orpheus: Museus: Thamyris: q Baccho itē Asiā consecrarūt in idiā usq; barbari fuerūt. uñ mula musica instr̄a barbaris noībus designanf: ut nablia: sambuca: magades: barbitos. ¶ Barbitos. i. ullū carmē lyricū: uario aūt genere pferf masculino ab Horati. Age dic latinū barbite carmē lesbio primū modulate ciui. Fœminio ab Ouidio hic: neutro ab aliis. multis chordis fuisse indicat Theocritus q eā πολυχορδον appellat. ¶ Ager fer. plenus segete. ¶ Ardet: ardere solet. ¶ Exercētib⁹: diuersas in ptes iactātibus Phaō. nomē liberti neroniāi cuius meminit Trāquil. Phaō lesbius: īsignis formæ delitiæ sapphus: carmīe tm̄ amicæ nobilis. ¶ Celebrat: tenet & colit. ¶ Aetnæ: ætna mōs siciliæ notissimus: sortitus nomē ab ætna heroe ut Castor scribit numie loci cuius filiū leucrus qdā tpibus Tybe: se pfessus loca finitima latrociniis īfestauit: sed Romā ductus pœnas dedit: Catanertē oppidū siciliæ ætna olim dicebaf: q nomē incolis expulsis hierō rex dedit. de mōte nūc itelligit: sub quo thyphœū fulmīe ictū esse poetæ fabulanf. Vir. illic dixit eē encheladū siluis: typhœū sub marme īsula cāpaniæ ponit. nō ardenter sortita typhœū marme. Luca. Cōditus marmes æterna mole thyphœus. Idem Ho. Sed libet hoc loco ambigere de nřis scriptoribus: q ubi Ho. dixit αριμοίς. i. in rimis arimos pnunciās nři coniunctū p̄positione. flexerunt. marimē usurpātes. Ho. uero de īsula cāpaniæ intellexisse: uel ille locus Plinii idicat Ho. marime dicta græcis pythecusa nō a simiarū multitudine ut aliq existimauere: sed a figulis doliario⁊ nimi⁊ id designās: qđ Stra. scri. his uerbis de typhœo loquēs rex arimis ubi stratū dicūt eē typhœa. Quidā hāc fabulā i sicilia fingūt: quidā pythecusis: p̄serti q simias dicūt arimos ab ætruscis uocitari: pyndarus certe i sicilia: ut ēt Oui. scri. typhœum excruciari ait his uersibus. Illū ætna uinculis fortissimis artat imēsum pater cētimanūq; typhœū. Typhō uero pr̄ harpyta⁊ fuit: ut ē apud Vale. flac. Typhoidos: forma patronimica ē a uoce græca deducta: τυφοῦ unū typhōides & typhōis formaf. ¶ Euris in domi. uehemētib⁹ & ferocib⁹. ¶ Arua diuersa: remota & pcul posita. ¶ Nec mihi dis. ner. cōcinatæ cytharæ in q̄ oli q̄ttuor erāt nerui. Sed Terpāder lesbi⁹ septē cōposuit octauā Symōides nonā Timotheus. Inde illud disticō i Terpādiū. Hos tibi mutari corda⁊ q̄ttuor uuluā. Noua p septē modulāur caria neruos. ¶ Iungā: iūgā cū sono cytharæ Amphiō āt prius cū cātu cythara usus dicif antea thamyras sine uoce. q aūt simul canūt cū cythara psallocitharistæ dñr. ¶ Nec mihi pie. hunc locū multi negligēter fortasse legunt: cū tamē enarratiōe indigeat. hunc aūt sensum ego eē arbitror. cū sappho ostendere uelit se ad carmē nō moueri ulla ex his causis qbus olim solebat. triplicē canēdi cām ait sibi fuisse: aut cū furore poetico agereť: aut cū relaxās aīum in siluis sine curis uagaret iter dryadas & hamadryadas: aut cum puellis quas amabat blandireť: q̄ sibi thespiadū & musarū istar erāt. nūc inqt nec pierides subeūt. i. furor poeticus. ¶ Nec dryades. i. nec relaxatio aī in siluis inter dryades puocat me ad carmē. ¶ Nec cæte. turba thespiadū: nec amicæ: q̄ tertia & reliqua carminis cā mihi erant iā exhilarant: aut delectāt: atq; ita oīs canēdi rō mihi periit. ¶ Pierides: græ. fabulosiora quædā de hoc noīe tradiderūt. Strab. uero hystoriā secutus ita scri. nā id planū ex locis in qbus cultæ sunt musæ: piera. n. & olympus: & pipla & lebetrū quondā loca fuere thraciæ: & mōtes quos nunc macedones possidēt: quiq; musis helicōa cōsecrarūt: thraces fuerūt. ¶ Thespiadū: thespias prius inqt Stra. nobilitauit cupido praxitelis op⁹ ab eo sculptū dono uero cōsecrauit thespiēsib⁹ glyceriū meretrix: in quo pl⁹ apd' me ualere pausaniæ auctoritas: q phryne id dedisse affirmat. ut in cōmēta. silua⁊: recitauim⁹: cū p̄sertim uersu græ. uulgatū φρυλητον τερὸε ναξθειο θες Τιξι,στυ Τιε Τεκνωμ de quo Pli. ita scri. xxxvi. natu. histo. de praxitele tradēs eiusdē ē cupido obiect⁹ a Cicerōe uerri ille: pp quē thespiæ uisebāf. nūc octauiæ scolis polit⁹. tres āt fuisse musas tm̄ scribūt nōnulli qb⁹ Varro assētif: is. n. tradit ea⁊ simulachra multiplicata fuisse qđ in ancilib⁹ accepim⁹: atq; ita hītas eē nouē. Homerus certe: & Hesiod⁹ huic nūero adstipulanf home. numerū tm̄ nouē pferēs: Hesiodus uero addens singularū noīa. Acmeō poeta cœli & terræ filias putauit: alii iouis & memoriæ: nobili certe pictura fluuius nobilior Roma eas transtulit ambracia.

Qui apd' græcos in elegia claruere & uñ nomē traxere elegi

Loc⁹ enodatus

Barbiton qd sit & cui⁹ gñis

Qui sacrarūt helycōa ipsis musis

Phaones alii q fuerint

Aetna mōs qui ubi & uñ nomē traxit

Loc⁹ enodatus

Aetna oppidū q & ubi fuerit

Marime siue pythecusa q̄ sit & ubi locorum

Typhon q fuerit

Qui cytharæ neruos composuere

Quis prim⁹ cythara usus fuerit

Psallo cytharistæ q sint

Pierides q̄ & unde dictæ

Olimpus pipla & lebetrū q̄ sint & ubi locorum

Tespias q fuerit

Loc⁹ enodatus

Musæ quot fueř

ANTO. Tribades q̃ sint

¶ Vilis amythone: ingenue: hic fatet̃ se tribadẽ fuisse & ĩpudice amasse nõnullas de quarũ nũero dissentit ab eo qđ scribit suidas. ille. n. tres fuisse scribit: qb⁹ ad libidinẽ usa dĩ Sappho thelesippã: megarã: athidẽ: sed duarũ noĩa mutant̃: quas hæc appellat amytonẽ & cydno: ille thelesippã: & megarã de tertia cõuenit. Nã ab utroq; atthis dĩ: quãuis p mẽdã sit iuersum. nos uero emẽdãtes ita legimus. Nec grata ẽ oculis atthis ut añ meis. nã si ita leges. Nec grata est oculis athios añ meis. & nomẽ puellæ deprauas: & nullũ colligis sensum. ¶ Aliæ cẽtũ: mille cẽtũ & sexcẽta sæpe pro ĩfinito numero accipiunt̃. Cice. ad Atticũ scribẽs sexcẽta accepit p infinito mille: alii scriptores poetæ. ps̃ertim centũ hoc loco Sappho: nam nõ centũ: sed multas habuit puellas lesbias. qbus non ad libidinẽ utebat̃: sed eas erudiebat cythara. ex qbus tres claruerunt in primis eius discipulæ: anagora milesia: gongyla colophonia eunica salaminia: ut ex suidæ monumẽtis añ recitauimus: aut eas ĩ quotidianã cõsuetudinẽ & familiaritatẽ accepat. Horatius: Et popularibus gaudẽte Sappho puellis. oĩo ita ĩtelligẽdũ est añ noĩatas cõcubinas fuisse sapphus: q̃s uero nunc designat fuisse discipulas: & sine ĩfamia fuisse amatas. ¶ Sine criminone: sine criminatione: & repræhẽsiõe: qua nõ caruit ĩ illis tribus: hic oñdit se de popularibus suis ĩtellexisse. ¶ Improbe: dicimus ĩprobũ non tm̃ malũ sed nimis auidũ: nec contentũ ẽt re ĩmodica. ¶ Improbe: qui nõ contẽtus es tãto amore meo. ¶ Vnus habes:

Sapph⁹ discipulæ q̃ fuerint

Improb⁹ qui sit

Vilis amithone: uilis mihi candida cydno:
Non oculis grata est atthis ut ante meis.
Atq; aliæ centũ: quas hic sine crimine amaui:
Improbe multarũ quod fuit unus habes.
Est in te facies: sunt apti lusibus anni:
O facies oculis insidiosa meis.
Sume fidẽ & pharetrã: fies manifest⁹ apollo:
Accedant capiti cornua: bacchus eris.
Et phœb⁹ daphnẽ: & gnosida bacch⁹ amauit.
Nec norat lyricos illa uel illa modos

solus possides. ¶ Quod fuit multarũ. i. affectus meos amatorios: quos in multas puellas dispensauerã pudice alias: alias impudice amãdo: in te unũ cõtuli. & quod multis satis erat: tibi uni esse nõ potuit. ¶ Est in te facies: ætate & forma amabilis quispiam esse põt qđ utrunq; cum in phaone sit lasciua Sappho formam & faciem tm̃ suspirat. ¶ Anni apti lusibus: ludos publicos dicimus numero multitudinis & spectacula: ludus numero unius pro excitatione gymnastica: ut ludus palestræ. ludus pilæ: deniq; ludus dicit̃ cum multorũ conuentus ab uno erudit̃ præceptore: ut ludus gladiatorius: ludus litterarius. lusus uero ad uoluptatem comparati sunt sine ulla arte. & puerorũ proprie dicunt̃. contra ubi ars est & præmium ludus appellatur: ut ludus aleæ quasi in ludo a præceptore traditus certa disciplina: Fabi⁹. Nec me offenderit lusus in pueris. est & hoc signum alacritatis. ut inqt & formosus es: & ea ætate qua lusus non aspernat̃ ut propterea sis etiam iucundior. ¶ O facies: cum duo proposuerit iucunda in Phaone alterũ quo magis alliciebatur repetit: & ingemiscendo auget alibi Ouidi⁹. O facies oculos nata tenere meos in arte aũt amandi lusus inesse oportere ostẽdit. Ludẽdo sæpe parat̃ amor. ¶ Fidem: idest cytharam: fides aũt proprie cytharæ neruos significat. sed pro cythara accipit̃: ut etiam a Papi. Tentat audaci fide mantuanæ gaudia famæ fidicula item neruus est: sed proprie quo ad tormenta utebant̃. pro neruo simpliciter Tranquillus in Tiberio ueretris diligatis fidicularũ simul urinæq; tormento distenderet. eam. n. colligationem Tiberius ad supplicii acerbitatem excogitauerat. Apollo aũt lyram a Mercurio accepit: unde etiam ad amphiõem peruenit horati. Mercuri nam te docilis magistro mouit amphion lapides canẽdo. ¶ Et pharetram: nã hæc duo insignia sunt apollinis. ¶ Accedant capiti cornua Bacchus eris. Cur bacchus cornua gestaret: & cũ his pingeret̃ unus. Diodo. ex oĩbus scriptoribus. quos legi: probabiliorẽ ex historia tradidit rõnem. ita. n. in quarto historiarũ scribit. Traditur hamon galea in bellis usus: cuius insigne fuerit Arietis caput. sunt qui ipsum dicant in temporibus paruula habuisse cornua: propterea filius eius Bacchus eodem fuisse aspectu: posterisq; traditũ deum. hunc cornua gestare: unde & bacchæ. κερουχο enim. i. cornigeræ dicunt̃: qđ numinis personam imitantes cornua sumebant. ¶ Et phœbus daphnẽ: & si inqt formæ dignitate accedis ad bacchũ & apollinem: tamẽ non sum a te spernenda. Nam uterq; deus puellã amauit me inferiorẽ. Daphnen Ladonis ut amphonius scribit filiũ: ut nostri aiunt pœne ut parthemius in uolumine. qđ de amantibus cõpositum est: amyclesi filia fuit. Sed ne per uim deus stupraret: Iuppiter in laurũ conuertit: quæ arbor iccirco apollini grata esse existimatur quoniã ut scribit Plinius in parnaso monte spectatissime uireat: unde apollo daphnites apud syracusanos colebat̃: ut Esychius refert. Daphne oppidũ Siriæ: ut refert Strabo. Daphnen præterea amauit Leucippus de nomai filius: ut scribit Pausanias: q̃ cũ habitu muliebri cognitus in uenatione sequeretur: proditus est sexu ad ladonem: dum lauaretur & necatus a uirginibus. ¶ Et gnosida: gnosus urbs Cretæ in plano sita ambitu triginta stadiorũ emporium habuit Heraclium: creatusq; antea appellabat̃ a prælabentis fluuii nomine: regia minois patris ariadnes quæ rapta est a Theseo. cui lopionem & Staphilũ peperit ut nõnulli scribunt & ne fabulosa diu consecter. locum tantum Plutarch⁹. male in latinum conuersum emendabimus: ne aliquis litterarum græcarũ ignoratione testimonium ex eo scripto accipiens: falsa aliquando & ridicula pronunciet: quod multis accidisse uideo: ubi in Theseo & Ariadna omnem græcorum scriptorum turbam citat. atque ita ait. αιλλιύ γαρ αυτον λόμαζει ερωσ πανοπηιλοσ ελεγεσ. quem locum ita latinum facere potes: Graius enim eum domabat amor Panopeidos eleges: hunc autem uersum ex Hesio. pisistratum exemisse ait Nereas megarensis quemadmodum contra euocationi manium homericæ idem inseruit. Perithoum. Theseumque deorum iustissimam prolem. ut id gratificaretur atheniensibus: quum autem hæc ipsa uerba quidam transtulerit: plane cognosces si aliquando Thesei uitam in manibus sumes: ubi ita scriptum reperies grauiter. n.

Ludi multiplex significatũ

Fides qđ proprie

Fidicula quid

Cur cornua bacch⁹ gestauerit

Bacche q̃re cornigere sint dictæ

Daphnis fabula

Daphne oppidũ ubi locorum sit

Daphnis alteri⁹ historia

Gnosus urbs ubi locor̃ sit & qđ ipi⁹ emporiũ

Loc⁹ plutarchi enodatus

amores ægelidis Theseus excutiebatur:hoc uerbum ut nerea megarensis refert ab hesiodo pisistratus remouit quemadmodum alias homeri funeralia inuadens Theseũ:pirithoũq; deorũ generosam plem exemit ut atheniẽsibus ré gratã cõficeret:omitto hiãtem cõpositionẽ:uerba inculta.nõne sensum totum inuertit: quõ cõtraria trãstulerit:omitto infinitos pœne illius errores cũ in hac uita thesei:tũ in aliis:nõ.n.eũ accusabo quẽ nolo nominare:tu auctoré agnosces:si inspexeris indicẽ a quo thesei uita traducta sit.sed ut ad amorem bacchi & ariadnæ redeamus omittamusq; multa q̃ Plutar.scri.Diodo.tradit Theseo eam reliquisse in naxo admonitum p somnum & quidẽ minis a Baccho: ut ea dimissa inde abiret:bacchũq; eã tulisse in mõtẽ q̃ appellat̃ dryos:naxon insulã prius strõgylem dixerunt:antea diã dictã cũ ducẽtũ annis tenuissent thraces:cares deinde occuparunt ex lamia aduecti: qbus naxus polemonis filius imperans pro dia a se naxõ nuncupauit.Stra.diam appellat.Oui.diæ telluris ad horas.alibi.Qua breuis æquoreis dia refertur aquis. ¶ Modos lyricos:formæ dãna doctrina emendat q̃ potissimum gloriat̃. ¶ Pegasides: de pegaso & musis lege quæ luculentissimæ dictauimus in eum uersum Oui.Pegasis œnõe phrygiis celeberrima siluis: cum superiori anno heroidas pfiteremur. ¶ Dictãt: nam musæ mihi scribenti dictare carmina uidentur dictare autẽ est enunciare quod alius excipiat. unde dictata non in litteris tãtũ sed in aliis quoq; artibus appellamus:ut illud peragit dictata magistri.& gladiatores meditant̃ dictata lanistæ. frequentatiuum aũt est a dico.nam quæ docemus sæpe inculcamus. ut penitus excipiant̃ & ediscant̃.

Ariadnes' historia — Dryos mõs ubi — Naxos insula qbus noibus appellata fuerit & q̃ eã tenuer̃ — Dictar̃ qd signat & uñ emãet

At mihi pegasides blãdissima carmina dictãt:
Iam canitur toto nomen in orbe meum.
Nec plus alcæus consors patriæq;:lyræq;
Laudis habet:quãuis grãdius ille sonet.
Si mihi difficilis formam naturæ negauit:
Ingenio formæ dãna rependo meæ.
Nec me despicias si sum tibi corpore parua:
Mensuramq; breuis nominis ipsa fero.
Candida si non sum:placuit cepheia perseo:
Andromede patriæ fusca colore suæ.
Et uariis albæ iunguntur sæpe columbæ:
Et niger a uiridi turtur amatur aue.

Alcæi quot fuere & ipius dequo intelligit historia

¶ Nec plus alcæus: alcæus omphales & herculis filius: alcæus atheniensis tragicus:alcæus comœdiæ ueteris scriptor.a quo editæ sunt.x.fabulæ. Alcæus mityleneus fratrem antimenidem habuit:quẽ a uirtute bellica laudat.oppressa autem patria a tyrannis poemata lyrica aduersus eos edidit:quæ στασιωτικα.idest continentia seditionis inscribunt̃:ppterea aureo plectro dignus censet̃: elocutione magnificus & diligens:sed ad lusus & amores descẽdit:cum tamẽ esset maioribus aptior hæc ex diuersis scriptoribus græcis & Fabio accepimus.Horati.Et te sonantem plenius aureo alcæe plectro. ¶ Consors patriæ:nam & ipsæ mityleneus fuit. ¶ Consors lyræ.& ipse lyricus:hunc ut ille ait Neuius delectauit in facie pueri. ¶ Grandius nam ut diximus ex Fabio magnificus est eloquẽtia:& grandiloquus Sappho se inferiorẽ esse negat:qa scilicet tantũ assequatur suauitate carminis:quãtum ille granditate. ¶ Si mihi difficilis:oĩa singulatim diluit quæ obiici poterant.ut non amaret̃:aliaq; exemplis defendit:alia rõne cõtrarie: incipit ab eo qđ firmissimum est in aduersario:q; formosa non sit.quod diluit:& trãsferendo crimen in naturam.quæ sibi formam negarit & opponendo ingenii laudem quæ plus amari potest.q̃ ipsa forma. ¶ Nec me despicias. hic ostendit quomõ rependit & reparat nam breuitatẽ formæ famæ:ut ait celebritate extendit:q̃q̃ allusio uideri potest non debuisse maius corpus formari sub bisyllabo nomine:& tam breui.ut q; certa ratione excusare non potest:ingenua quadam urbanitate eleuet. ¶ Candida si non sum: andromede cephei æthiopum regis filia a Perseo notissima fabula amata est.& ipsa liberata nullis precibus parẽtum potuit retinere:ut scribit Hygi.Quo minus perseum liberatorem sequeretur relata in cœlum mineruæ beneficio.uestigia uinculorum quibus exposita fuit monstro ætate sua permansisse scribit Plini.in lope portu:ubi illud monstrum fabulosum celebratur cuius ossa Romam relata fuisse idem est auctor.Alib.Ouid.Andromedam nigris perseus portauit ab indis.Andromede præterea liberta iuliæ augustæ paruitate corporis insignis.nam duos pedes non excessit.& palmum.De perseo multa recitauimus ex græcis auctoribus in cõmen.siluarum in eum uersum fluctiuagus uolucrẽ comebat persea dictis:illud adde qđ pherecides scripsit perseum argos rediisse cũ cyclopibus matre Danae:& Andromede uxore.& cũ patre ex larissa accerseret iactu disci eũ uulnerasset mortuumq; humasse ibidẽ. βοιωτῶν μὲν πην ἐ λεωS καὶ ἀντοS ηρχομ τιλαναη καὶ ανλρομεδαν πταρλενοι. Et uariis albæ. Aristote.in septimo de histo.animalium docet quæ animalia inter se amica sint:quæ item inimica.unde Pli.finem decimi natu.histo.traduxit eo capite:ubi agit de amicitiis & inimicitiis animalium ubi ita scribit.Rursus amici pauones & colũbæ:turtures & psitaci: merulæ & turdi: cornix & ardeolæ ubi quod de turture & psitaco scribit:ex se tradit:ab Atistote.certe non accepit.Ouidius idem in psitaco corinnæ:omnes quæ liquido liberatis in aere cursus.Tu tamẽ ante omnes turtur amice dole. Plena fuit uobis omni concordia uita.Et sterit ad finem longa tuaq; fides. Aristoteles in septimo de historia animalium ita scribit.ηλεουρισ απαξ τικτιλα αλλα λιατο τα μεν πρωια ταλε οψιαχ προι Sαι. Ait Aristoteles Plini. psitacum dixit quẽadmodum qđ Plinius tradit eodem libro de egitho & asino. Aristoteles de acãtide & asino scribit non de egitho:cuius alias meminit.hinc Sappho ostẽdit aliorum amãtium exemplo se: quãuis nigra sit a phaone candido amari posse.cum aues diuersorum generum & coloris naturali quadam iunguntur amicitia:ut colũbæ:& pauones. ¶ Iunguntur uariis.s.auibus:aues autem uariæ sunt pauones uarietate colorũ distincti.nam de his oĩno est intelligendum:cum diuersi generis coniungantur:ut ẽt psithacus & turtur quod sequitur. ¶ A uiridi aue:a psithaco:qui ex india mittitur:uiridis toto corpore: ut scribit Plinius.

Andromedes fabula — Andromede alia nana quæ fuerit — Persei historia — Multorũ aĩaliũ naturalis beniuolẽtia — Aues proprie quæ sint

Torq tm̄ miniato.de psitaco plura leges apud Pliniū.x.natu.historiæ eundē Aristoteles πόσ̄ν Ιακην appellat genere fœminino. Nulla futura tua est:prior pars huius uersus sub conditione profert.altera sub affirmatione. Si inqt nulla tua ē futura:hoc est nullā amabis nisi q̄ facie.i.pstantia formæ poterit uideri digna te.i.cōuenire formæ tuæ.nulla futura tua est:affirmando negat.i.nullam oīno amabis.nulla.n.tam formosa est q̄ tu:rū pcipue his uersibus lasciuia suā igenue pfitet & si tribadē fuisse uñ ipudicos corporis mot⁹ dicerat:& illecebritatem gānitus. Cum lesbo:lesbos insula q̄si metropolis æolicaꝝ urbiū nobilis uinetis: & uini pstantia:nomē sortita a lesbo lapiti filio hermete:pri⁹ iasia pelasgia æthiopiæ egira macharia deniq appellata eandē μακαριοS εδοS.i.beata sedes urbē p circūductionē dixit home.quo loco Crates aristarchus & eustachius ambigunt quē locū poeta designet. Stra.in.viii.lesbō affirmat Machar.n.īsulā tenuit añ lesbō regem:quo ēt Diodo.tradit: quāuis eum machareū noīet:huius filiæ fuere methymne & mityle:a quibus duæ in insula urbes cognominatæ sunt. Patriæ āt charitatē sappho amori postponit. Lesbos insula q̄ & ubi loconū sit & a quo nom̄ sortita est

Si nisi quę facie poterit te digna uideri:
Nulla futura tua est:nulla futura tua est.
At me quum legeres:ēt formosa uidebar:
Vnam iurabas usq decere loqui.
Cantabā memini:meminerūt oīa amantes:
Oscula cantanti tu mihi rapta dabas.
Hoc quoq laudabas:omniq a pte placebam:
Sed tunc pręcipue quum fit amoris opus.
Tunc te plus solito lasciuia nostra iuuabat:
Crebraq mobilitas:aptaq uerba ioco.
Atq ubi iam amborū fuerat cōfusa uoluptas:
Plurimus in lasso corpore langor erat.
Nūc tibi sicilides ueniūt noua pręda puellę:
Quid mihi cum lesbo:sicilis esse uolo.
Nec uos errorem tellure remittite nostrum:
Nesiades matres:sicelidesq nurus.
Nec uos decipiant blandę mēdacia linguę:
Quę dicit uobis,dixerat ante mihi.
Tu quoq q̄ imites celebras erycina sicanos.
Nam tua sum.uati consule diua tuę.
An grauis inceptum pagit fortuna tenorem:
Et manet in cursu semper acerba suo.
Sex mihi natales ierant quū lecta parentis:
Ante diem lachrymas ossa bibere meas
Arsit inops frater uictus meretricis amore.
Mixtaq cum turpi damna pudore tulit.

Nec uos errorem: qui erronē legunt sensum non percipiunt:& planetæ cognomen inepte huc transferunt. Remittere est condonare:ut remisi tibi iniuriā.i.cōdonaui. remittere item est ad negligentiam descēdere:ut animū remittere dicimus cum deponimus curas.& negligimus: cui contrarium est intendere ex translatione ab arcu. Monet itaq Sappho siculas mulieres ne remissæ & negligentes in errorē labant putantes soli & patriæ mutatione phaonem esse sui dissimilem. Nam ait idem est & tam idoneus ad decipiendum q̄ fuit in lesbo: cum me decepit. Nec remittite: nec condonate errorem nostrum. Tellure:quia phaon tellurem mutauerit. Quæ dicit uobis:p rationem subiungit. Nisiades mrēs: nesis insula Cāpaniæ cuius meminerūt Papi.& Lu. Niseidē:siue nisidē dixerunt scyllam poetæ. Oui.in remediis.præterita cautus niseide nauita gaudet:Tu loca quæ nimiū grata fuere caue ut legere posses ne sides matres.i.sicule media sillaba p synæresim pducta Nesea ꝑterea regio est iuxta ætnam montana:ut Stra.scri. Cum ergo ante dixerit ad ætnam eē phaonem:appellat mulieres siculas nesiadas regione proxima:hæc sentētia magis placet. Sicanos imites:a Sicano rege appellatos siculos.de quo historiam lege apud Diony.alicarnaseum in primo: unde Solinus quædam accepit. Tucydides quoq in sexto histo.ita scribit:ωξ δεμ αληθεια υρις κάρεσ ουΤεS αποσικανου ποταμού του ευ βηνια τοτεηνηS οσεκαληρια υπο λιτυων αυασ ταυτεS και απαω Ιιόν αικα Ια. Immites:crudeles in me cum retineāt phaonem delicias meas nam est epitheton non perpetuum siculorum:sed conueniens præsenti affectui saphus. Ericyna:de fœlicitate tēpli Veneris ericynæ:& de mulieribus eius ministerio dicatis diximus in cōmenta.siluarum inuocat aūt Venerem qm̄ poetæ qui amatoria scribūt sunt in Veneris tutela ut Plato scribit poesim dicatā esse musis.sed amorē Veneri & papi.de stella ad Venerē. Hic tibi plectra dedit mitisq incedere uates maluit propterea sequit:uati consule.diua tuæ. An grauis:nimiꝝ inqt in hāc calamitatem delapsa sum qm̄ fati tenor:& series:quæ mala in me esse cœpit:non desinit:an non tam interrogantis ē: q̄ succensentis ptinaciæ fatoꝝ. Alibi Briseis:An miseros tristis fortuna tenaciter urget. Nec uenit incœptis mollior aura meis. Natales:anni sexto inqt anno p mala tanq̄ p articulos pducta sum:natales pro cōditiōe ortus & generis. Iuue.uero pro celebritate diei natalis ptulit Palmā inter dominas uirtus natalibus æquat.i. non aliter ea uictoria exhilarat quam dei natalis celebritas. Sed plura illic leges in commentariis hic natales p annis accipiunt. Tot enim dies natales celebrant:quot agunt anni:& uictoria illa apud Iuuenalis.singulis annis tanq̄ dies natalis colitur. Ossa lecta: Seruius: Nescio quis parū utiliter se grāmaticum pfessus: illud Virgilianū exponens:Ossaq lecta cado fabulosum confingit amorem. Nescio quid ambigit.legebant ossa.i.cineres cum flāma rogi subsederat:nō q legerentur.ut ille putat: sed colligebant.hoc autē uerbum est pōtificale:& ex lege.xii.tabularū lex hoc carmine scripta erat. Homini mortuo ne ossa legito. quo post funus faciat. Arsit inops frater: Sappho tris fratres habuit ut ante diximus:Larycum, Eurigium. Charaxum:qui Rodopen meretriculā amauit. Nam Xanthus Samius Rhodopen puellā Thraciā in ægyptum

Remittere qd pprie
Nesis īsula q̄ & ubi locoꝝ sit
Nesea regio ubi sit
Siculi uñ sicani dicti sint
Ericyna q̄ sit
Poesis quāobrē ueneri dicata sit
Natales quot hēat sigñata
Lego pōtificale uerbum est
Lex antiq
Charaxis amor Rhodopes meretrix famosa q̄ fuerit

Aegyptiorū intēperantia

detulit:quæ antea Cadmoni seruierat una cum Aesopo fabularum scriptore:ibiq; prostrabat: illecebrisque meretriciis magnum fecerat quæstum:adeo ut Strabo.& Plini.scribant pyramidem ab ea fuisse erectam q̄ tamen Herodo.temporum ratione fefellit:quum alioquin ingentes opes illius fuisse concedat: testimoniumq; afferat ex decima ab ea persoluta ue rubus ad torrendos boues delphis dicatos. Tam autem gratæ libidinis fuit ut in græcia eius nomen celebre fuerit ut postea archidicesq; tamen ad illius famam non accessit Charaxus:cum unum Lesbium ad naucratim comportaret:eius amore captus:redemitq; in libertatem grandi pecunia tandem ipse in patriam est reuersus puella in ægypto permansit:Sappho ut Strabo scribit eā doricam appellat:addens id quod ipse quoq; fabulosum esse ait:de calceo ab aquila delato mēphim qd̄ si uoles leges in.xv.illius operis.¶ Inops: redempta in libertatem meretricula.Male turpiter & per infamiam.Male quærit magno discrimine & icommodis.¶ Monui multa:immo lacerauit fratrem multis carminibus nec tantum ut scribit Herodo.in secundo historiarū.ἐν χαροξα Σαε λείρολομινά λύσα μενος αποέvοας τησενες μιτιλhνεν μελαι σπφω πολλα κατακερ τομησεμνp.Lingua pia ab eo loco qui preter spem dicitur & miserationem mouet & fratrem trahit i odium:cum sibi aliter euenisse ostendit quam oportuerat.¶ Filia parua:hanc peperit Cercyla Andrio coniuge iam mortuo puella quæ appellabatur cleis quod suidas ita scribit.καὶ θυγατέρα ονεποιησατοέξυ ὑτον ιχλεισωμασξαίν.¶ Non agitur:per interrogationem legendū est nam cum proposuerit fortunam aduersam in se pertinacem esse: enumeratis singulis incommodis quasi probauerit quod proposuit per interrogationem acclamat:nōne nostra carina:idest nostræ fortunæ cursus agitur percellitur suo cursu sua pertinacia & serie malorum nam ad id refertur quod dixerat an grauis inceptum peragit fortuna tenorem:& manet in cursu semper acerba suo:non agitur interrogatiue.q.d.agitur:nam est ita interrogamus nō feci: perinde est ac si diceres feci. Vel non potui abreptum diuellere corpus cum autem dicimus ægi negamus.¶ Ecce iacent:misericordiam mouet ab habitu.Capilli sparsi:sine lege mulieribus fortunæ miseratio sparsi capilli & funebris prope dolor.¶ Sine lege:incompti & sine ordine.¶ Nec premit arti annulum etiam inquit deposui.nam in dolore abiiciebatur:etiam a uiris q; fecit omnis nobilitas quū Gne.

Cercyla q̄ fuerit

Cleis q̄ sit

Modus interrogādi

Ritus antiquorum

Factus inops agili pagit freta cærula remo:
Quasq; male amisit:nūc male q̄rit opes.
Me quoq; qd̄ monui bn̄ multa fideliter odit:
Hoc mihi libertas:hoc pia lingua dedit.
Et tanquā desint:quæ me sine fine fatigent:
Accumulat curas filia parua meas.
Vltima tu nostris accedis causa querelis:
Non agitur uento nostra carina suo:
Ecce iacent collo sparsi sine lege capilli:
Nec p̄mit articulos lucida gēma meos.
Veste tegor uili:nullū est in crinibus aurum:
Non arabo noster rore capillus olet.
Cui colar infœlix:aut cui placuisse laborem:
Ille mei cultus unicus auctor abest.
Molle meū leuibus cor est uiolabile telis:
Et semper causa est cur ego semper amem.
Siue ita nascenti legem dixere sorores:
Et data sunt uitæ fila seuera meæ.
Siue abeūt studia in mores:artesq; magistras:
Ingenium nobis molle thalia dedit.
Quid mirum si me primæ lanuginis ætas
Abstulit:atq; anni:quos uir amare potest.
Hunc ne p̄ cephalo raperes aurora timebam:
Et faceres:sed te prima rapina tenet.

Vsus auri a qb⁹ inceperit

Myrrhei crines qui dicti sint

Mathematicorum

Parce quot sint

Musæ q̄re ardalides dictæ sint

Erato q̄ fuerit

Cephali fabula

Endymionis fabula & ipsius allegoria

flami.libertino patrem ædilis creatus est:a gaio petilio consulis filio præterito equites uero non annulū sed phaleram deponebant in mœrore publico.¶ Aurum in cri.Home.in.xvii.iliados scri.Euphorbum panti filium habuisse implicitos crines auro & argento propterea Pli.dubitat an usus auri ceperit a uiris an a mulieribus cū de uiro illud Home.affirmet nec antiquius extet in muliere exemplum:ipse tamen Home.carmen non indicat nec nominat Ephothum.¶ Rore arabo.i.myrrha qua uncti crines myrrhei dicuntur:Hora.Dic & argute properet neeræ myrrheū nodo cohibere crinē.de myrrha alibi diximus.¶ Siue ita nascenti ex disciplina mathematicorum qui dicunt hominem sortiri uitam ab ineunte ætate. ¶ Sorores parcæ quæ tres sunt noto carmine Hesiodi & nostrorum consensu pro fatis ab Home.accipiunt̄:& alibi & ubi Alcino⁹ ait. κεινος γάρ περὶ κηρὶ μακάρτατος ἔξοχος ἄλλων ὅς κέ σε ἐέδνοισι βρίσας οἶκον ἀγάγηται.qd Plato quoq; in legibus ostēdit.¶ Abeunt studia in mores:i.siue formamus mores studiis in qbus uersamur ¶ Thalia studium poetices:musæ ardalides etiā appellatæ sunt ut aliquid afferamus non oībus notū ab ardalo uulcani filio qui cū ad thoerenios tybiā & musas detulisset eas ita appellauit. Arcades negant erato eē musam sed uatē fuisse aiūt q̄ nupserit arcadicalisti⁹filio:ægyptii tris tātū uates colunt sibilā herosilē exsabē. ¶ Fila se uera:allusio est ad parcas q̄ uitā humanā nere dicunt̄.Seuera ptinacia. ¶ Abstulit : rapuit allectā in amorē deiecitq; mentem & cōsiliū.¶ Raperes:nā aurora cephalū cuius amore capta ē rapuit abduxitq; pau ras.Oui.lutea mane uidet pulsis aurora tenebris:inuitūq; rapit:ea deserta ad procē est reuersus quā īscius in teremit nota fabula Ouidii:p̄sertim carmīe in fine artis:Hyginus q̄dā fabulosiora addit:quāuis ex hystoria uideant̄.¶ Hunc si cōspiciat:alludit ad fabulā endimionis:q qm̄ primus cursum lunæ dephēdit:ut ait Plin dictus est dilectus fuisse a luna:quē dormiētē osculabat̄ huius sepulturā oñdi ait Strabo ad latinū mōtē cat tæ in quodā antro ubi est mons periculorū ut scribit hæcateus plura de hoc in cōmētariis siluarū diximus.

¶ Iuſſus erit continuare ſomnos:curabit enim luna ut ſemper dormiat phaon q formoſior eſt ut hunc oſculetur:nimirum hũc locum accepit Ouidius ex poemate Sapphus:nam apud græcum ſcriptorem ita legitur. περιΔεΤόνΤισ σεληνησ προσ αἀνΤον ερῶΤοσ ιστορεῖ σαπφωσ ερασ ζεισκσ αυΤου και κατερχεσθαι Τιρόσ αυτου νυκτῶάν τηνεισ τε είυημενον σπηλαιόν θυμως θεγται Διαπαυτοσ θελειν άματομ Curru eburno:argenteum currum tribuunt lunæ poetæ:quoniam illi argentum dicatum ſit:ut ſcribit Euſtachius:eburnum ueneri:ebur autem æthiopibus etiam in precio qui regibus perſidis uicenos dentes elephantorum ſingulis annis pendebant:ut Herodotus ſcribit:id autem fuit.ccc.decimo anno ab urbe condita.

Cur lunæ argenteũ currũ tribuatur
Ebur ueneri dicatũ cur apd æthiopes ĩ magno ꝑcio fuerit

Hunc ſi conſpiciat:quæ conſpicit oĩa phœbe:
  Iuſſus erit ſomnos continuare phaon.
Hunc uenus in cœlũ curru uexiſſet eburno:
  Sed uidet & marti poſſe placere ſuo.
O nec adhuc iuuenis:nec iã puer utilis ætas:
  O decus:atq́ æui gloria magna tui.
Huc ades:inq́ ſinꝰ formoſe relabere noſtros:
  Non ut ames oro:ſed te ut amare ſinas.
Scribimus & lachrymis oculi rorant̃ abortis:
  Aſpice ſit quantum hoc multa litura loco.
Si tam certus eras hinc ire:modeſtius iſſes:
  Et modo dixiſſes leſbi puella uale.
Nõ tecum lachrymas:nõ oſcula ſũma tuliſti:
  Deniq́ non timui quod dolitura fui.
Nil de te mecum eſt:niſi tãtum iniuria:nec te
  Admonuit:quod tu pignus amantis habes
Nõ mandata dedi:neq́.n.mandata dediſſem
  Vlla:niſi ut nolles immemor eſſe mei.
Per tibi qui nũquam longe diſcedit amorem:
  Perq́ nouem iuro numina noſtra deas.
Q uõ mihi neſcio qs:fugiũt tua gaudia dixit:
  Nec me flere diu:nec potuiſſe loqui.
Et lachrymæ deerant oculis:& lingua palato:
  Aſtrictum gelido frigore pectus erat.
Poſtq̃ ſe dolor imminuit:mea pectora planxi:
  Nec puduit ruptis exululare comis.
Non aliter:quam ſi nati pia mater adempti
  Portet ad extructos corpus inane rogos.

¶ Huc ades:blandientis eſt mulieris & amanter geſtiẽtis. ¶ Rorantur:guttis humectantur:id enim proprium eſt rorare:hoc loco nonne dixit aſpice quantum multa litura:nam dicere ſolemus & debemꝰ q̃ multa litura. ¶ Hoc loco:hac parte epiſtolæ:quæ oblitterata eſt immanantibus lachrymis Pli.profecto in oculis animus inhabitat:ardent:incenduntur humectant:conniuent hinc ille miſericordiæ lachrymæ:hos quom oſculamur animum ipſum uidemur attingere hinc fletus & rigantes ora riui:quis ille humor eſt in dolore tam fœcũdus & paratus. Superiorem aũt uerſum ita leges mea quidem ſententia:nõ ut ames oro:ſed te ut amare ſinas. Lachrymis abortis:ĩterſcribẽdũ exortis:ita illud Virgi.de Didone:atq́ ſinũ lachrymis impleuit abortis in ſermõe ſcilicet. ¶ Si tã certus eras accuſat ruſticitatẽ:quod ſe diſcedẽs ne ſalutauerit quidẽ. ¶ Leſbi puella:hæc erat appellatio ſine ullo amoris indicio ſaltẽ:ſi nõ ꝓprio nomĩe.aut amicã appellans:dixiſſes leſbi puella uale. ¶ Oſcula:& in iis ſua eſt laſciuia quom oſcula columbarũ dixit Martialis impudicũ oſculũ intellexit nam colũbæ oſculãtur proprio ritu:antequã miſceantur:rõ inqt familiaritatis hoc ordine abs te ĩplenda fuit:ut ſalutares:tũ noſtra acciperes oſcula deniq́ munera. ¶ Quod dolitura fui:non timui diſceſſum tuum:ob quem eram dolitura. ¶ Iniuria:quod ſcilicet die deſeruiſti ad cõcubitũ referre nõ placet:eo.n. Sappho alibi geſtit.& in mœrore eius memoriã repetit. ¶ Nec admoneat quod tu munus amantis habes.Cãm oſtendit quare munera diſcedẽtibus amicis dari accipiq́ ſoleant:ut ſcilicet ſint monumenta amici abſentis:cuius repræſentent memoriam:ſed nec tu inquit reliquiſti mihi aliquid diſcedẽs præter iniuriã qua ſum deſerta:nec a nobis accepiſti quod te admonere poſſit mei abſentis.Itaq́ leges.Admoneat:ut dicat:nec te poteſt admonere. ¶ Amãtis:idẽ mei munus quod habes nullũ enim diſcedens accepiſti:ad coitum referre non placet. ¶ Quid enim ſenſus eſt:nec ego admonui te:quod tu habes munus amantis.i.coitũ:neceſſe eſt ſupioribus cõueniat:ubi ait:eũ nihil ſibi reliqſſe & hic dicat eundẽ nihil a ſe accepiſſe:quod abſentis monumentum ſit.

In oculis laſciuia ẽ
Roraꝛ̃ qd̃ ꝓprie ſit
Audi q̃ de oculis plinius dicat

¶ Per tibi qui nunq̃:iurat per numia ꝓxima:q ac primum in iuidiam obiicit:iuro inqt tibi per amorem q nunq̃ longe diſcedit:ut ad id referatur quamuis ipe procul diſcedas hic ſemper proximus eſt.nã ſemper amo. ¶ Per:& iurantis pricula q̃ nunq̃ ſine accuſatio effertur:nã illud Virgilianum.Per tibi ſi qua eſt quæ reſtet mortalibus uſquam intemerata fides:idem eſt ac ſi dixiſſet per fidem ſi qua eſt & cæte.ſed antiqua ſimplicitate relatiuum nomenq́ conſonant. ¶ Quom mihi:ſimplicitate narrationis fidem quam iuramento parauerat omni ex parte implet:nam ita narrat:ut non aliter accidiſſe credibile ſit. ¶ Non aliter:per comparatiõem doloris magnitudinem exprimit:& quaſi rei probatæ cumulum addit. ¶ Pia mater:non tantum mater:ſed quæ pia etiam eſt:& unice filium amauit. ¶ Corpus inane cadauer uacuum anima. ¶ Rogos extructos:rogus conſtruebatur lignis congeſtis in unum:unde ſtrues lignorum dicitur:de quo hoc carmẽ extat legis.xii.tabularum:hoc plus ne facito rogum aſcia ne polito.Olim in terra ponebantur mortui:etiam apud romanos & poſtea quãuis cremari inſtitutum ſit multæ familiæ priſcum ritũ ſeruabant ut Cornelii patricii ex quorum familia nemo crematus eſt ante ſillam:qui id de ſe iuſſit ueritus ne cadauer erueretur a Marianis:nam ipſe.C.Marii ſitas reliquias apud Anienem uictor diſſipari iuſſerat:hoc ẽ quod Plinius ſubobſcure in ſeptimo ſcribit apertius Cicero in legibus.

Per ꝑpoſitio cum quo iũgaẽ
Rogꝰ qd ꝓprie ſit
Carm̃.xii. tabulaꝝ
Ritꝰ ſepeliẽdi apd̃ priſcos:& qñ corpa cremari inſtitutũ fuerit

Gaudet & e nostro crescit mœrore charaxes
Frater:& ante oculos itq; reditq; meos.
Vtq; pudenda mei uideatur causa doloris:
Quid dolet hæc certe filia uiuit ait.
Nō ueniūt in idē pudor atq; amor:oē uidebat
Vulgus:eram lacero pectus aperta sinu.
Tu mihi cura phaō:te sōnia nostra reducunt:
Somnia formoso candidiora die.
Illic te inuenio:quamquam regionibus absis:
Sed nō lōga satis gaudia somnus habet.
Sæpe tuos nostra ceruice onerare lacertos:
Sæpe tuæ uideor supposuisse meos.
Oscula cognosco:quæ tu committere linguę:
Aptaq; consueras accipere:apta dare:
Blandior interdum:uerisq; simillima uerba
Eloquor:& uigilant sensibus ora meis.
Vlterius pudet hic narrare:sed omnia fiunt:
Et iuuat:& sine te non licet esse mihi.
At quom se titan ostendit:& omnia secum:
Tam cito me somnos destituisse queror.
Antra nemusq; peto.tāq̄ nem⁹ antraq; ꝓsint.
Conscia delitiis illa fuere meis.
Illuc mentis inops:ut quam furialis ericto
Impulit:in collo crine iacente feror.
Antra uident oculi scabro pendentia topho:
Quæ mihi migdonii marmoris instar erāt,
Inuenio siluam:quæ sæpe cubilia nobis:
Præbuit:& multa pressit opaca coma.
Sed non inuenio siluæ dominumq;: meumq;
Vile solum locus est:dos erat ille loci.
Cognoui pressas noti mihi cespitis herbas:
De nostro curuum pondere gramen erat.

Gaudet & e nostro:mouet misericordiam cū ostēdit fortunā suam ludibrio esse aduersariis. Crescit:ex. hilaratur sumit animos. Quid dolet hæc: uerba Charaxi insultantis sorori & acerbe obiurgantis amoris turpitudinem. Filia:ad id refert qđ dixit antea se non minus dolere quā quæ luget filiū amissum cui addit testimoniū fratris. Is.n.cū uideat tātū eius mœrorem q̄tus in filii funere esse solet innuens eā alia de cā dolere: quæ qdē turpis est:nō debet inqt tātopere angi:nec hic mœror est pro filia quæ qdem uiuit: hæc aūt fuit filia Cercylæ & sapphus. Nō ueniūt in idē:est præmūitio eoꝝ quæ dictura est sententia simplex eadē solet ꝓferri cū ratiōe:ut illud in omni certamine qui opulētior est etiam si accipit iniuriā: tamē quoniā plus pōt facere uidet:duplex est:ut illud Terētianū obsequiū amicos:ueritas odiū parit. In oratione autem sentētiæ sunt tanq̄ lumina minus crebræ apud antiquos:sed postea corrupta eloquētia nimis usurpatæ sunt:quod iuidiose in Senecā ut puto dixit Fabius. Veniūt in idē:idē nō potest pudoris habere rationē & dare operā amori alibi Ouidi. Quid deceat nō uidet ullus amans. Omne uulgus uidebat. s.me & tamē supple ego negligebam:nō enim poterā seruire pudori cū tā perdite amarē. Tu mihi cura phaō idest negligo oēs:nec me eoꝝ pudet:tui enim amoris legibus indulgeo phaon. Illic te inuenio:in sōnis saltē te amplector:sōnia interpretari Plinius scribit Anphyctionē docuisse:de qua sciētia Chrysipp⁹ & antipater libros ediderūt:ut ex īterpretatione antiphontis apparet: qui hæc exponebāt coniectiores sunt appellati. Non satis longa:nā statim expergiscor. Idē Hero ad Leādrū me miserā breuis hæc est: & nō uera uoluptas. Quā epistolā nō esse Ouidi.certa ratione docuimus:nā nec q̄ legitur Paridis ad helenam nec quæ Helenæ ad Paridē:nec quæ Leādri ad Hero:nec quæ Herus ad Leādrum:nec quæ Acōcii ad Cydippen aut Cydippes ad Acōcium ab Ouidio unquam scripta fuit:quod ip̄e aperte testatur:nā ad Macrū scribens ait se dictasse litteras noīe Heroidum Helenæ medeæ Canaces & aliaꝝ. Quod Paris & machare⁹: & quod male gratus Iason hyppolitiq; parēs:Hyppolitusq; legat:noīe uero uiroꝝ Sabinus epistolas cōfinxit:quod ibidē testat̄ Quā cito de toto rediit celer orbe Sabinus. Scriptaq; diuersis retulit ille locis:si ergo prius scripsit Helena ex Ouidio: posteaq; respōdit Paris ex Sabino:qūo possunt esse Ouidi⁹ nā helēa hic nō scribit sed respōdet: & Paris nō respōdet:sed prior scri. nimiꝝ hæ epistolæ adulterinæ sūt:& eodē pene stilo ab aliquo scriptæ quo reliquæ falso ad Oui.referunt̄. Ora euigilāt sensibus mei:nō aliter inqt loquor & exprimo qđ sentio quā si uigilarē:nā reliqua corporis sopita:os uigilat ad uerba exprimēda. Sēsibus:sensus & sensa dixerūt antiq quæ aio cōcepimus auctor Fabius. Titā: sol a titea matre:ut nonnulli putant. Idē hyperion a patre hyperione auctor Diodo. Antra nemusq;: per cōmemoratione loci miseratione facit q locus frequētissimus est apud Virg. Prosint: lenire possint desiderium meū. Inops mentis:amens. Ericto:maga celebrata ē̄t carmine lucani incātatiōe potētissima ante idē nomē ab Oui.usurpatum. Pēdētia:sublimia. Instar nō minoris p̄recii apud me erāt. Marmoris Migdonii:migdōia phrygiā terminat a meridionali latere:uñ migdoniū ꝓ phrygio accipimus. Papi. in siluis de tithono migdonii piliiq; senis marmor. Itē migdoniū phrygiū ītelligimus quod precii magni erat: & idem sinaticū dicebat̄.de hoc plura scripsim⁹ in cōmētariis siluaꝝ migdoniam. Itē cōiungit Pli.cū macedonia:erat p̄terea lapis phrygi⁹ glæba q̄dam punicosa q̄ utebat̄ ꝓfusa uino apta tingēdis uestib⁹ sappho marmoreis lesbii nō meminit nā id liuidius erat uersi colores maculas habēs. Coma multis frondibus: translatio est gr̄a pulchritudinis. Dos erat.i.preciū loci. Grata prius:a mutatiōe fortunæ excitat misericordiā. Positis frondibus huius carminis hic mihi sensus uidet̄ oīa mœrēt & silua:q̄ in doloris inditiū frōdes deposuit:& aues quæ ne uocē qdē emittūt cōquerēdo calamitatē nr̄am:ut eo silētio maior color designet̄.

Pulcherrim⁹ modus loquendi

Quis primus sōnia interp̄tari docuerit & qs de ipsis uolūina ediderit

Error omniū fere latinoꝝ īcōuincibili ratione explosus

Sol uñ titan dcūs ē & quo alio noīe appellat⁹ fuerit

Migdōia q̄ sit & ubi locoꝝ sita

Lapis frigius q & cuius q̄litatis fuerit

Sola: reliquæ aues silent sola philomela cōqueritᵉ dolens. s. quod uirū Tereū non potius iterfecerit quam ityn filiū: eūdē itylū appellat Catullus. Qualia subdēsis ramoꝝ cōcinit umbris. Daulias absumpti fata gerēs ityli. Varro & nostri oēs aiunt philomelā uersam esse in lusciniā: & Prognē mrēm itys in hirūdinē. Ouidiᵘ hic accipit Prognē uersam eē in Philomelā: qđ ꝑterea græci nōnulli tradūt & ꝓbus grāmaticᵘ: in buccolicō Virgi. Daulias: daulias ales thucydides in. ii. histo. scribit Tereū impium tenuisse in phocide. Vñ ut ait philomela a multis poetis daulias cognominata ē. Daulia āt oppidū appellatū ē a dēsitate arbustoꝝ: nā: dēsū significat Ho. non dauliā sed daulida scri. Stra. tucydidi assentit: sed eū uaria sēsisse putat: ait. n. illū scribere rē gestam fuisse ad megaram: In quo ueniā dabit si thucydidis uerbis refellet: is. n. ita scribit i secundo histo. αλλομενεμ Δαυλιάτησ φοκιδοσ μακλουιρπευσ τησ οτηρευσωκει Τοτευποθρα κωρθι κπυμεμησ κα Το ερΤονΤοπερ Τομι Τυγα ατμασι κεδ εμΤν Ταυ αζανπολλοισ δεκαιτον ηποι τωηεν αρλονουμνημη Ταυλιασι ορρο επωθμεσ Τοι. Et in carmine ad Liuiam. Talis in umbrosis mitis nūc dēiq; siluis deflet threiciū daulias ales itym. Nō ultra prius: q; potius nō iterfecerit tereū maritū quā itym filiū. Hactenus ut media idest usq; ad mediā noctē donec oīa silēt. Numē geniū q tam loci quā hois deus est. Lotos: arbor i aphrica insignis: de qua Plinius multa eiᵘ fructu uescuntur aphricæ populi loto phagi inde noīati obliuionē is cibus facit inde discedēdi: quod nonnullis sociis suis accidisse Vlyxes refert apud Homeꝝ: eadem aptissima est tibiis inde apud Propertiū filium italicū Martialē. Loton pro tibia exposuimus: lotos item ut idē scribit herba: quæ sub nasciᵗ deoꝝ uoluptati eadē dixerūt fabā græcā De sex lothis q̄ i ædibus crassi erāt: unde nobile illud iurgiū cū. Cn. Domitio refertur diximus in commentariis siluarum. Aquatica: quæ gaudet aqua alibi. Ouidi. amnicolæq; simul salices & aquatica lotos. Vna nemus: idest solo lotos facit nemus ramis suis: Phœbus ad tēplū acciacū: quod in sinu ambracio est petra prærupta eē ferebatᵘ: unde q se demitterēt in mare amoris flāma leuarentur id ægit prima sappho ut ex menādri testimonio Strabo affirmat: nā menander ita scribit: præruptā nacta in transitu petram cupidinis oestro ꝑcita e somno ꝑceps ruit ex animi tui sententia rex impiose. Alii cephalū athenis ꝓfugum. Deionei filiū tyrānū acarnanū captū amore ꝑtereale Diogneti filiæ primū id egisse autumāt. Ouidius Deucalioni id tribuit: mos certe patrius leucadis mansit: ut in apollinis sacrificio sontē aliquem e specula deiicerēt auertēdæ numinis iræ gratia sed pēnas addebāt multisq; nauiculis cedentē conabantur exciperē: ut ita seruatū & incolumē extra patrios fines mitterēt phœbᵘ ex tēplo suo. Acteū: a littore acciacū ꝓmontorio: leges plura de hoc apđ Stra. & Plu. Pli. ita scribit acarnania ante curetis & in non ipsa colonia augusti accium cum templo apollinis nobili ac ciuitate libera nicopolitana: & paulopost. Leucadia ipsa peninsula quondam neritus huius ante meminerat. Ho. ex ꝑsona laertis: & affirmauerat. Strabo. Nec mora: & statim lætissima pectora: quæ prius cōtemnebant amantē: idest uicissim pyrrha cœpit amare deucalionē iam uacuū flāma unde ipsa torquebatur. Abiit cum uoce: idest siluit nec postea usq̄ appuit. Timor deiiciendi sede saxo. Quicquid erit: nō uult sibi ominari mortem: sed tamen eam postponit præsenti calamitati. Aura subito: per auersionem misericordiam mouet: cum: & absentes appellat: & responsuros: subito corpus: cum demitteretur. Et mea non magnum a possibili seu facili suadet: potero inquit substineri: nam corpus leue est: & sum parua. Tu quoque mollis amor: cupidinem inuocat non tam numen propicium quam ad historiam. alludens de qua ante dictum est: nam leucadii cum sontem demittebat addebant pennas: ne casu periret. Ne sim crimen aquæ: idest inuidia & infamia. Mortua: si moriar.

Quin etiam rami positis lugere uidentur
Frondibus: & nullæ dulce quæruntur aues
Incubui: tetigiq; locum: qua parte fuisti:
Grata priᵘ lachrymas cōbibit herba meas.
Sola uirum nō ulta prius mœstissima mater
Concinit ismarium daulias ales itym.
Ales itym: sapphos miseros decantat amores:
Hactenus: ut media cætera nocte silent.
Est nitidus: uitreoq; magis perlucidus amne
Fons sacer: hunc multi numē hēre putant.
Quem supra ramos extendit aquatica lotos:
Vna nemus tenero cespite terra uiret.
Hic ego quō fessos posuissem flexibilis artus:
Formosus puer est uisus adesse mihi.
Constitit: & dixit: quę nunc nō ignibus æquis
Vreris: ambraciæ terra petenda tibi est:
Phœbus ab excelso q̄tū patet aspicit æquor:
Acteum populi leucadiumq; uocant.
Hic se deucalion pyrrhæ succensus amore
Misit: & illæso corpore pressit aquas.
Nec mora iussᵘ amās tetigit lætissima pyrrhæ
Pectora: deucalion igne leuatus erat.
Hāc legem locᵘ ille tenet: pete ꝓtinus altam
Leucada: nec saxo desiluisse time.
Vt monuit cum uoce abiit: ego territa surgo:
Nec grauidæ lachrymas cōtinuere genæ.
Ibimus o nymphę: mōstrataq; saxa petemus:
Sit procul insano uictus amore timor.
Quicqd erit meliᵘ quā nūc erit: aura subito:
Et mea non magnū corpora pondus hñt.
Tu quoq; mollis amor pēnas suppone cadēti:
Ne sim leucadiæ mortua crimen aquæ.

Philomelæ ꝓgnes & itys fabula
Quāobrē philomela daulias appellata est
Daulia oppidum qđ & uñ dictū est
Genium quid sit
Lotos arbor in aphrica cuius naturæ sit
Loton ꝓ tibia poniᵐᵘ lotos herba q̄ sit
Quot loti i edibus crassi fuerant
Antiquorum stultitia q̄ in tēplo aciaci phebi obseruabatᵘ
Quis primus leuādi amoris gr̄a se erupe præcipitauerit
Antiquorū imanitas
Acciacū ꝓmontorium ubi locorum sit
Leucadia quæ sit
Chelin q̄ sit & qs ea persona uent

Locꝰ enodatus

¶ Inde chelin phœbo. Chelin cytharã dixerũt: qm̃ ex χελωρησ .i. testudine primũ eã formauerit Mercuriũ & testudo dr̃: hi aũt duo uersus dũ par̃ itelligunt erroris cãm p̃buerũt nõnullis legẽtibꝰ Ouidii uersũ ad macrũ: ubi cũ de sabini epistola scriberet noĩe phaonis ab sappho ita ait dat uotã phœbo lesbis amica lyrã. i. sappho accepit: lr̃as a phaõe eũ nõ redituꝝ: ꝓpterea se deiecit ex leucade & amore liberata dedit lyrã apollini quã ei nũcupauerat: his .s. duobus uersibus. ¶ Cõia: cõuenierẽ mihi & phœbo. ¶ Poetica: a græcis ϖριντια dr̃ ab Herodoto ita scribit. αλελφεοτολεασα πφόυστησ σύσο ϖοιου. ¶ Grata: qđ tuo noĩe seruata est

Lyram qs primus fabrefecerit

incolumis & amore liberata uates tua. ¶ Lyram: primus fecit Mercu. ut ante diximꝰ quã tradidit orpheo ex testudie ut eratostenes scri. autore Hygino. Ea relata est ĩ cœlũ mortuo orpheo fauore apollinis: quẽ plurimũ apud iferos laudauerat & uoluntate iouis: q id concessit caliopæ filiæ mr̃i orphei. ¶ Lesbydes æquoreæ: & hac appellatiõe miseratiõnẽ mouet dũ se ueteri uoluptate carere oñdit & iocũdã olim consuetudinẽ abdicat: auxit affectũ: cõpositiõe: uno uerbo sæpe repetito: qđ nõ mõ ad lachrymas facit: sed ad idignationẽ aliqñ. ¶ Aequoreæ ĩsulares: appellat aũt prius discipulas quas olim erudiebat: in his tres claruerũt ut ante diximus: deinde eas in quaꝝ amore infamia libidinis nõ caruit: de qbus suidas πφοσ ασκαὶ ΔιαβονΤεσ εν κιχκεασ φιλίασ. ¶ Aeolia

Lesbos insula q̃ & ubi locorum sit

lyra. i. lesbia: nã lesbos insula æolica est imo æolicarum ferme urbium metropolis: ut scri. Stra. q autor est æolicã gẽtẽ magnã fuisse: & p totã ferme græciã euagatã: & Diony. æolidã ĩsulã appellat lesbon unde & lingua æolica originẽ sortita ẽ. ¶ Lesbydes infamẽ: nũc cõcubinas suas appellat telesippã megarã & atthidẽ: ita lege hũc uersum. Me miserã dixi quã mõ pene meꝰ: ut cõiũgas quã pene dixi meꝰ phaon.

Pectus p̃ aio caput uero ꝓ uita sepissime ponit & q̃re isti tutũ fuit ipꝫ caput apiri detegi: & opiri

¶ Pectꝰ ne agreste: pectꝰ frequẽter ꝓ aio apud poetas: caput ꝓ uita: caput aũt apiri aspectu magistratuũ nõ uenatiõis cã iusserũt antiq: sed ut Var. autor est ualitudinis quo firmiꝰ cõsuetudine ea fieret. Pli. idẽ repetit: qđ autẽ cã ualitudinis fuit institutũ ad ueneratiõnẽ traduximus. Plu. uero in quæstionibus ad historiam hoc refert. Nam quærit. Διατί τουσ θεουσ προσ σιουντεσ ἐπικάλυμ τορται την τωνα αὐτοισ αξεοισ τί ισα α Τω τεσ καν Τυχωσιει Τσ. κενφηαλσιχωρ Τεσ Τοι ἀΤι ὀηθ ακαλυπορΤαι cur quõ deos adorant caput operiunt: qũo uero incidunt in homines ueneratione dignos: etiam si forte opertum habuerint caput aperiunt deniq; ait ĩnstitutum ut ita deos ueneremur. ait oñdit Seruiꝰ in. iii. æne. de ænea: q inter sacra caput opuit: ne Diomedẽ hostẽ uideret: qũo aũt hoc deoꝝ sit: hoĩes contra aperto capite uenerant ne eo de cũ diis honore cẽseri uideãtur: castor addit nescio qđ pythagoricũ qđ illic leges qũo uoles. ¶ Si sapes: si hũanitatẽ: & rectũ officiũ retineres me nosses delitias tuas. ¶ Si redis. i. si cogitas de reditu. ¶ Votiua munera: soteria. ¶ Ratẽ ut ex pte totũ itelligamus: uel ex spẽ genus: uel ex p̃

Variꝰ modus loqñdi apđ rethores & poetas

cedẽtibꝰ sequẽtia liberiꝰ eẽ poetis quã oratoribus: nã oratores mucronẽ qdẽ dicunt ꝓ gladio: & tectũ pro domo: non tñ puppim pro naui uel abietẽ pro tabellis: nec ferrum ꝓ spiculo: nec quadrupedem ꝓ equo. ¶ Venꝰ orta mari. ita Herodo. Qđ timeas nõ est auso uenus: ipsa fauebit sternet: & æquoreas æquore

Veneris fabula & qbꝰ noibꝰ ipsa appellata fuerit

nata uias. Ex Ioue Venus creata est: & gratiæ Lucina Dianam eiusque tutelæ data est matura uirginum ætas multa in nuptiarum ritu a locis: quæ tenuit erycina paphia lyra cytherea dicta ex maris spuma nata dicitur notissima fabula: sed cum quattuor ueneres tradiderit antiquitas hæc est secunda quam exeuntem mari Anadyomenem appellatam ĩsigni laude pinxit apelles: quam tabellam Augustus in delubro patris Cæsaris dicauit.

Inde chelin phœbo cõmunia munera pœnas:
Et sub ea uersus unus & alter erit.
Grata lyrã posuit tibi phœbe poetica sappho:
Conuenit illa mihi: cõuenit illa tibi.
Cur nunc actiacas miserã me mittis ad oras:
Cum profugum possis ipse referre pedem.
Tu mihi leucadia potes esse salubrior unda
Et formæ meritis tu mihi phœbus eris.
An potes o scopulis undaq; ferocior illa:
Si moriar titulum mortis habere meæ.
Ah quanto melius iungi mea pectora tecum:
Quam poterant saxis præcipitanda dari.
Hæc sunt illa phaon: quæ tu laudare solebas:
Visaq; sum totiens ingeniosa tibi.
Nũc uellẽ facũda forem: dolor artibus obstat:
Ingeniumq; meis substitit omne malis.
Nõ mihi respõdent ueteres in carmina uires:
Plectra dolore tacẽt: muta dolore lyra est.
Lesbydes æquoreę nupturæ nuptaq; ꝑles:
Lesbydes æolia nomina dicta lyra.
Lesbydes infamem quæ me fæcistis amare
Desinite ad cytharas turba uenire meas.
Abstulit omne phaõ: qđ uobis ante placebat:
Me miseram dixi q̃ mõ pœne meus.
Efficite ut redeat: uates quoq; uestræ redibit:
Ingenio uires ille dat: ille rapit.
Hęc qđ ego: an p̃cibꝰ pectꝰ ne agreste mouet:
An riget: & zephyri uerba caduca ferunt:
Qui mea uerba ferũt: uellẽ tua uela referrent:
Hoc te si saperes lente decebat opus.
Siue redis puppiq; tuæ uotiua parantur:
Munera: qđ laceras pectora nostra mora.
Solue ratẽ uenus orta mari mare p̃stat euntis:
Aura dabit cursum: tu mõ solue ratem.
Ipse gubernabit residens in puppe cupido:
Ipse dabit tenera uela legetq; manu.

Pelasgida:nam pelasgi:ut Ephori Hesiodi Homeri testimonio docet Strabo per uniuersam ferme græciam uagi & errabūdi rē militarē exercuerūt:locis in qbus fuerūt nōnullis dederūt noia.Nā pelopōnesus pelasgica ab his dicta est:argos itē pelasgidū & lesbos pelasgica.Pli.tn̄ cuius uerba ante recitauimus: pelasgiā scribit iidē ab Atheniensibus appellati sunt πελαργούς imutata littera.i.ciconiæ ob assiduos errores:idem aliquando fuerunt in Italia:qd' Strabo refert:& affirmat Dionysius Alicarnaseus.Genus aūt duxerūt ex arcadia ex pelasgo filio iouis & niobes.Iuuat seu tibi cōsiliū est. Fugisse pelasgida sapphō. i.sapphon lesbiā. Pelasgi quēadmodi multis ciuitatib⁹: & regionib⁹ nomen dederit:& uñ ipsi nomen sorti ti fuerint

Siue iuuat longe fugisse pelasgida sapphon:
Non tamen inuenies cur ego digna fuga.
O saltem miseræ crudelis epistola dicat:
Vt mihi leucadiæ fata petantur aquæ.

Finis Sapphus Ouidii.

Nō tamē inuenies:hic totus uersus p īterpositionē legēdus est ita cōiūgendum si iuuat fugisse sappho. O saltem:crudelis epistola di. Fata:miserabiliter saltū leucadiū iam fatum & mortē suam appellat:& si Straboni credimus īde se deiecit qd'& Oui. innuit eo uersu:quē pauloantē recitauimus. Dat notam phœbo lesbis amica lyrā.Claruit āt cū alceo olympiade ant: Tarquinii prisci arcū ædificatum:ut Eusebii recensent tempora. Vale. Quo tpe sapho claruit & piit

Finis cōmentarii Domitii in Sapphon Ouidii.

Domitii Calderini Veronensis cōmentarioli in Ibim Ouidii ad uirum clarissimum Falconem Sinibaldum ciuem Romanum ærariiq; pontificii custodem.


Omitius Calderinus Falconi Sinibaldo salutē.Cōmentarios meos in Ibim Ouidii:quum nōnulli nuper petiissent:ut ederē:id mihi agere uisi sunt alienissimo tpe.Nā nec opus adhuc emēdaueram ab auditoribus exceptum superioribus annis:quū publice in Academia id profiteremur:nec quorūdā maliuolentissimorū hominū inuidiā quā lucubratio nostra in Martialem:uel contraxit:uel exulcerauit adhuc sedatā:aut certe lenitā intelligebā:ut quātum ego scribēdo:tātum ipsi calumniādo:cauillando:maledicendo quotidie meditentur:omnis humanitatis & officii obliti.Nam quod maxime tueri debent:& in cōmunem utlitatem iuuare:id potissimū oppugnāt:& laborum ac industriæ laudem labefactare conantur.Sed iis satis respondimus iis libris:qui.in manibus sunt:& prope diē edenf:quorū primus locorū oium:quæ apud Iuuena.obscuriora sunt explicatione continet ne paradosis pauloante emissis:quæ profecto sunt plane παρατηνδοξαν ac sniam Iuuenalis studiosi aliud praue discant:quū Iuuenalē quærant reliquis tribus nouā uariarū rerū commētationem cōplexi sum⁹:ubi ita egi cū aduersariis:ut me patientiæ meæ qua iādiu abutunf non pœnituerit:& istos pudere oporteat stultitiæ suæ ac temeritatis.Satis eorū ducē & impulsorē olim per litteras monui:ne in maledicta incurrat:in quibus declinandis non minus prudentiæ existit quā in ferendis fortitudinis & cōstantiæ:sed ad te redeo Falco:cuius humanitas & beneficentia īmortali officiorū gratia totā urbem ita sibi deuinxit:ut nemo amet q non debeat.Amēt aūt oēs:tuisq; uirtutibus excellentissimis honestiorē locū & optent & sperēt:tametsi honestissimo sunt.Tibi has uigilias nostras mittimus ac dicamus:quæ olim ab auditoribus exceptæ sine certi auctoris noīe ferebantur:multosq; reperiebant dominos:cū me carerēt:Opus Ouidii est plenū līæ & obscuritatis ego uero quæ aut a græcis Appollodoro.Lycophrōe Pausania:Strabone:Apollonio:& illius interprete aliisq; scriptorib⁹:aut a nostris tradita sunt:quæ qdem ad huius explicationem pertinere uidebanf:in hoc opusculū congressi. Tu leges:quū per negocia publica licuerit:& Domitiū tui studiosissimū amabis. Vale.


E Ouidii uita nihil a nobis in hoc loco scribendū est:quū & a multis ea tradita sit & ex poetæ libris facile cognosci possit:unā illā particulā non prætermittemus:quæ est de eius exilii causa nā ita ab eo multis in locis pstringif:ut cū pferre nō audeat:uariā interpretātibus coniecturam pbeat.Qua de re ut dicā quod sentio:quū duæ sint causæ quarū altera speciosa est:& uelādi criminis gr̄a ab imperatore Augusto & poeta iactata:quod.s.libros de arte cōposuerit:altera uera quidem est:sed suppressa ne Augustus offenderetur:passim tamē quodam carminis inuolucro & uerecunde designata qd'.s.amauerit ut alii sentiunt.Liuiā Augusti filiā: nā ea flagrauit adulteriorū infamia: & dānata est.ut scribunt Pli.& Tranquillus:ut alii suspicantur Liuiā uxorē.Hanc exilii cām testatur Sidoni⁹ q Ouidiū scribit addictū fuisse Cæsariæ puellæ:sed poeta amoris crimen transferendo īminuit: nā id appellat imprudētiā:non amorē quod scilicet dū Cæsareā puellā iprudenter coleret:& studiosius obseruaret: i amoris uenerit suspitionē:suāq; cām similē ait esse Acteonis:qui casu cū spectasset dianā quis non amaret tamen periit.Cur aliqd uidi inquit.cur conscia lumina feci.Cur imprudēti cognita cā mihi est: inicius acteon uidit sine ueste dianā.Præda fuit canibus nec minus ille suis.Nec his assentior:q eū uersum de turpi secreto augusti dictū putāt:nā cū illic placare & lenire impatorem studeat cur scelus obiecisset. Corinnā eam ficto noīe appellat:quod fatetur.Mouerat ingeniū totā cantata per urbem.Nomē non uero dicta Corinna mihi:talibi idē sæpe.Duæ aūt fuere Corinnæ:ut scribit Suidas:utraq; carmine lyrico erudita:unā tantū tradit pausanias: & eam contendisse cū Pindaro thebis:fuisseq; uictricē uel formæ uenustate qua iudices corrupti sunt:uel linguæ æolicæ gr̄a:quā thebani doricæ anteposuerunt.qua Pindarus utebaf:extareq; monumētum:in quo illius effigies uita coronata cernebaf:de hac Papinius Veteris secreta Corinnæ:& Propertius idē:ide Ouidi. suā Puellā Corinnā appellauit ab eruditionibus elegātia & formæ.Illud addamus in pōtosū hoc opusculū emittit eūdē cōposuisse opusculū:de piscibus quo icognita nobis pisciū noia cōplex est:ut scri.Pli.

Exilii Ouidii duplex causa

Corinnæ quot fuerint

Christophori Zaroti Iustinopolitani in Ibim Ouidii Cōmentaria ad Magnificum Franciscum Pesarum cognomento de londra Patricium Venetum.


E sæpius adhortatus es Francisce suauissime: ut quas in Ibim Ouidii uigilias elucubraueram emitterem: ut non solum mihi: sed & omnibus litterarū studiosis: cōmodo & utilitati essent: & licet maliuolorum aculeos non uererer: quin tuto in publi. tuis auspiciis prodire non possent: attamen ea ratione hactenus tibi (cui & omnia debeo) morem gerere recusaui: ut opusculum admodū præcox: qd in uigesimo nostræ ætatis anno: dum humanitatis studio incumberem: absolueram: tēporis curriculo maturę conspicerem: & non tanquā auctor sed lector perpenderē. Fabii Quintiliani exēplo cōmonitus. Cūq; illud proximis diebus (te impellente) castigassem: etiā id perlegeres curaui: ut si quid in eo inuenires: quod eruditissimas aures tuas offendere posset. deleres addēdo: uel detrahendo: uoluisti itaq; has nostras lucubratiunculas imprimi: quas qui legent: si non carpendi desiderio: sed linguæ latinæ consulendi: & ipsi tuo acri iudicio adhærebunt. Vale.

Gregorius Amaseus Vtinensis Christophoro Zaroto Iustinopolitano Iurisconsulto. S.



Vm ego antea ingenium tuum plurimi fecerim: nunc etiam eruditionem demiror. Tanto. n. (ut uideo) non modo acumine: uerum & elegantia & grauitate multipliciq; rerum cognitione cōmentaria in Ibim Ouidii nuperrime excudisti: ut optimi quidem interpretis functus officio nulla ex parte defeceris: præcipueq; opusculum uarium difficile tenebricosumq; tam apte tanq; dilucide enodaueris: ut ad eius sensa elicienda nihil amplius desideretur. Adeo ut non tantū te iurisconsultum posthac appellare decreuerim: uerum humanitatis etiam professorē cum nil minus hac facultate polleas q̄ iurisperitia quā summa cum laude ac ornamento. In patauino Gymnasio publice legendo per triennium professus es. Probe ergo & honori tuo & studiosorum utilitati consuluerunt: qui te ut has in Ibim lucubrationes ederes compulerunt. Quæ tametsi absq; alicuius patrocinio nō solum tuto prodire in lucem: uerum & unicuiq; bono placere facile possent: attamen nobilissimo: Ingeniosissimoq; propugnatore præeunte nil amplius uereantur. Is est Franciscus Pesarus: cuius nomini dedicantur: iuuenis profecto ea indole perspicacia probitateq; præditus: ut non modo Marci Patris Viri Senatorii & Reip. præmature defuncti acumen. Prudentiam integritatemq; redoleat: uerum & eam animi præstantiam eam strenuitatem promptitudinemq; in posterum ciuibus patriæq; suæ polliceatur: quibus hodie præcæteris maxime potest polletq; eius Patruus Benedictus Pesarus. Vir. quidem peritia rei militaris seueritateq; Romāis ducibus uel etiam ipsi Camillo comparandus. Qui cum titubantibus rebus in melchionis Triuisani demortui locū imperator classis Venetæ omnibus pene suffragiis ad Kalendas Augusti creatus esset: triremi inuectus q̄ celerrima nauigatione Zacynthum pridie idus applicuit. Vbi nostrorum nauigia non sine ingenti Reipu. periculo sparsa dissipataq; ob Methonem peloponnesi oppidum in orientē transfretantibus per opportunum nuperrime amissum: inæstimabili uelocitate collegit. Instructaq; iterum classe ferocissime impetens hostē recenti uictoria exultantem Naupliam terræstri maritimaq; obsidioneq; leuauit. Baisetti Turcarum regis insecutus classem usq; quo intra hellesponti angustias confugisset non absq; grauissima hostilium nauigiorū iactura. Vnde reuersus Mitylenem aliasq; ægei maris ignobiliores insulas igni ferroq; omnia uastās depopulatus prædam ipsam omnem in militum nautarūq; cateruas diuisit ne minimam quidem sibi asseruans portiunculam. Profligato igitur hoste se: suosq; exhilarans æginam insulam deperditam recuperauit. Indeq; adiecta socia Ferdinandi atq; Helisabet regum hyspanorum classe uiribus auctus cum hostibus formidolosus esset: nec quenquam obuium toto mari haberet se se ad oppugnandam Cephalleniam conuertit: nō ulyxis inclyta fama allectus: quem cephallenorum ducem fuisse constat: uerum tum loci opportunitate adductus: tum etiam difficultate: quoniam prius tota potitus insula cum eiusdem nominis oppidum paucis diebus obsedisset: opus ab aliis Venetorum præfectis frustra tentatum. Arcem ipsam eminenti crepidini impositam natura arteq; munitissimam: ipsosq; antea hostes deridētem: bellico furore expugnauit. Interim Zonchio castello portuq; peridonio non procul a Methone recepto: obtruncatoq; eius præside Carolo Contareno: a quo facta deditione in turcarum peruenerat potestatem. Postremo uero sinum ingressus Ambraciū xi. Instructissimas triremes in portuq; delitescentens capit una itidem exusta: necnon multiplici plurimorū; nauigiorum apparatu partim ablato partim incenso. Et hæc quidem omnia sex mensibus post initam præfecturam peracta. Vnde merito euenit ut eius uirtuti ab omnibus fœlicitas censeatur annexa: qua prospere afflante: cū adaucta tanti uiri auctoritate ac gloria: tum uero præcipue huius Alme Reip. Imperio longe lateq; propagato: uictricia Venetorum signa proculdubio fore confidimus. Quibus quibus exemplis domesticis Franciscus eximius iuuenis excitus sibi dies noctesq; fœlicissimam hāc inuicti Patrui magnanimitatem proponit: a qua omnino degenerare turpissimū ducat: cuiq; omni nixu: omniq; conatu simillimum se fore contendat. Eia igitur mi Zarote audacter tuas in Ibim uigilias tradere in lucem festines: tum huius fretus præsidio: quo præuio nil aduersi possis offendere: tum uero ipsius operis præstantia intrepidus: qua mediante maliuolorum dentes si non retundas. attamen illesus deuites. Vale.



OVIDIVS IN IBIN.


Empus ad hoc lu/stris mihi iam bis/quinq; peractis
Oē fuit musæ carmen inerme meæ.

DOMI.


Rgumentum carminis est impræcatio : qa inimicum deuouet : quem ibin appellat:nō ut alii suspicati sunt: q̄ ibis cicōia sit fœda auis : quæ rostro purget uentrē.id .n.est ciconiæ.Ibis uero ægyptia tm̄ est:ut scri.Hero.in secūdo historiarū duplici genere altera nigra cruribus gruum rostro maxime adunco q̄ aduersus serpētes colit: altera familiarior hoibus glabro capite & collo:pēnis candidis præter collū & extremas partes alarū.Callimachum aūt in hoc est imitatus inscriptiōe quoq; operis. Nam callimachus Apolloniū rhodium q̄ argonautica scripsit diris impræcatiōibus deuouit carmine elegiaco:cū ille discipulus in suū p̄ceptorē parum pius fuisset:ut apud Suidā legimus: Apollonius aūt & Dionysius alexādrini qdem fuerunt auctore Strabone : sed rhodii dicti sunt:quoniam rhodi litteris operā dedissent:idem testat̄ Apollinii interpres:Cum igit̄ Callimachus ī illum inueheretur per contēptum appellauit ibin:q̄si auem alexādrinam & ægyptiā: ut ita indicaret eū esse alexandrinum q̄uis Rhodius diceret̄.Ibis itaq; inimicus ab Ouidio appellat̄ non pp ullam auis similitudinē : sed imitationem tantum callimachi:qui cur ibin apollonium dixerit iam p̄posuimus. Opus est obscurum remotis præsertim fabulis:nō tam ut lateat inimici nomē qui callimachi imitatione qui eodē stilo & obscuritate op⁹ cōposuit ut Suidas tradit:qd̄ nūc imitatur Ouidius qs sit hic inimicus Ouidii nec ipse usq̄ aperuit nec ab aliis deprehēdi facile est:uxorē certe poetæ sollicitabat:qua de cā exarsit hac carminis acerbitate qd̄ facturum denunciauit in ultimo fine titulo:primum dolet se cogi a moribus suis discedere:ut q hactenus neminē læserit:nunc cogatur maledicos uersus in aduersarium scribere.

Argumētum

Ibis quæ & ciconia cuius naturæ sit

Duplex ciconia

Callimachus rhodius qui fuerit

Qualitas operis


Empus bisquinq; lustris.Quinquaginta annis.Lustrū dixerūt latini spacium quinq; annorum qd̄ græci olympiadē appellarūt eā instituit hercules alcmenæ:ut Strabo placet. Pausania:uero'scri.pæoneū epimedē iasiū idā & herculem fratres fuisse filios Cretæ ex ida:herculemq; maximū natu olympiadē instituisse quinq; annorū spacio a numero fratrum.nam quinq; erant omnes. Mulieribus non licebat olympiaca spectare::quæ lex sancita est : quū Callippatira: ut alii scribunt Phœronice filio uictore illic saltans sexum prodidisset:depræhensæ deiiciebantur typæo.plura Solinus de olympiade.

Lustrum quid sit & quid olipias & a quo instituta fuere

Lex olimpiaca quæ

ZARO.

¶Argumentum.


Cripsit Ouidius in ponto in ibidem inuectiuam cuius opusculi argumentum perperam non nulli interpretantur:cum Ouidium Callimachum poetam imitatum dicant qui in Apollonium Rhodium discipulum inuectus est:quem ibidem appellat:ut ipsum alexandrinum indicaret nam ibis ægyptia auis est.quam sane hoc deridendum sit:quis tam indoctus est : omnisq; ueri iudicii expers:qui nō intelligat.Dum argutuli quidam nouarum rerum : quæ nusq̄

sunt indagatores noua cudere posteritati uolunt : in ueterrima nimis:& a ueritate alienissima dilabuntur. Dicant nobis hi nouatores quod dedecus:quæ nam infamia Apollonio fuisset:ut alexandrinus a callimacho diceretur:nonne ex ægypto illustres habent uiri doctrinis eruditi uariis:ac excellentes:quæ etiā Apollonii uera indicatio sub ibidis nomine fuisset:cum non tantum in ægypto huiusmodi auium genus: teste Plynio reperiatur:si igitur Apollonio Callimachus ibidis nomen indidisset ut eum tantum indicaret: non dubio sed nociori uocabulo appellasset:quæ nam ergo relicta nobis ratio est:cur ibidem Apollonium callimachus appellauerit? hæc nempæ & est sententia. Vallæ præceptoris mei omnium doctissimi. Plynius libro octauo suæ naturalis historiæ de ibide hæc scribit. Volucris in ægypto quæ uocatur ibis: rostri aduncitate per eam partem se proluens:qua reddi ciborum onera salubre maxime est. Cum igitur tanta sit huius auis spurcitas:ut proprio ore uentrem purget:quod est fœdissimum:ut spurcissimum si rem non naturam spectes hunc:& omni pudore carentem:atq; elegantia : primum q̄uis se postea probabilem reddiderit ingratissimum discipulum callimachus ostendit : ibidem appellauit : nam & in sermone incomptissimum Apollonium fuisse eius bis a criticis repudiatum opus memorant:inde correctum acceptum: ut Quintilianus tradit:ad cuius Ouidius imitationem inimicum quoq; suum in hoc opere ibidem uocitauit:utq; etiam hominem nullius decoris:& cōmoditatis significaret:huius autem maledicentiæ causas has fuisse ipsemet aperit:sollicitabat uxorem poetæ:dum in pōto exulabat:quidam:qui dum fortuna Ouidio fuit:ab ipso inter amicorum numerum censebatur haud postremus:fracta autem fortuna fidem uiolare non puduit linguæ uenena īsusurrans augusto:ut diutius in exilium ipsum remoraretur quare lacessitus has deprecationes deuotionesq; in ipsum perfidū ibidem composuit:quis uero hic fuerit ibis a nobis depræhendi non potest:cum ipse nusquam aperiat.Opus uidebis elegiaco metro paucis carminibus absolutum:sed sua cum fabularum tum historiarum obscuritate quam longissimum:ad cuius iam expositionem deuenio.

Ouidii loc' enodatus



Empus ad hoc lustris:ī hoc principio Ouidius auditorem attentum facit:docilem:& beniuolum:quod ab omnibus doctis obseruari solet ut inde lubentius opus legatur : idque maxime ab Ouidio non fuit prætermittendum in carmine maledico:a quo omnes genere carmis solent abhorrere:& ostendit nunq̄ antea in quemquam alium se inuectum:ut patebit. Tempus:a temperato tenore solis & lunæ tempus Varro dici uoluit : esseq; interuallum mundi & motus. Bis quinq; lustris:quinquaginta annis:tot cum hoc composuit opusculū natus erat annos. Lustrum:quinquēnium aluendo idest soluēdo dictum:ut Varro asserit:ꝙ quinq; quoq; anno uectigalia & ultro tributa per censores persoluebantur. Liuius autem ubi de Seruio tullo loquitur ait:ibi instructum exercitum oēm sue oue tauris lustrauit.idq; conditum lustrum appellatum:qa in censendo finis factus est.Græci hmōi annoꝝ spacium olympiadas appellant. Carmen inerme:non maledicum metaphorice dictum.

Conciliatio auditoris

Tempus unde dicatur

Lustrum unde dictum

Nullaq; quæ possit scriptis tot milibus extat
Littera nasonis sanguinolenta legi.
Nec quēquam nostri:nisi me:læsere libelli:
Artificis periit:cum caput arte sua.
Vnus: & hoc ipsum ē iniuria magna : pennē
Candoris titulum non sinit esse mei.
Quisqs is est nā nomē adhuc utcūq; latebit:
Cogit inassuetas sumere tela manus.
Ille relegatum gelidos aquilonis ad ortus
Non sinit exilio delituisse meo.


Sanguinolēta:maledicta. Nisi me:nam missus sum in exilium libris de arte amādi editis. Vnus: ibis. Mei candoris:meæ gratiæ & beniuolētiæ erga omnes. Inassuetas:ihabiles carmie maledico. Relegatum:præscriptis finibus in exiliū missum. Tot scriptis milibus:scilicet uersuū. Littera sanguinolenta:carmen maledicum. Nisi me læsere libelli:propter libros quos composuit de arte amādi. Arte sua: carmen querulum hoc : & est sensus hei qa libello de arte amandi edito missus sum in exilium:causa satis leuis & illud arte alludit ad opus de arte amādi:siue simpliciter potes itelligere. Vnus: ibis. Mei candoris:meæ æquitatis. Titulū:a tutando dicitur titulus:ut Varro & Festus pompeius docent tituli etiam milites appellabantur quasi tutuli ꝙ patriam tuerentur:& pnomē titi hinc quoq; emanauit. Tela:imprecatiōes. Inassuetas manus:qa neminem præter ibidem carmine offendit. Relegatum:in exilium missum. Gelidas arctos:siue gelidos ortus:utrunq; bene & septentrionem denotat ubi intentissima sunt frigora:ac perpetuæ niues arctos græce latine ursa dicitur:duplex est autem arctos:& maior:& minor:ambæ in septentrione:de quibus multa refert Hyginius ac aratus.Si uero legas ortus totidem ueteres uentos fecere quot & cœli regiones:unde Homerus quattuor tantum uentos nominat:a quattuor cœli partibus:posteriores autem plures fecere ut in sequenti figura ostenditur.

DOMI.

ZARO.

Titulus unde dicatur

Arctos quotuplex sit



Numerosior quoqꝫ rō uētoꝝ ē addita:& regiōib⁹ uñ flāt uēti, sūpsere noīa:ut Ply.li.ii.natu.histo. ꝓdidit.

Vulneraqꝫ ímitis requiem quærentia uexat:
  Iactat & in toto uerba canina foro.
Perpetuoqꝫ mihi sociatam fœdere lecti
  Non patitur miseri funera flere uiri.
Cūqꝫ ego q̄ssa meæ cōplectar mēbra carinæ:
  Naufragii tabulas pugnat habere mei.
Et qui debuerat subitas extinguere flammas.
  Hic prædam medio raptor ab igne petit.

¶Vulnera:exilii mei. ¶Verba ca.maledica dñr a ra bie cāis cui⁹ morsu saxa feriūt:ut scri.Pli.uñ ꝓuerbiū ductū ē Mordere lapidē:& mordere ꝓ carpe tractū ē ab eiusdē aīalis morsu. ¶Foꝝ dcm̄ ē:ut Var.placet qđ cōtrouersiæ & res uenales illuc ferant.Idē macel lū dicebat ab obsoniis:q̄ uēdebāt illic:nā iones ho stia hortoꝝ macellotas appellāt:alii a Macello:cui⁹ dānati horti uel dom⁹ uēdēdis obsōiis apte sit.Foꝝ hic accipit ꝓ cōuētu hoīum ī foꝝ cōuenientiū. ¶Fu nera:calāitatē. ¶Nō pa.nā eā aliis curis afficit. ¶Ta bulas:bōa sua appellat tabulas naufragii:hoc ē reli qas exi lii:q̄s īpius inimic⁹ subripe tētabat. ¶Hīc:sub

DOMI. Mordere a quo pro uerbiū natū ē quot hēat significata
Foꝝ qđ & uñ dictum

ripe sūt ēt q ītellexērīt tabulas naufragii uxorē:qđ nō placet. ¶Extinguere subitas flāmas.i.ferre opē exilio meo:quēadmodū alii accurrūt ad īcendiū domoꝝ. ¶Raptor:raptores dñr q ui subripiunt aliqd cōtra fas. ¶Vexat:distrahit molestia afficit a uehēdo uexare uerbū deducit:isqꝫ dř uexar :q ui atqꝫ motu ultro citroqꝫ uehit & ē plusq̄ uehi:sicuti q̄ssari plusq̄ q̄ti:taxari plusq̄ tāgi & mille alia:auctoř Gel. ¶Iactat:imoderate ꝓfu seqꝫ obloqt. ¶Verba ca.q̄rē uerba caīa ipe paulopost oñdit sūptū ēt uideri p̄t a rabidis canib⁹quoꝝ rabies Syrio ardēte teste Pli.hoī mortifera ē. ¶Foꝝ:ut tradit Fest.sex mōis ītelligit ꝓ loco negociatōis hic accipe. ¶Sociatā uxorē dicit:quā ad extremū usqꝫ diē approbauit:suorūqꝫ fecit cōsilioꝝ ꝑticipē:notissima dña iter sociū:comitē:& sodalē:a qb⁹ēt uerba hñt. ¶Perpetuo sœ.ad dñā illaꝝ uxoꝝ q̄s repudiauit utqꝫ ēt amorem suū idicaret:ut īde iustior ira uideat:fœdus appellatū ab eo q̄ ī paciscēdo fœdata hostia necaret Vir.Et cæsa iūgebāt fœdera porca:uel qa ī fœdera īterponat fides:ut ait Festus. ¶Nō pa.nō sinit sua molestia & iniuria. ¶Flere:lamētari:& ē ꝓprie lachrymis. ¶Fūera uiui uiri calāitatē & me uiuū ꝓide ac mortuū funet,ꝓseq: fun⁹ īnqt dōat⁹:ē pōpa exeqaꝝ a fūalib⁹:etenī noctu efferebāt:ꝓp sacroꝝ celebrationē diurnā.Legit & mifi & no tū ē. ¶Cūqꝫ ego q̄s.sūptū ab his q naufragiū faciūt. ¶Tabulas:trāslatio sūpta a naufragiū faciētib⁹q.ꝓcūt ē. tes tabulæ nauis e tēpestatib⁹conant euadere. ¶Subitas extīguere flā.mihi opitulari:sicut solēt icēdīis hoīes extinguēdo ignē auxiliū ꝓstare. ¶Hic ꝓdā:ꝓda hostib⁹captaqꝫ manuparta ut ait Varro.

Raptor q ꝓprie sit
ZARO.
Forum
Fœdus qđ & uñ dictum
Funus qđ & unde dictum

Nititur ut profugæ desint alimenta senectæ:
Heu quanto nostris dignior ipse malis.
Dii melius:quorũ lõge mihi maximus ille est:
Qui nostras inopes noluit esse uias.
Huic igitur meritas grates utcunq; licebit:
Pro tam mansueto pectore semper agam.
Audiet hæc pontus:faciet quoq; forsitã idem:
Terra sit ut potior testificanda mihi.
At tibi:calcasti:qui me uiolente iacentem:
Qua licet:heu misero debitus hostis ero.
Desinet esse prius cõtrarius ignibus humor:
Iunctaq; cum luna lumina solis erunt.
Parsq; eadẽ cœli zephyros imittet & euros
Et tepidus gelido flabit ab axe notus.
Et noua fraterno ueniet concordia fumo:
Quam uetus accensa separat ira pyra.
Et uer autumno:brumæ miscebitur æstas:
Atq; eadem regio uesper & ortus erit.
Quã mihi sit tecũ positis q̃ sumpsim⁹ armis
Gratia:commissis improbe rupta tuis.
Quã dolor hic unq̃ spacio euanescere possit:
Leniat aut odium tempus & hora meum.

DOMI. ❡Dii melius:in iuidiã adducit inimicũ.❡Dii melius:agũt mecũ.⁋Ille:augustus.⁋Nr̃as uias:exiliũ:nã bona nõ abstulit:ut alibi ẽt scribit.⁋Agã grates:poeticũ ẽ:nã orato℞ agã gr̃as.⁋Põtus:puincia nobilis crudelitate Medeæ & ueneficis herbis,a Põto rege nomen accepit.Põtus mare dr̃ a ποντίζω:qđ sign̄at mergo,põtus locus exilii mei.Vaticinaͭ se scriptu℞ eẽ qđ in exilio scripsit de triũpho Cæsaris ⁋Idẽ:augustus. Testificãda:nũerãda iter bñficia.⁋Calcasti:insultasti iniuria affecto.⁋Heu mise.q.d.me miseret:qđ te afficiam tãtis maledictis diris imp̃catiõis.⁋Desinet:negat se unq̃ fore amicũ p similitudinẽ sumptam a rebus cõtrariis:q nunq̃ cõuenient.⁋Solis:hic dicebaͭ fax cœlestis oli:sed dictus est sol a sole puero filio hypionis. ⁋Luna:itẽ a luna solis sorore:est autor Dio. ⁋Zephyrus:occasu æqnoctiali.⁋Et noua:nota ẽ fabulosa historia ætheoclis & polinicis fratrũ rogũ in duas ptes diuisũ eẽ:qđ callymach⁹prim⁹scripsit:ide Oui. Scidiͭ i ptes geminoq; cacumie surgit.Scidiͭ ĩ ptes atra fauilla duas.⁋Ira uetus:odiũ frñũ.⁋Ver:græce dr̃ ἔαρ uñ uer.bruma:qđ breues dies hẽat dr̃. Festus.⁋Gratia:concordia.⁋Positis armis:carmine maledico.⁋Tuis commissis:tua culpa.

ZARO. ❡Profugæ:pfusus inqt Ser.pprie dr̃ q pcul a suis sedib⁹uagaͭ:q̃si porro fugat⁹:multi tñ ita diffiniũt ut pfugos eẽ dicãt eos q exclusi necessitate de suis,sedib⁹adhuc uaganͭ:& simul ac iuenerint sedes non dicanͭ pfugi:sed exules:sed utrũq; falsum est.nã & pfugus lectus ẽ q iã sedes locauit:ut in Lucão:pfugiq; a gẽte uetusta gallo℞ celtæ miscẽtes nomẽ hiberis:& exules q adhuc uaganͭ:ut in Salustio:q nullo certo exilio uagabanͭ adeo exiliũ ẽ ip̃a uagatio. ⁋Senectæ:senecta ẽ senilis ætas.Dii me.s.agunt.⁋Ille:germãic⁹:cui & fasto℞ libros ĩscripsit.⁋Inopes uias:uiaticũ.n.dedit.⁋Agã meri.gra.solẽt poetæ ita uti cum oratores gr̃as dicãt differũt iter se hẽre gr̃am referr & agere:agere uerbis,pprie ẽ:q aũt hẽt apud se gr̃a; nõdũ rettulit q rettulit destitit hẽre.Dona.ẽ autor. ⁋Audiet hæc põtus:põt⁹ mare antea:ut scri.Pli.ab ihospitali feritate Axenos appellat⁹ẽ:& põtus non a ποντίζω:sed poti⁹uerbũ a noĩe fcm̃:prius.n.fuit põtus q̃ q̃sq̃ in eo mergereͭ:sed potius q̃si πρεντόσ.i.flatib⁹&pcellis plen⁹.⁋Idẽ:germanic⁹. ⁋Testificãda:nũerãda iter cætera bñficia.⁋Calcasti: insultasti. ⁋Qua licet:q̃cunq; pte licuerit.⁋Hostis:apud antiquos pegrinus hostis dicebaͭ:& q nũc hostis pduellio auctore Fe.& Macro.uñ Stati⁹ ĩ curculiõe siue status cũ hoste itercedit dies dixit.Desinet eẽ pri.adeo iniuria affect⁹ẽ poeta:ut nũq̃ se amicũ ibidi futu℞ dicat:idq; p similitudinẽ a reb⁹cõtrariis oñdit:q̃ mime cõuenire pñt:humor.n.utpote frigidus & humidus arido igni aduersaͭ qa cõtrari⁹:ita & solis tp̃s cũ lunæ.Soles ãt plures fuisse.Cice.in libris de natura deo℞ oñdit:ait.n. quũq; tu solẽ qa solus eẽt appellatũ esse dicas:soles ip̃i q̃ multi a theologis,pferunͭ:un⁹ ex ioue natus nepos ætheris:alter hypione. Tertius uulcão nisi filio:cui⁹urbẽ ægyptii uolũt eẽ eã q̃ heliopolis appellaͭ.Quartus is quem heroicis tpibus achanto rhodi pepisse dr̃ ialysi camerratide rhodi.Quĩtus q colchis ferͭ oetã & circem pcreasse.Luna dr̃ ꝙ sola lucet noctu si Varroni credim⁹unde Catul.dictaq; a lumine luna. ⁋Parsq; eadẽ cœ.zephyrus:& eurus uẽti iuicẽ sibi cõtrarii ut oñdimus.⁋Axe:axis inqt Festus quẽ græci axona dicũt plures hẽt significatiões:nã & ps cœli septẽtrionalis:& stipes teres circa quẽ uertiͭ est.& tabula sectilis.⁋Et no.fr.Laui⁹theba℞ rex ex iocasta oedipodẽ filiũ habuit:q ex m̃re sustulit filios:æteoclẽ polynicemq; uirilis sexus:fœias uero antigonẽ & ismenẽ:sed postq̃ resciuit oedib⁹cũ m̃re se cubuisse sibi oculos eruit relictis in regno æteocle & polynice filiis:q iter se pacti sunt ut singulos sibi cedẽdo ãnos alternis regnarẽt.sorte prior æteocles regnat:q pacto exacto tpe fr̃i cedere noluit:indignat⁹aũt polynices tãta affect⁹iniuria a fr̃e thæbas cũ exercitu una cũ septẽ regib⁹uenit:quo ĩ bello mutuis æteocles & polynices cecidere uulnerib⁹:quo℞ corpa in pyrã cõiecta de more sunt:cui⁹fumus in ptes scissus ẽ:ut ẽt & ipso℞ mortuo℞ oñderet odium:plures hui⁹rei meminerũt auctores:& ĩprimis in thæbaide Stati.⁋Pyra:pyra est ligno℞ cõgeries.Virgi.xi.æne.cõstituere pyras:& ἀπὸ τοῦ πυρὸσ.i.ab igni uẽit teste Ser.⁋Et uer:uer ꝙ tũc uiuere ĩcipiũt uirgulta auertere se tp̃s ãni:nisi ꝙ iones dicũt id tp̃s uer:Var.autor.⁋Autũno:autũnũ qdã dcm̃ existimãt ꝙ tũc maxime augeanͭ hoium opes:coactis agro℞ fructib⁹:ut autor ẽ Fe.⁋Brumæ:dcã brũa ꝙ tũc breuissim⁹est dies Var.auto.⁋Aestas:ab æstu æstas hĩc æstiu⁹:nisi forte a græco autore Var.⁋Armis:imp̃catiõib⁹:trãslatio a militib⁹q armis inimicos petũt.arma ab armis.i.hũeris depẽdẽtia:ut scutũ:gladiũ:pugio sica:& ea q̃ pcul pliantur tela Fe.⁋Gratia:pax & cõcordia.⁋Improbe:pbi uelut,phibi:q se a deliquẽdo phibẽt:iprobi:q se nõ,phibẽt Fe.ẽ autor.⁋Tuis me.qa dign⁹es.⁋Qñ:sensus ẽ:tp̃s quo oĩa cõsumunͭ neq̃q̃ odiũ & irã meã finiͭ poterit.

Põtus,puincia quæ & unde dcã
Pont⁹ mare uñ dicatur
Sol uñ nomẽ traxit.
Luna uñ nomẽ habuit
aetheoclis & polinicis histo.
uer & bruma q̃ sint
Profugus q& unde dictus
Agere:habere:referre gr̃as in quo differunt
Pontus q̃ & axenos uñ dicaͭ
Hostis qui sit
Soles a quo sol nomẽ accepit quot fuere
Luna uñ dicta est
Axis siue axona qd pprie sit
Aetheocles & polynices
Ver
Bruma
Aestas uñ dicta est

¶Lupi:dicati marti:i quos fabulosa historia tradit nõnunq̃ hoies cõuersos carmie magico eosdẽ rediisse i pristinã formã:uñ deductũ illd̃ cõuitiũ uersipellis a mutãda pelle hũana.s.in lupinã.¶ Cœpto:cœptũ uersũ appellat elegiacũ:q̃si ĩpsectũ:nã extrẽo pede fraudat̃.Pa.Qui nobile gressu extrẽo fraudatis op⁹.¶ Hoc pe. nã metro iãbico maledicta scribũt̃:simul pmãsit ĩ metaphora:cũ dicat claudũ nõ solere,pdire ĩ pugnã.¶ Vt q̃ pe.dicit hoc op⁹eẽ simulachrũ pugnæ:q̃le solet ĩpator miles añ ltimũ certamẽ pposito agere:i quẽ iacu lat̃.¶ Velitis:legis.Velites milites erãt q hasta utebãt̃ ĩhabili ad remittẽdũ:nisi pitis:ut scribit. Li.eã inuenit Tyrrẽus scri.Ply.¶ Dissimulare:tegere.¶ Breui:i ad paucos dies.¶ Iãb⁹iuẽt⁹pes ẽ ad nocẽdũ ab ιαπτω qd̃ sigñat noceo Papi.eũ appellauit ultorem:q̃m ar chilochus ei⁹ iuẽtor tãta acerbitate in lycãbẽ socerũ eo usus ẽ:ut ad laqueũ cõpulerit.Idẽ fecit hyppõax poeta ĩ babulũ & antherenũ sculptores q eius defor mis effigiẽ sculpserãt ĩ cõtẽptũ:& Cato in Scipionẽ Metellũ ea carmis acerbitate usus ẽ.¶ Tyncta ly.sã. qbus q̃libus telis uitã lycãbes finiuit.¶ Nũc quo.in ter carmia magica duo erãt apud maiores maxiæ re ligiõis:quoꝝ altero dii tutelares urbiũ euocabãt̃ ab hoste uictore:ne deos captiuos dicere uideret̃ : alte ro deuouebãt̃ urbes exercit⁹ hoium capita:q se tra derẽt iræ numinũ,p salute aliẽa:q̃le fuit carmẽ duo rũ Decioꝝ:q se,p p̃riæ salute deuouerũt.Id ad Titi i patoris tpa seruatũ fuisse ex histo.Ply.accepim⁹. po terat q̃spiã aut seipm deuouere aut alterũ uerborũ formula hoc.hẽbat initiũ:ut Samonicus serenus ex Euri monumẽtis recitat diis p̃ iouis:ne manes siue quo alio noie fas ẽ noiare autor ẽ Macro. nũc & si Oui.eadẽ formula nõ utit̃ tñ deuouere se dicit ibi: quẽ diris detestat̃ ĩpcationib⁹:ĩ quo ĩmitat̃ callimachũ.¶ Battiades:callimach⁹:dictus ẽ:nõ fili⁹batti : sed ab eo gẽus ducẽs:nã & ĩpe hũc,iter maiores suos cõmemorat quẽ gẽris suæ auctorẽ,p̃fitet̃.Tres callimachi fuerũt:quoꝝ hic postreũs fuit callimachi grãmatici filius.Battus ex calisto:q eadẽ thera dicebat̃ ,pfectus cy renẽ cõdidit:ita appellatus φ ligua lybica Battus regẽ sigñat:ut Hero. placet,pprio noie dicebatur aristeus. Trogus battũ scri.a liguæ dcm̃ ĩfantia.Nã erat blæsus:quã sñiam cõmemorauit Her.sed dãnauit.Batt⁹ itẽ nomẽ est pastoris apud Theocritũ & in saxũ uersus apud Oui.¶ Ibin:Apolloniũ Rhodiũ.¶ Inimicũ:nam cũ fuisset discipulus Callimachi multa q̃ a p̃ceptore accepat ,p suis ostẽtabat historiis ,pfitetur obscuritatem hoc opusculo:dũ studiose immitatur callimachũ:q eandem opusculo suo seruauit:ut Suidas scribit.

Pax erit hæc nobis:donec mihi uita manebit:
  Cum pecore infirmo quæ solet eẽ lupis.
Prima quidẽ cœpto cõmittam prælia uersu:
  Non soleant quãuis hoc pede bella geri.
Vtq̃ petit primo plenum flauentis harenæ:
  Nondum calfacti uelitis hasta solum.
Sic ego te ferro nondum iaculabor acuto:
  Protinus inuisum nec petet hasta caput.
Et neq̃ nomẽ in hoc:nec dicã facta libello:
  Teq̃ breui:qui sis:dissimulare sinam.
Post modo si perges : in te mihi liber iambus:
  Tincta lycambeo sanguine tela dabit.
Nunc:quo battiades inimicũ deuouet ibin:
  Hoc ego deuoueo.teq̃ tuosq̃ modo.

¶Pax:a pactiõe dicta:ut ait Festus.¶ Cum pecore:pecus ab eo φ pascebãt:a quo pecora uniuersa:qd̃ in pe core pecunia cũ pastorib⁹ cõsistebat Varro:diciturq̃ pecus oẽ aial humana carẽs eff gie teste Lactan. & pe cus dis dicimus & ris:pecuare ris:& pecu cu in differẽter nõ ut ĩperitorũ grãmaticorũ multitudo falso do cet.¶ Lupis:in martis tutela eẽ dñr lupi:λυκοσ græce dr̃.¶ Cœpto uersu:nã pollicet̃ se editurũ ,pprio car mine maledico opus in inimicũ:ut in fine opis patebit : cœpto ergo uersu hoc carmine qd̃ erit principium Imprecatiõis:& dixit p̃lia ut ostenderet ẽt nõ pro meritis in p̃ntia deuouere:p̃liũ est armorũ certamẽ : bellũ uero tũ pugna tũ totũ tp̃s quo in militia sumus.¶ Hoc pede:nã iambo metro uti solemus.¶ Vtq̃ petit pri mo:per cõparationẽ dicit sicuti leuis armaturæ milites solẽt antea q̃ in bellũ ,pdeant se experiri in harena: ita hoc opus edere:ut inde facto periculo:acrius inimicũ uulneret.¶ Velitis:more ueterũ uelocissimi cũ scu tis leuibus:ait.m.de reilitari Cice.pedites ad hoc ipm exercitati iisdẽ miscẽdi quos expeditos q̃si uolitantes uolites noiabãt:ii aũt,si liuio credimus hasta inhabili utebãt̃.¶ Breui:tpe.¶ Dissimulare:simulam⁹ falsa:dis simulam⁹ uera teste Ser.¶ Liber iãbus:iãbus pes απὸ τοῦ ιαμβίζειν.i.a cõtumeliis iactãdis φ maledici gñe hoc carminis utebãt̃:huius aũt origo uerbi ex noie iãbes famulæ celei noiat̃:q cererẽ filiã q̃rendo ad mega rinã cõiugẽ celei delatã cũ uidisset sollicitã male tractauit:alii iãbũ q̃si triãbum.a triũphatore libero cogno minatũ:a marte alii:huius carmis p̃cipui scriptores apud græcos archilochus:& hypponax: apud romãos Lucilius Catul.& Hora.bibaculus:ut scri. Diome.¶ Tyncta lycã.san.lycãbes filiã neobolẽ archilocho poe tæ ,pmisit:quã postea turpi ipsius cõmotus facie negauit daturũ:indignatus ide archilochus iambo carmie asprime in lycãbẽ socerũ & filiã eius neobolẽ iuectus ẽ:quos pudore cõfusos laqueo finire uitã cõpulit:uñ Hora.in epodo.caue.caue nãq̃ in malos asperrimus:parata tollo cornua:q̃lis lycãbæ spretus infido gener: & in poetica:archilochũ proprio rabies armauit iãbo hũc socci cœpere pedẽ:grãdesq̃ coturni.floruit tulli hostilii tpibus autore Corne.nepote.¶ Nunc quo.qũo ueteres deuotionẽ facerẽt pluribus uerbis in tertio saturnaliũ docet Mac.pluriaq̃ uerba dicebãt:q̃ oia ex sammonici sereni testimonio ponit: quare dicit nũc Oui.nõ eo mõ quo prisci solebãt te deuoueo:sed sicut callimachus q inimicũ suũ apolloniũ rhodium deuo uit.¶ Battiades:battus polymnesti filius cyrenas primus ædificauit:quattuor aũt fuere batti:& oẽs cyrenen ses:quẽadmodũ ,pcius docet in pidaꝝ:eius meminit callimach⁹ q extruxit cyrẽas de laudibus locutus apol linis.ex cuius uerbis docemur battiadas oẽs cyrenenses appellatos.quãobrẽ ẽt Ouidius ab ipo cõmonitus callimacho:battiadem eum uocat φ fuerit cyrenensis:ne quondam nugas sequentes aliter interpretemur.

DOMI. Lupi cui dicati sũt Hominũ in lupos conuersio Versipe lis qui & unde di ctus Velites q erant Iamb⁹ un de dictus est & quis eius inuẽ tor fuit Magicoꝝ carminuꝫ maiores Interitus deciorum Carminis initium Calima chi quot fuere & unde dicti ZARO. Pax unde dicta est Lupus Velites Simulare & dissimu lare i quo differant Lycãbis historia Battus

DOMI. Duplex tẽporis initium apud romanos

¶ Ambages:obſcuritatẽ. ¶ Tu quoq:queẽadmodũ Apolloni⁹ Rhodius. ¶ Sit atrã:ĩfœlix ¶ Hæc tibi:duo erãt tporũ initia apud Romãos:alterũ priuatũ:publicũ alterũ:ĩ utroq cautũ erat:ne qđ mali ominis uerbũ efferreƭ priuatũ dies natalis:publicũ Kalẽdæ ianuariæ carmĩe ſacerdotũ ian⁹ adorabaƭ:& augurũ libris hãc hẽbat ꝑcationẽ:Qui cũcta fingit eadẽ q̃ regit aq̃ terræq uĩ ianus pr̃.idẽ dicebaƭ Geminus iuno meas duodeci hẽbat aras:ut Var.ſcri. Adit⁹ & exit⁹ei erãt dicati:Cõſidi⁹:Qu:rin⁹.Cluſius.Patultius.Si qd ãt uel die natali uel ianuariis ſiniſtro omine auditũ eẽt ĩfœlicem annũ ꝓtẽdebat. ¶ Dii maris:hic deuouere ĩcipit ſingulis numinib⁹ ĩuocatis. ¶ Inter di.po.arcticũ:& antarcticũ liberi erãt duodeci:q cũ ioue dicebãƭ teneƭ cœlũ iuppiter iuno Veſta mineruа Cæres diana Venus Mars Mercuri⁹liber Neptũnus Apollo:ii tm̃ nectare utebãƭ. ¶ Sinite:uerbũ ſacrorũ erat. ¶ Tellus:numẽ hẽbat:ut ẽt ſcri.Ply.ꝑpea ĩuocaƭ in fœdere apđ Ho. una cũ umbris. ¶ Aether dr̃:qa ſp mouetur ut placet Ariſto.Et ſydera: numina hr̃e putabãt ex diſciplina platõica:& ſuas hẽbãt hoſtias. ¶ Quo pri⁹:nã ſp luna creſcit aut decreſcit. ¶ Nox ſua nu.ha: ut ſumanũ & umbras. ¶ Quæq:o pcæ. ¶ Ratũ inexorabile.ratũ uerbũ ſacrorũ ẽ.Rata.n.dicebãt cõfirmata ſignificatiõibus auguriorũ. ¶ Quiq:inuocat ſtygẽ paludẽ cuius filia uictoria cũ ĩ bello gygãteo opẽ tulerit ioui:meruit ut mr̃is nomẽ iuſiurãdũ eſſet deorũ:qđ q fallebat nouẽ diebus carebat nectare. Vir. Dii cuius iurare timẽt & fallere numẽ Silius. At ſp magnis diuis regiq deorũ iurari dignata palus.Stix itẽ aq̃ manãs ex nonacri arcadiæ quæ epota mortẽ affert: ita periit Alexãder: quãuis Plutarchus aquam non nominet meminerunt Ply.& pauſanias. ¶ Imperiuratæ:cuius iuſiurandum non fallunt dii.

Numina cum ioue celum tenẽtia quæ ſint

Terræ numen

aether unde dicaƭ

Stygiæ paludis fabula

Styx aqua quæ ſit

Vtq ille:hiſtoriis ĩnuoluam carmina cæcis:
Non ſoleã quãuis hoc genus ipſe ſequi,
Illius ambages imitatus in ibida dicar
Oblitus moris:iudiciiq mei.
Et qm̃ qui ſis nondum quærentibus edo:
Ibidis interea tu quoq nomen habe.
Vtq mei uerſus aliquatũ noctis habebunt:
Sic uitæ ſeries tota ſit atra tuæ.
Hæc tibi natali facito:ianique kalendis
Non mentituro quilibet ore legat.
Dii maris & terræ:quiq his meliora tenetis
Inter diuerſos cum ioue regna polos.
Huc precor huc ueſtras oẽs diuertite mẽtes:
Et ſinite optatis pondus ineſſe meis.
Ipſaq tu tellus:ipſum cum fluctibus æquor:
Ipſe meas æther accipe ſumme preces.
Syderaq. & radiis circundata ſolis imago:
Lunaq.quæ nunq̃ quo prius ore micas.
Noxq tenebrarũ ſpecie reuerenda tuarum:
Quæq ratum triplici pollice netis opus.
Quiq per infernas horrẽdo murmure ualles
Imperiuratæ laberis amnis aquæ.

ZARO. Hiſtoria unde dicta

¶ Vtq ille hiſtoriis.obſcuriſſimis hiſtoriis: reconditiſq fabulis callimachus opus ſuũ abſoluit:qđ ita facere polliceƭ poeta:hiſtoria ĩgt Cice.ẽ res geſta: ſed ab ætatis nr̃æ memoria remota licet Seruius & alii ab ιδω ĩ qđ eſt uideo dici putarint hiſtoriã:qd annales ab hiſtoria differãt abũde Gelli⁹ docet. ¶ Nõ ſoleã q̃uis hoc genus ipe ſeq:ubiq facilis ĩ cæteris opib⁹ ẽ:& nũq̃ carmẽ maledicũ antea cõpoſuit. ¶ Ambages:ambages ait Varro apud Luciliũ:qd tibi ego ambages ambiui:ꝑfecto a uerbo ambio:qđ ſineſt in ambitu & ambitioſo:ambages dicit Ser. circuitus.

Ambages quæ & unde dictæ

¶ Ibidis interea tu quoq nomẽ habe:eo noĩe appellaberis quo callimachus.queẽ imitamur: inimicum ſuũ apolloniũ nũcupauit. ¶ Noctis:difficultatis & obſcuritatis. ¶ Atra:obſcura & ꝑinde ĩfœlix. ¶ Hæc tibi natali facito:tuo natali die:ſolebãt priſci multũ natales ſuos celebrare:& in maxĩo honore hr̃e: qb⁹ dieb⁹ læta oĩa ꝑagebãt:q̃re nũc Oui.ĩfauſtũ inimico ĩprecaƭ natalem. ¶ Ianiq ca.Kalẽdas ianuarias maiores obſeruabãt:ĩ qb⁹ unuſqſq aliqd agebat:Totus ab auſpicio ne foret ãnus iners:Quiſq ſuas artes ob idẽ delibat agẽdo:nec pluſq̃ ſolito teſtificaƭ op⁹:ait ĩ faſtis Oui.Cur quoq celebrarẽt Kalẽdas ianuarias ex Varrõis lectione licet cognoſcere:inqt.n.kalẽdas & natales ianuarii antiq obſeruabãt ne mala oĩa auderẽt & ueſtes ueteres nouis mutabãt eodẽ die mulieres annulũ ſeruis.ſicut uiri ſaturnalib⁹ dabãt:& qſq ſuas ꝓ bono omine artes exercebat:plurib⁹ noĩb⁹ ianũ appellatũ ab antiqs Varro Macro.& in faſtis Oui.docẽt.cui.xii.erãt aræ. ¶ Dii maris & terræ:nũc in auxiliũ deos oẽs uocat:ut inde facilius poſſit ĩprecatiõib⁹ uti:dii maris dii q mare ĩcolitis:& q ĩ terris đgitis. ¶ Quiq his meliora tenetis ĩter diuerſos cũ ioue regna polos.i.uos ẽt ĩuoco q meliora regna hẽtis cœlũ tenẽtes q̃ maritimi terreſtreſq dei.& tãdẽ oẽs q eſtis ĩter arcticũ & antarcticũ polũ polus ait Varro græcũ id ſignificat circũ cœli. ¶ Mentes:a uerbo memini mens deſcendit:& mentio: uel ameƭ ſiue μήνε.i.luna qa ſicut luna creſcit & decreſcit ita hoĩum mẽtes uariis modis hebeſcũt & augẽt: diuus Auguſtinus ẽ autor. ¶ Ipſaq tu tellus:eadẽ & ops ẽ q̃ numẽ quoq hr̃e dr̃ teſte Plynio. ¶ Aequor: mare ab æqualitate dictũ ut autor: Varro. ¶ Aether:ait Ariſtoteles in eo queẽ de mũdo cõpoſuit libro: cœli ãt & aſtrorũ ſubſtãtias æthera nũcupam⁹:nõ ut qdã ꝙ cũ ignea ſint uranƭ errantes in nimiũ alteratũ ab igne uerticem:ſed qa ſp currãt circũdata.Plato ĩ epinomide æthera cœlũ dicit:dũ quinq oñdit eſſe elementa &: poſt ignẽ æthera collocauit.Syderaq:ſydera qđ inſidũt atq ita ſignificat qd ĩ terra purẽdo Varro. ¶ Quæ nunquo pri.ore micas:nã mõ pleniluniũ:mõ ĩterluniũ:itaq ſp diuerſo modo aſpicitur ab interlunio ad plenilunium econtrario uarias figuras admittẽdo:ut uuuſquiſq ꝑ ſe cognoſcere põt. ¶ Quiq per infer.ſtygẽ paludem dicit acherontis & terræ filiã:ꝑ quã alii perierare ꝓhibenƭ:ut:Vir.tradit ſtygiã paludem dii cuius iurare timẽt & fallere numen:qui enim deieraſſet nectareo poculo per nouem dies ꝑiuabatur: uictoria aũt ipſius

Natales q fuerant

Antiquorum ritus

Polus qd

Telus & ops eadẽ

Aether

Sydus unde dictũ

Stix

ftygis ac acherōtis filia cum bonam operam in bello gigāteo nauaffet. & ioui auxilio ueniffet: ab ipfo impetrauit: ut per matrem dii iurarent: deierantefq; qua diximus pœna mulctarentur: quod a ioue facile conceffum eft: de ftyge et palude ubi de alexādri morte narrabimus: aliquid dignum cognitu docebimus. ¶ Imp. iuratæ: quam dii timent deierare ¶ Amnis: ab ambitu dictus. Varro. ¶ Noxq; tenebrarum: nox quia græce dicitur νυξ in genitiuo noctis: quia græce νυκτοσ ut recte cōmonet Prifcianus. fallit ergo Seruius qui q oculis noceat dictam exiftimauit: nullum namque uerbū latinū ita declinatur: aut enim in gis faciunt genitiuū: ut lex gis: aut in cis: ut nux cis: excipiuntur fenex quod facit fenis: & fuppellex quod facit fuppellectilis. ¶ Quæq; parcas inuocat. quæ tres eē perhibentur ab auctoribus: clotho lachefis & atropos: quas Cice. in libro de natura deorū herebi & noctis filias fuiffe fcribit: Hæ mortaliū uitā in fua poteftate habere dicuntur. quaꝝ clotho baiulat: lachefis filat: atropos filū frangit: unde Seneca: ducūt uolentē fata: nolētem trahūt: & rurfus in ea quā oedipodē uocat tragœdia: fatis agimur credite fatis: nō follicitæ poffunt curæ: mutare rati ftamina fufi. Quicquid patimur mortale genus: qcqd uenit ex alto: feruatq; fua decreta colus: lachefis dura reuoluta manu: omnia fæpto tramite uadunt: primufq; dies dedit extremus: nō illa deo ueniffe licet: quæ nexa fuis currunt caufis: it cui ratus prece nō ulla: mobilis ordo: multis ipfum timuiffe nocet: multi ad fatū uenere fuum: dum fata timent: & quæ fequuntur. Ouidius quoq; in meta. de parcis loquitur. Ratum firmum & ftabile eft q; iurifcōfultoꝝ uerbū. ¶ Triplici pollice: nā tres numero funt ut docuimus: pollex inqt Macrobius nomē: ab eo q polleat accepit: nec in finiftra ceffat: nec minus q̄ tota manus femp in officio eft: uñ apd græcos antichir uocat᷑ quafi manus altera. ¶ Opus: inter opus & operā differentiā hāc facit Vulpianus inquiens: operæ funt diuinum officium: opus eft finis fructufque operæ: fed hæc fæpiffimæ confunduntur apud autores: ut apud Virgilium: Mollibus eft ratis opera ad fabrilia furgit: quafi ad operas.

Amnis un de dicatur
Nox unde dicta & quare in ctis genitiuum emittat
Parcæ q̄ fint
Pollex unde dictus eft
Opus ab opera in quo differat

DOMIZARO

Quafq; ferunt torto uittatis angue capillis.
Carceris obfcuras ante federe fores.
Vos quoq; plebs fupū fauni. fatyriq; larefq;
Fluminaq;. & nymphæ. femideūq; genus.

¶ Vittatis: ligatis tanq̄ uittis. ¶ Satyri: dei dicti funt a σαθη ideft mentula: nam funt falaciffimi: ut Macrobio placet. ¶ Genus femideum: dii indigetes: nā dii indigetes nati erant ex mortali & deo.

¶ Quas ferunt torto: non prætermifit. Ouidius furias: quas tres tradunt fuiffe: alecto tifyphonem & megæram: Acherontis & noctis filias: pluribus autē uerfibus eas Virg. Oui. & Claudianus defcribunt. nec īmerito acherōtis & noctis eē filias uoluit antiqtas: cū rebus minime ex uoto fuccedentibus: & ratione cedēte mentis perturbationem nafci neceffe uideatur: quæ non abfque mentis cæcitate iudicii perfeuerat & perfeueratione fit maior donec erumpat in actum: qui abfque ratione factus furiofus appareat neceffe eft diuerfis noībus nūcupant᷑ ut paffim apud poetas eft legere. ¶ Vittatis: fumptum hoc a uitibus quæ pedamentis alligantur. ¶ Carceris: carcer eft cuftodia noxiorū: a coercendo q coerceat quos exire prohibet carceres equorū terminus: uñ currere incipiunt: ut Varro teftat᷑. ¶ Vos quoq; plebes fuperū: hos deos quos nūc memorat plebem appellat: nam ficut in unaquaq; ciuitate nobiles & patricii a plebe difcernuntur: populo inquam minuto: ita a diis ii femidei fegregātur. plebs uero ea dicitur autore gellio: in qua gētes ciuium patriciæ non infunt: & dicitur recto cafu plebs: & plebes ut ueterum exemplis fatis conftat. ¶ Fauni dii funt filueftria incolētes: a fando dicti: ut ait Feftus. ¶ Satyriq;: fatyris ait Plynius in quinto præter figuram nihil moris humani: & in æthiopia inueniuntur: de quibus quid diuus Hieronymus in uita pauli primi heremitæ dicat: utpote memoratu dignum apponere uolui: de beato Antonio loquitur Hieronymus: qui centaurum fuerat allocutus: nec multo poft fe ei fatyrus obiecit: ait itaq;: nec mora inter faxofam uallem non grandem homunculū uidet: aduneis cornibus: fronte afpera: naribus cuius extrema pars corporis in caprarum pedes definebat: & hoc antonius fpectaculum: fcutum fidei: & loricam fpei. bonus præliator arripuit: nihilo minꝰ memoratum animal palmarum fructus eidem ad uiaticum quafi pacis obfides ferebat: quo cognito gradū preffit Antonius: & quifnam effet interrogans: hoc ab eo refponfum accepit: mortalis ego fum: unus ex accolis heremi: quos uario delufa errore gentilitas coluit: faunos: fatyrofque: & incubos uocans. dicti autem funt fatyri a σατυ. i. mentula tefte in primo faturnalium Macrobio: inde Saturnus q ei fuerit amputatum fæminale membrum. ¶ Larefq;: habes apud Ouidium in faftis hanc pluribus carminibus Larium fabulam explicatam: quam breuibus ftringemus: flagrabat amore iuppiter iuturnæ Turni fororis. quem etiam nymphis detexit: almonis autem filia lar lalar dicta: hoc iunoni manifeftauit: quare indignatus Iuppiter lari linguam præcidit: & Mercurio ad ftygem paludem ducendam tradidit: ut meritas ibi lueret pœnas: at Mercurius inuitam larem compreffit: dum eam ad ftygem duceret: ex quo compreffu gemini nati funt nomine lares a matre ita nuncupati: unde Ouidius. Fitq; grauis geminofque parit qui compita feruant. Et uigilant noftra femper in urbe lares: ii compita feruant: inde compitalia fefta. & dies attributi laribus: quibus in cōpitis facrificabatur: de laribus hæc Cicero refert in libro de uniuerfitate: cuius hæc funt uerba. Reliquorum autem quos græci dæmonas appellant noftri ut opinor laris: fi modo hoc recte conuerfum uideri poteft. in Aulularia quoq; Plautus meminitq; Apuleius & meminit etiam Auguftinus in libro de ciuitate dei: aiuntq; ueteres putaffe animas hominum fieri dæmonas: q fi bonorum fuiffent meritorum: lares appellarentur: fin malorum: tum lemures: tum laruæ: q fi incertum fuiffet bonorum ne an malorum effent meritorum: tunc appellari manes. ¶ Flumina: a fluendo dicta. Varro. ¶ Et Nymphæ: aquarum deæ quafi lymphæ dictæ. ¶ Semideumque genus: īdigetes qui femidei funt nati ex deo uel dea & mortali: ut æneas qui Iuppiter indiges eft appellatus: & ab indigeo uerbo indiges dicitur tefte Seruio.

Satyri
Dii īdigetes qui
Furiæ q̄ fint
Pedamenta q̄ fint
Carcer qd & uñ dictum
Plebs q̄ fit
Fauni qui fint
Satyri qui fint
Fabula de fatyro
Lariū fabula
Cōpita & cōpitalia q̄ fint
Lemures & laruæ q̄ fint
Flumē uñ dictum
Indigetes

DOMI. Cæsar in deos relatus. Ariadnes fabula. Dia insula quæ & naxos q̃ sit. Phedræ historia. Cur romani urbis nomẽ latinũ nõ extare uoluerunt. Valeri⁹ soranus cur in crucem sublat⁹ est. Dea angerona quã ob rẽ colebatur. Magn dii q sint. Deuouere quid sit.

¶ Noui:nuper relati in numeruʒ deorum ut Cæsar & alii. ¶ Peragunt suas ptes:ulciscuntur se. ¶ Ex ordine:
inuocatus pro rõne uestrorũ numinũ. ¶ Pasiphaes generi:theseus gener pasyphaes fuit quoniã phædiã ra-
puit filiã eius:& Minois:quãuis Dio.hoc tm̃ quatuor filios noĩe Deucalionem:Cratheum:Androgeon:Ari-
adnẽ fabulosa:est historia:neq; satis inter autores constat.nã pœon ut Plutarchus autorẽ scri. Ariadnem ra-
ptam fuisse:& in cypto relictã a Theseo:ubi partu mortua sit. Ho.in carmine magico eandẽ in partu mor-
tuã scri.in Dia insula:q̃ postea dicta est naxus. Dio.hanc eodẽ loco relictã fuisse raptã a baccho & perductã
in montẽ qui diyopis dicit. Phædram alii scribunt
Hyppolitũ priuignũ adamasse:cuius pudicitiã uin-
cere nõ potuit:indignata insimulauit falso crimine:
qd de stupro ab eo eẽt interpellata: ob quã cãm pr̃.
These⁹ a Neptũno petiit: ut filiũ ĩterimeret: qd actũ
ẽ ĩmissis phocis & exterritis eqs: q iuuenẽ decerpse-
rũt Generi pasyphaes ẽ These⁹:q impcat⁹ ẽ an filiũ.
¶ Neue minus noceãt: in carmĩe quo aliqs deuoue
bat:necesse erat propriũ nomẽ exprimere alioqn p̃-
ces erãt inanes.hac de cã Romãi nomẽ urbis latinũ
extare noluerũt:ne ab hoste deuoueri posset Valeri
us Soran⁹ id aliqñ enunciauit:sed ĩ crucẽ sublat⁹luit
pœnas:hac de causa colebatur dea Angerona obli-
gato ore imperans silentium de noĩe urbis: hinc sa-
crificia fiebant ad.xii. calendas ianuarias. auctores
Ply.Macrobius Solinus. ¶ Execrantia: deuouentia.
¶ Fictum:nomen: ibidem. ¶ Magni dii:sunt iuppi-
ter Minerua:qui sub eodem tecto in capitolio cole-
bantur:iidem penates dicebantur: quãuis Dionysi.
Halycarnaseus & probus aliter scribant ¶ Deuoue-
re:est diris imprecationibus malum alicui optare.
¶ Peragam:absolutã. ¶ Fauete ore.i.silete nam im-
perabatur silentium: cum res diuina inchoabatur.
Macro. ¶ Verba lugu.dicunt in dãnatum & defun-
ctum:oĩa dicunt calamitatẽ protendentia. ¶ Leuis
pedibus:sinistris. ¶ Et nigræ uestes:nam sacra infer-
nalia peragebant indutis sacerdotibus ueste nigra:
quæ umbrarum similitudinem repræsentabant.

Deniq; ab antiquo diui ueteresq; nouiq;
  In nostrum cũcti tẽpus adeste chori.
Carmina dũ capiti malefido dira canuntur:
  Et peragunt partes ira dolorq; suas.
Annuite optatis omnes ex ordine nostris.
  Et pars sit uoti nulla caduca mei.
Quæq; præcor fiant:ut nõ mea dicta: sed illa
  Pasyphaes generi uerba fuisse putet.
Quas ego trãsfero pœnas patiatur: & illis:
  Plenius ingenio sit miser ille meo
Neue minus noceant fictũ execrantia nomẽ:
  Vota:minus magnos cõmoueant ue deos
Illũ ego deuoueo:quẽ mens intelligit ibin:
  Qui se scit factis has meruisse preces.
Nulla mora ẽ in me:pagã rata uota sacerdos:
  Quisqis ades sacris ore fauete meis.
Quisqs ades sacris lugubria dicite uerba:
  Et fletu madidis ibin adire genis.
Ominibusq; malis:pedibusq; occurite leuis:
  Et nigræ uestes corpora uestra regant.

ZARO. Cæsar. Ariadna. Phedra. Hippolitus. Virbius. Penarum genera quod sint. Valerius soranus. Magni ibi. Penates q dicantur. Lugubris uñ uenit.

¶ Diui ueteres:qui iampridẽ in deorũ numero estis
collocati. ¶ Nouiq;:ut Cæsar & alii qui nuper relati
sunt inter deos. ¶ Et peragunt:perficiunt. ¶ Pasyphaes generi:theseus ægei Athenaruʒ regis filius in Cretã
ad occidendum minotaurũ iuit:cuius amore capta Ariadna minois & Pasyphaes filia:eũ quonãmõ mino
taurũ superet docuit:ĩde uoti cõpos Theseus ariadnã rapuit:pariter & eius sororẽ phædrã:sed ut tradit Plu
tarchus Ariadnẽ in cypro insula reliquit:ubi partu extincta est. At Home.in Dia ĩsula nõ cypro obiisse scri.
Diodo.uero in naxo relictã & inde a baccho in montẽ qui dryops dr̃ perductã memoriæ pdidit.nupsit in-
de Theseo phædra quæ Hippolyti amore flagrauit:at ex Hippolyte amazone theseoq; natus erat Hippoly
tus:q uenator egregius ac pulcherrimus fuit:interpellantẽ de stupro hippolytus cũ cõtẽpsisset phædrã fal
so ipsa cõuerso crimine ad patrẽ ipsum detulit:q nimis credulus ægea parẽtẽ est p̃catus ut filiũ pimeret: im
missis aũt phocis uitulis inq̃ marinis ab ægeo q equos terrerẽt Hippolyti descerptus est:quem ab æsculapio
ad uitã restitutũ autores tradunt.Dianæ precibus:qui inde uirbius dictus est:quasi bis in uitam prolatus: ut
in.xv.metamorphoseos Ouidius:&in.vii.æneidos Seruius docẽt. ¶ Pœnas.octo pœnarũ genera in legib⁹
Cice.tradit dãnũ:ignominiã:seruitutẽ:uincula:uerbera:talionẽ:exiliũ:& mortẽ. ¶ Neue mi.no.necesse erat
in deuotionibus propriũ nomen exprimere:nã aliter deuotio frustra fieri credebat:qd Romani intelligen-
tes:urbis nomen incognitũ esse uoluerũt.Id aũt quandoq; quidam ple.si Varrõi credimus:enunciare ausus
in crucẽ leuatus ẽ:hũc Solinus Valeriũ soranũ noĩat:q̃re angerõa:ut idẽ Solinus & Macro.testant:a roma
nis colebat:cui ante diẽ.xiii.cal.ianuarias sacrificabat:hẽbatq; ẽt simulacrũ peneso obsignatoq; ore. ¶ Exe-
crantia deuouẽtia. ¶ Fictũ nomẽ:inimicũ quẽ improprio nomine ibidẽ uocat. ¶ Magnos cõmoueãt ue
deos:magni dii sunt iuppiter:Minerua:& Mercurius qui Romæ colebant penates ẽt dñr:ut scribit Varro:
sed qa colebant penates apud laurolauiniũ nõ eosdẽ qui magni dii penates esse Seruius credit. ¶ Ore faue-
te:silete:silentiũ enim ĩ sacris adhibebat ut Macrobius docet. ¶ Lugubria:luctuosa a lugeo uerbo lugubris
uenit. ¶ Genis.gena mẽbrana illa est q̃ oculus tegit cũ aperit & clauditur:ut Plynius significare uidet & Fe
stus pompeius:mala etiam ab antiquis dicebatur. ¶ Ominibusq; malis:auguriis:omen ait Festus uelut ora
men quod fit ore:augurium uero quod auibus alioue modo fit. ¶ Læuis pedibus.aduersis: unde Virgilius
sæpe malum hoc nobis si mens non læua fuisset. ¶ Et nigræ uestes:quæ solẽt in rebus tristibus adhiberi:ut
Iuuenalis.Pullati proceres differt uadimonia prætor: & Persius pullatis ne mihi nugis pagina turgescat.
idest tragicis:apud quos res tristes describuntur.

¶Sumere uittas: hostiæ aræ destinatæ obligabant qđ ex sermone uirgiliano pcipi pōt. ¶Feralia: dicuntur lugubria a fera quæ olim mortē significabat. ¶Ara: arā suū carmen appellat. ¶Pompa sacrorum: apparatus sacrorum. ¶Tristibus uotis: malis imprecationibus. Hostiæ diræ dicebantur feris destinatæ. ¶Cultris fictilibus utebant in sacris. ¶Terra tibi: hic carmen impcatoriū sumit initiū. ¶Fruges oia dicebant: ut Varro scri. q̄ fere bant ī fundo: ut his frueremur. ¶Aura mitior spūs aura itē fauor popularis. ¶Vulcanus: a uolādo dr: ut Ci ce. placet. ¶Inops: idigens ope oium rerum. ¶Lustrare: circuire itē purgare. ¶Miserabiles dñr q misericordiā cōmouēt. ¶Tuis aduersis: tua calamitate. ¶Inuidiosa tuæ: iuidiosæ diuitiæ dñr maxime qbus iure inuidere possis. Inuidiosi itē absolute accipit̄ p maximi hic iuidiosa. i. q̄ hēbat odio. ¶Erūnæ: dñr grauiores labores: ut herculis ab αἴρειν q̄ signat tollere. ¶Defœta. destituta uñ ēt dicim⁹ effœtos fœtu destitutos ¶Solito fauore: q solet submistrari laborātib⁹. ¶Coacta: a fatis. ¶Luctatus: diu agitatus. ¶Eueniēt: oī in re agēda obseruabāt maiores signa q̄ a numinibus darent: ut aut his cōfirmati rē īchoatā pficerēt: aut pter riti desisterēt. Inchoato igit̄ deuotiōis carmīe fingit poeta deos signa dedisse qbus ptēdebat ei⁹ impcationē fore ratā. ¶Cornix. n. auis phœbo dicata a leua pte uolauit qđ augurium accepit his uerbis. ¶Futuri impcatiōis futurę. Mœsta auis: cornix mali ominis. ¶A leua: auguria a leua pte cœli ueniētia rata erant & fulmina leua boni ominis habebantur: ut Pli. scri. Mali aues ominis erāt bubo īcendiaria noctua cornix aliæ pterea. ¶Motura: exoratura. ¶Perfide: perfidum appellat q rupit gratiā & fidem amicitiæ qua erat cum poeta. ¶Mihi: uotis meis.

¶Ferales: Mortiferas lætales: uñ Iuue. feralis cœna patella. ¶Tædas: græce dr̄ dada: mutatio. d. i. t. sicut ēt docet Priscia. ¶Ara: dicta ab a romæ. i. pcor uñ catarra impcatō. ¶Pōpa ἀπὸ τοῦ πέμπειν emittēdo ubi lōgus ordo emissorum ē & appat⁹. ¶Hostia: hostib⁹a uictis hostia nomē hēt infastis. Oui. ¶Dira tristis ifesta. dirus dei ira nat⁹ festus. ¶Terra tibi: incipit nūc poeta in ibidē impcari optatq̧ ut suas ei fruges terra nō pbeat. ¶Fruges: a fruēdo dictæ Varro. ¶Aura: mitior uēto spūs: aura itē a cephalo amata ē & aura popularis fauor. ¶Nec se uulcanus. ab ignis maiore ui ac uiolētia uulturnus dictus auctor Varro ne: q̄uis a uolādo dcm̄ dixerit Cice. ¶Exul extra solū posit⁹. ¶Limina: limē oīs īgressus ē ut ait noni⁹. ¶Lustres: lustrare multas hēt significatōes ut noni⁹ de īdagine doctorum uirorum oñdit: ē circuire: ut hoc loco seq: pspicere expirare circūspicere. & patefacere. lustrare quoq̧ idem q̧ scortari sæpe significat a lustris sumptū. ¶Miser: tristis & flebilis. is miser dr̄ auctore donato cui aniæ miseria inest: uñ miserabilis uenit. ¶Pluria: nomen est & a pluri uenit. nam hic & hæc pluris & hoc plure dicebat̄ apud antiquos. unde pluria. inde compositum compluris plus uero comparatiuū est cuius raro singulare inuenitur. & positiuū multus: sed plurale ut plures & plura inq̄ & a pluri plurimus suplatiuū factus ē ut docet Priscianus. aulus gellius in. vii. noctiū atticarum de hoc multa memoriæ reliqt. ¶Defœta: uacua sicut fœta plena. ¶Inuidiosa: iuidiosus & q inuidet & cui iuidet̄ dr̄. ut formidolosus ambitiosus gratiosus: & mille alia ut scri. gelli. ¶Solito fauore: nā miseri & laboribus pssi ab oibus adiuuari debent. ¶Eueniēt: mos apud priscos fuit ut oia auspicato agerēt q̧ si bonū hūissent auguriū: cōceptū pagebāt: sin malū: desistebāt: dicit ergo nūc Ouidi. hmōi a phœbo: q augurijs præest ostēsa signa: qbus haud dubitat firmā ad uotūq̧ suā impcationem futuram. ¶Et a læua mœsta uolauit Auis. mali ominis auis a læua parte uolauit: signū pessimū: quæ eēnt aues mali ominis Pli. facile docet in. x. ¶Perfide: q fidem uiolasti: & a fide uenit: infidus uero cui non est fidendum dicitur: & a uerbo fido descendit: quod primam habet longā. ¶Olim quandoq̧: multa significat olim: ut Seruius & Donatus docēt & apud autores est cognoscet̄ ubiq̧. ¶Petitam: percussam: multis hoc uerbum petere modis accipitur: ut docet nonius.

Tu quoq̧ qd dubitas ferales sumere uittas:
Iam stat ut ipse uides funeris ara tui.
Pōpa parata tibi est: uotis mora tristib⁹ absit:
Da iugulum cultris hostia dira meis.
Terra tibi fruges: amnis tibi deneget undas:
Deneget afflatus uentus & aura suos.
Nec tibi sol clarus: nec sit tibi lucida phœbe:
Destituant oculos sydera clara tuos.
Nec se uulcanus: nec se tibi præbeat aer:
Nec tibi det tellus: nec tibi pontus iter:
Exul inops erres: alienaq̧ limina lustres:
Exiguumq̧ petas ore tremente cibum.
Nec corpus q̄rulo: nec mēs uacet ægra dolore
Noxq̧ die grauior sit tibi nocte dies.
Sisq̧ miser semper nec sis miserabilis ulli:
Gaudeat aduersis fœmina uirq̧ tuis.
Accedat lachrymis odium: dignusq̧ putere:
Qui mala cum tuleris plurima: plura feras.
Sitq̧ quod est rarum: solito defœta fauore
Fortunæ facies inuidiosa tuæ.
Causaq̧ non desit: desit tibi copia mortis:
Optatam fugiat uita coacta necem:
Luctatusq̧ diu cruciatos spiritus artus
Deserat: & longa torqueat ante mora.
Euenient: dedit ipse mihi modo signa futuri.
Phœbus: & a leua mœsta uolauit auis.
Certe ego quæ uoueo supos motura putabo:
Speq̧ tuæ mortis perfide semper alar.
Finiet illa dies quæ te mihi subtrahet olim:
Finiet illa dies quæ mihi sera uenit.
Sed prius hanc aīam nimium tibi sæpe petitā
Auferet illa dies: quæ mihi sera uenit.

DOMI. Antiquorum ritus Feralia q̄ & uñ dcā Diræ hostiæ q̄ fruges quæ & uñ dcē Aura qd ipproprie Vulcan⁹ uñ dictus Inuidiose diuitiæ q̄ Erūnæ q̄ Effœt⁹ im pprie qd Ritus antiquorum Antiquorū auguria & ritus captandorū Perfidus q sit

ZARO. Dada lati ne tæda Ara unde dicta Pompa uñ dicta Hostia uñ dicta Fruges Vulturn⁹ unde Limen qd sit Lustrare q̧ hēat significata Pluris quō flectatur Inuidios⁹ quid sit Antiquorum mos Perfidus Oli quot habeat significata

Quã dolor hic unq̃ spacio euanescere possit

Leniat aut odium tempus & hora meum.

Pugnabũt iaculis dum thraces: iapides arcu:

Dum tepidus ganges: frigidus hister erit.

Robora dum mõtes: dum pabula mollia cãpi:

Dũ thyberis liq̃das tuscus habebit aquas.

Bella gerã tecum: nec mors mihi finiet iras:

Sæua sed immanis manibus arma dabo.

Tũc quoq; cũ fuero uacuas dilapsus in auras:

Exanimis manes oderit umbra tuos.

Tũc quoq; factorũueniã mẽor umbra tuorũ

Insequar: & uultus ossea forma tuos.

Siue ego: q̃d nollẽ: lõgis cõsumptus ab annis:

Siue manu facta morte solutus ero.

Siue p immensas iactabor naufragus undas:

Nostraq; longinquus uiscera piscis edet.

Siue peregrinæ carpent mea mẽbra uolucres

Siue meo tingent sanguine rostra lupi.

Siue aliquis dignatus erit supponere terræ:

Et dare plebeio corpus inane rogo.

DOMI. ¶ Tempus & hora: quæ solẽt lenire magnitudinẽ doloris. ¶ Pugnabũt: arcum & sagittas iuenit prius Scythus filius Iouis: a cuius noĩe scythia dicta est. Scythæ ãt oli thraces hẽbant utẽtes oẽs eadẽ lingua: ut scri. Herodo. præter getas & trauses: tota ãt thracia: ut scri. Pli. i strategeas q̃nquagita diuidebat pugnaces erant arcu: quẽ apud se inuẽtũ supra cæteros mortales exercuerũt. ¶ Iapides: ad mille stadia regionẽ obtiebãt una ex pte pãnoniis & istris termiati: pte mari adriaco: pugnacissimi fuerunt hasta: in ditionẽ redacti ab Aug. ut Stra. & appianus scribũt. Iapygia uero apulia ẽ. ¶ Ganges: ut alii scribũt icertos hẽt fõtes: ut alii in scythicis mõtibus orit nusq̃ mior. xx. passuũ altitudine: latitudine octo miliũ ubi parũ ubi modicũ stadiorũ cẽtũ: tepidus ẽ cũ oriẽtis sit. ¶ Ister: in iugis germãiæ mõtis sarnobæ orit p inumeras gẽtes dr Danubius: ubi illyricũ attigit ister. lx. amnibus acceptis i mare uoluit. Binominẽ appellauit Silius cũ & Danubius ister dicat. ¶ Frigidus: ex regiõe ipsa: nã ad septentriones labit. ¶ Tyberis: q ætruriã labit. ¶ Flauas: flauum ẽt appellauit Hora. oli appellatus albula Tybris & Tyberis: ut scri. Pli. ¶ Immanis: imãsuetus. Vel i mães. s. tuos. ¶ Mores tuos: uitã tuã. ¶ Forma ossea in mortuis dicebat: q desertũ oli cadauer induẽtes nihil pter ossa repirẽt. In magicis ãt incãtatiõibus laneis & cæreis formis utebant. ¶ Morte solutus diffinitionẽ platõis exprimit: q scri. mortẽ eẽ solutionẽ aĩæ a corpore. ¶ Iactari: ppriũ i mari ẽ. ¶ Volucres pegrinæ: uultures hẽbãt aues pegrĩæ q̃si ex aliẽo orbe ueniẽtes errore hoĩum: q cũ uultures nidificarent in rupibus iuiis uñ fœtus euolabãt: aliũde uẽire arbitrabantur. Peregrinæ itẽ aues maxĩe uiscebant: ubi strages cadauerũ eẽt: uñ bellis ciuilibus uenerũt aues nunq̃ antea uisæ specie paulo ĩfra colũbas q̃s appellabant betriẽtes: ut alii codices pliniani habẽt Bebriacenses isolitã auẽ Tacitus uisã fuisse scri. ad regiũ lepidũ i bello Othõis & uitellii. ¶ Lupi: q solẽt cadauera sectari.

ZARO. ¶ Pugnabũt iaculis. p cõparationẽ se nunq̃ in cõcordiã cũ ibidẽ uẽturũ dicit. ¶ Dum thraces sunt populi feroces iter oẽs europæ gẽtes: q uitam facile cõtemnũt. dum putãt nõnulli eorũ ob euntium aĩas reuerti: alii nõ extingui: sed magis beatas fieri: ut de mirabilibus mũdi scribit solinus: tradit aũt Herodotus scythas olim thraces habitos: q eadẽ lingua oẽs utebant: præter getas & trauses diuisam thraciã in strategeas q̃nquaginta tradit Pli. iaculis in bello utebant iaculum cum amẽto ætolus martis filius inuenit teste Pli. in. vii. ¶ Iapides arcu: arcum & sagittam scythẽ iouis filium iuenisse Pli. docet. scribit quoq; nõnullos uoluisse a perse filio psei sagittas inuentas. sunt aũt iapides populi iuxta carniorũ regionem: ad timauũ habitant unde regio iapidatat iapigia apulia ab iapige dædali filio: unde rursus festus insula se grandi Diomedis gurgite promit italiam spectans & iapigis arua timaui: licet a uento alii. Strabo Herodotus Solinus & maro auctores. ¶ Dum tepidus ganges maximus iter orbis terrarũ fluuios ganges indiæ habetur: qui icertis fontibus nasci nili modo inundare regionẽ phibetur: alii a scythicis montibus exoriri ipsum uolunt: in quem. xix. influunt amnes: quorũ multi nauigabiles: ubi minimus latitudine. viii. mil. pas. ubi modicus stadiorũ. c. altitudine nusquã minore passuum. xx. ut Plinius Strabo & solinus pdidere tepidus aũt q̃a ab oriente calidissima mundi plaga uenit. ¶ Frigidus: ister erit: ister flu. celeberrimus in iugis germanicis ortur mõtis arhobæ: ex aduerso tauriti galliæ oppidi p inumeras lapsus gentes danubius nuncupat: cum primũ aũt illyricum alluit ister appellat. lx. amnes in se recipit: omnes ferme nauigabiles: septem hostiis ponticũ mare ingredit: ut Plinius Strabo & Solinus meminerũt: ideo frigidus quia ex septentrione dilabitur. ¶ Thyberis: Romã urbẽ secat & a thuscia uenit: pluribus nominibus appellatus: nam prius albula: deinde a thyberino albanorum rege: ut tradit Liuius thyberis dictus: thyberinus postea nuncupatus: uel ut tã fuius: quã q̃dã alii existimant: a thybride siciliæ fluuio: ad quẽ cũ pueĩsset hercules ab erethreia ab occidẽte abducẽs boues: cũ p hyemẽ multã ibi ppessus esset iniuriã: fluuio nomẽ dedit q̃si iniurioso απο της υβρεοσ thæteus aũt ait a cõtumelia syracusanorũ ita fuisse appellatũ q̃d apud fluuiũ crebras facerent aduentãtibus iniuriãs asclepiades uero myreleãus p. d. existiat hoc nom̃ scribẽdũ aitq; prisca siculorũ lingua dybri eẽ noĩatũ a sua magnitudine uel ĩpetu fluctuoso q dymbris mare noĩet cõtẽdũt nõnulli scribẽdũ eẽ tybris sine aspiratiõe &. m. ante. b. in qua fuisse grãmaticus aristophanes phibet snĩa tãetsi uideo fuiũ fossam dicere quã ad obtuẽda mœnia sua syracusani fodissent appellatã tyberĩ eẽ p hostium pœnã & iniuriã factã απο της υβρεόσ ide siculos cũ puenissent ad eã ptem ubi roma est tenuissentq; thyberim appellasse & in sacris q̃dem ait thyberinum dici in zenolexia thyberim in poemate thybrim. ¶ In manes contra manes: manes teste Seruio animæ sunt corporibus exutæ. si uero acronem sequimur dii boni:

Arcũ & sagittam q̃s primus inuenit

Scythiæ ac thraciæ descriptio

Iapides q fuere iapygia q̃ sit

Ganges fluuius q & uñ dictus

Ister q & ubi locorũ sit & q̃bus noĩbus appellatus sit

Tyberis q uñ dictus & quo alio nomĩe appellatus sit

Antiquorum ritus

Iactari q̃d proprie

Peregrine aues q̃ sint

Thraces qui sint

Iapides

Ganges

Ister

Thyberis q̃uo scribẽdũ sit & ipius fabula

Manes q sint

¶ Erumpe:egredi cum impetu.¶ Tendam immitam.¶ Faces nexæ colubris.i.faces furiales.¶ Conscia sceleꝝ tuoꝝ est.¶ Futura:breuior suppliciis.ex disciplina ægyptia:quã orpheus carmine cõplexus est:dicit antiqtas funus celebrare tãta religione:ut quotiẽs esset omissum mortui umbra errare putaret. Nauis erat:quæ cadauera trans paludẽ in ægyptũ portabat ad.xl.iudices:Charonte q lingua ægyptia significat magistrum nauis cymbam regẽte id non fiebat:nisi prius celebrato funere.Idẽ cõtingere putabãt umbris apud inferos. Diodo.scri.¶ Funus:exeqas significat a funalibus funus.item græce dr̃ φορος ꝙ mortem significat.¶ Lachrymæ tuoꝝ:& hoc ex religiõe erat ꝙ ab affinib⁹ cadauer deplorat deplorata cadauera dicebant qb⁹ luctus ultimus psolutus erat:uñ rempu.deploratam dicimus iã uerbum ab hoc tractũ cõclamatũ est: qñ affines euitãtes cõclamabãt:diciturq; in omni re iã depdita:qa post lachrymas affiniũ mortuũ plane cadauer erat.¶ Carnificis: publico sũptu cõducebant: inter quos cadinus celeberrimus fuit.¶ Ossibus uncus erit damnati unco trahebantur ad scalas gemonias aut in harenam ubi ardebãt hoc Iuue.Et iatum media sulcum deducit harena: media harena dicit sulcum dum trahitur unco dãnatus plura in cõmentariis Iuuena.diximus.¶ Vultures:ad cadauera uolare biduo aut triduo antequam exposita sint auctor est Vmbricius aruspex crudelissimus tẽporibus Vespasiani:& nobilis carmine Iuuena.¶ Tardus producens morsum.¶ Canes:hoc in italia & aliis locis dãnatum erat:in hircania celebre & solẽne:nã plebs ut scribit Cice.publicos alebat canes optimates domesticos a quibus mortui laniabant.Silius Regia cum ducẽ posuerũt mẽbra,pbatũ est hircanis adhibere canes.¶ Licet pmittentis.¶ Elysii cãpi siue sint in corpore lunæ siue in insulis fortunatis piis tãtum & qui recte dixerant dabant:ut tartarus sceleratis hominibus ubi iudice Rhadamãto furiæ ultrices scelera puniebãt.¶ Sisyphus siue æolicũ isthmũ infestaret ad inferos detrusus est saxum subducens in montẽ qđ semper deuoluitur.Lucretius negãs inferos esse scribit Sisyphũ esse apud nos eũ.s.qui honores sæpe petit quãuis ferat repulsam.Lucretius sisyphus in uita quoq; nobis ante oculos est.Qui petere a populo fasces:sæuasq; secures.Imbibit & semper uict⁹ tristisq; recedit:hunc se uidisse Vlyxes testatur apud Homerũ:uñ fabulã nostri poetæ celebrarũt.¶ Quiq; Ixion filius Antiõis & Melãtus:nõnulli ex nostris scribũt prẽm phlegiã cũ Iunonem ad stuprum,puocasset:ut scribit Homerus.Latonam ad inferos trusus circum agitur radiis rotæ frangentibus membra.

Quicqd ero stigiis erumpere nitar ab undis:
Et tendam gelidas ultor in ora manus.
Me uigilãs cernes:tacitis ego noctis i umbris
Excutiam somnos:uisus adesse tuos.
Deniq; quicqd ages:ante os oculosq; uolabo:
Et quæras:& nulla sede quietus eris.
Verbera sæua dabunt sonitũ:nexæq; colubris
Conscia fumabunt semper ad ora faces.
Hiis uiuus furiis agitabere:mortuus iisdem:
Et breuior pœna:uita futura tua est.
Nec tibi contingent funus lachrymæq; tuorũ
Indeploratum proiicere caput.
Carnificisq; manu populo plaudente traheris:
Infixusq; tuis ossibus uncus erit.
Ipsæ te fugient:quæ carpunt omnia flammæ:
Respuet inuisum iusta cadauer humus
Vnguibus & rostro tardus trahet ilia uultur:
Et scindent auidi perfida corda canes.
Deq; tuo fiet:licet hac sis laude superbus:
Insaciabilibus corpore rixa lupis.
In loca ab elysiis diuersa fugabere campis:
Quasq; tenet sedes noxia turba coles.
Sisyphus est illic saxum uoluensq;:petensq;:
Quiq; agitur rapidæ uinctus ab orbe rotæ.

DOMI. Antiquorũ rit⁹ ex disciplina ægyptia
Funus qđ & uñ dictum
Deplorata cadauera quæ dicebantur.
Cadinus carnifex
Gemõiæ scalæ quæ sint
Vulturũ olfactus
Antiquorum supplicium
Elysii cãpi q & ubi locoꝝ sint
Sisyphi fabula
Sisyphus qui snĩa Lucretii
Ixionis fabula

¶ Nexæq; colubris furiæ infernales:quæ in tortos anguibus capillos habent:& tres esse docuimus:de qbus hæc Cicero in ea quã pro sexto roscio oratiõe habuit dicit.Nolite putare quemadmodum in fabulis uideris eos qui aliqd impie sceleratæq; cõmiserunt agitari & perterreri tædis ardẽtibus:sua quẽq; fraus:& suus terror maxime uexat:suum quemq; scelus agitat:amentiaq; afficit:suæ malæ cogitationes consciẽtiæq; animi terrent.eæ sunt impiis assiduæ domesticæq; furiæ:quæ dies noctesq; parentum pœnas a sceleratissimis filiis repetant.¶ Tardus trahet ilia uultur:ultur dicitur:uulturis & uulturius præualent uulturum nigritin excelsissimis rupibus nidificant:oua.xiii.pariũt si umbritio peritissimo auruspici credimus:triduo ante aut biduo ubi futura sunt cadauera uolãt:putarũt nõnulli ipsos ex alieno orbe uolare falso:satis aũt liquet neminẽ ipsoꝝ nidos attingere ut in decimo naturalis historiæ autor est Plinius.¶ Tardus pseuerans:nã teste Nonio marcello tardus piger dicit:& diuturnus pseuerãsq;:ut apud Vir.ii.geor.media fert tristis sucos tardũq; saporẽ: & hoc loco magis sensui cõuenit ut tardus pro pseuerãte accipias:q̃ qđ nõnulli iterpretant,pducẽs morsum ridiculũ.n.est illa dicta abina quæ pars chartæ est tenuissima:ut Festus scribit.¶ In loca ab elysiis:de campis elysiis diuersa ab auctoribus traduntur:nam alii fortunatas insulas esse uolũt:ut Horatius: qui ita in epodo ait manet oceanus circũuagus arua beata:petamus arua diuites & insulas reddit ubi cererem tellus inarata quot annis:& imputata floret usq; uinea:has etiã Salustius in oceano esse refert.Diodorus autẽ in meridiano oceano positas scribit:ibiq; esse res admirandas tradit:si uero Lucanũ sequimur:elysios cãpos circa lunarem circulũ esse dicem⁹.Ait enĩ Quodq; patet terras inter lũæq; meatus:Nõ illic auro positi nec thure sepulti Perueniũt:tũc genus oẽ tuum:& quæ dent mœnia disces:qđ ẽt Seruius sup eo.Virg.uersiculo in.v.aeris in cãpis est iterpŕtat⁹:cũ ergo bonoꝝ aiæ e corpore migrabãt:hæc petere dicebant loca ubi plausus choreæ

ZARO. Furiæ ex ciceronis snĩa quæ sint
Vultur
Tardus quid significet
Elysii cãpi
Bonorũ aiæ quo migrare fingebãt.

& lætitiæ sunt;hinc Tibullus:hic choreæ cantusq; uigent:passimq; uagantes:dulce sonāt tenui gutture carmen aues. Fert casiam non culta seges:totosq; per agros floret odoratis terra benigna rosis:& quæ sequunt tartarus malaꝝ sedes aīarum erat ubi ppetuæ tenebræ luctus & miseriæ erant:ut ipse quoq; in eadem docet elegia,tibullus:at scelerata iacet sedes in nocte profunda:abdita quā circū flumina nigra sonant:& reliqua.

Sisyphus ¶ Sisyphus est illic:æoli fili⁹ sisyphus:teste in.vi.iliados Homero:isthmon latrociniis occupabat:ita ut autholiam autholi filiā laertæ desponsatam arripuerit:quam & compressit:unde Vlyxes natus creditur:quod in.xiii.meta.Ouidi.uidetur ostendere:quid sanguine cretus sisyphio:furtisq; & fraude simillimus illi:iseris eacidis alienæ nomina gentis:hunc theseus interfecit:qui apud inferos hac afficitur pœna:ut semper cogat saxum ad montis apicem uoluere:quod q̄primum in cacumine montis perduxit ad ima relabitur ut in eodē loco scribit Ouidi.aut petis aut urges rediturum sisyphe saxum:& in Hercule furente Seneca:Ceruice saxū grande sisyphea iacet.Lucretius autem fabulæ huius figmentum aperit ut p teipsum uidere poteris.¶ Quiq; Ixion agitur rapidæ:Ixion antiōis & melatæ amythoni filius:alii autem phlegræ uolunt:esioneo filiam cham plurima dona pollicitus despōdit:ex qua perithous natus:sed cum ixion pollicitis minime fidem seruaret:eius esioneus equos cœpit:ixion autem accersito genero cui quod fuerat pollicitus dixit seruatuꝝ:ipsum in fouea coniecit:cumq; a ioue purgatus esset:nam a quoq; alio poterat purgari:Iunonem stupri ausus est ite

Centauri unde progeniti sint pellare:quod cum iuppiter cognouisset:in formam iunonis nubem interposuit:cum qua ixion concubuit. Vnde centauri nati sunt:post tamen meritas ixion iuppiter pœnas luere uoluit:nāq; apud iferos rotæ alligari iussit quæ perpetuo uoluitur:ut in.v.Diodo.scribit:& tibullus quoq; ait:illic iunonem tentare ixionis ausi uersantur celeri noxia membra rota.

DOMI.

> Q uæq; gerūt humeris pituras belides undas
> Exulis ægypti turba cruenta nurus.
> Poma pater pelopis præsentia quærit:& idem
> Semper eget liquidis:semper abundat aqs.

Danai filiaꝝ facinus & eorū fabula ¶ Exulis:Aegistus Thiestis filius fuit Aegyptus aūt ut Eustachius & Euripides scribunt frater Danai filius Beli ægypto prouinciæ nomen dedit:cū filiis qnquaginta nuptias celebrauit cum totidē filiabus Danai fratris:quæ maritum iussu paterno singulæ necarunt præter Hypermestrā:quæ lynceum: ut Eusebi⁹ scribit bucetū seruauit:hæ dicuntur aurire aquā uase

Fabulæ allegoria pertuso ex puteis:hæc fabula composita est ex historia:nā Danaus argos irriguū aquis reddidit:quibus carebat multis effossis puteis:inter quos quattuor erāt sacri:q uersus græcus indicat.Argos aquis uacuū danaæ struxere redundās.Lucretius hac fabula captos amore repræsentari,putat qui lenissima in re diu laborant Lucretius.Hoc opinor idē æuo florente puellas.Quod memorāt laticē pertusum cogere in uas.¶ Belides:ne-

Tantali fabula ptes beli profugi:nā exulauit expulsus a Danao fratre.¶ Poma pater:Tantalus paphlagoniā tenuit imperio ditissimus fertilitate regionis:& ob multa metalla:quæ illic erant:ut scribit Strabo.In pugna fuit aduersus Troem:qm̄ Ganimedem rapuerat:ut Eusebius scribit dignatus deoꝝ mensa iouis mystica:protulit mortalibus.Vn̄ apud inferos esse meruit sitiēs in aqs ori allabētibus ut scribit Home.qd̄nonnulli dixerūt hoc supplicīu datū:qm̄ pelopen filiū diis hospitibus epulādū apposuisset:falsum est.Pēdent p̄terea poma:quæ quotiens uult captare uento dissipantur:ut scribit Homerus.Ast ea sublimen uentus contorquet in auras.

ZARO.

Danai filiæ ¶ Quæq; gerunt humeris:Beli Danaus & ægyptus filii fuere:quoꝝ altero.l.natæ sunt ex pluribus mulieribus filiæ:totidēq; altero uirilis sexus filii:acceperat ab apolline Danaus fore ut a filio fratris pariter & genero esset occidendus:quare diu fratri aduersatus est qui in cōnubium neptes filiis dari uolebat:tandē danaus pœne coactus fratri morē gessit:insidiis cōfidens quod monuerat oraculū euasurū:& etenim gladium unicuiq; filiarum dedit:qua cum uiris nocte concumbēdum erat:ut eos omnes tollerent.impia omnes parentis iussa executæ sunt:præter unā hypermestram minorem natu:quæ lyno pepercit a quo postea danaus occisus est:qui & armeus quandoq; teste Eusebio dictus est:ideoq; apud iferos hac pœna torqueri hæ iuuenes peribentur:ut in humeris aquam cribro semper gerant:quoad urnam impleant.Vnde Tibullus:& Danaides ueneris quæ numina læsit:in caua letheas dolia portat aquas:& in metamorphosi Ouidi.Moliriq; suis letum patruelibus ausæ:Assiduæ repetunt quas perdant belides undas:& in hercule furente Seneca urnasque frustra danaides plenas ferunt:& in Medea uosq; urnis quas feratis irritus ludit labor danaides coite uestras hic dies quærit manus:quid autem Lucretius uelit sub hac fabula intelligi per tete īspicito:ægyptum regioni nomen dedisse quæ aeria uocabatur nunc ægyptus ut Eusebius tradit qui ibi expulso Danao regnauit.

¶ Exulis:ideo quia danaus argos sibi uindicauit ut refert Eusebius expulso ægypto.¶ Poma pater pelopis:

Tantalus & ipsius fabula Tantalus iouis ex plote nympha filius fuit:Pelopis pater:mœones uocitatus:i phrygia regnum habuit:bellumq; Troi indixit ob raptum filium eius ganymedem:ut Eusebius est auctor:qui deos hospitio susceptis:quibus pelopem filiū epulandū apposuit:alias mentitus esse carnes:dii omnes ab huiusmodi se epulis abstinuerunt:una excepta cerere:quæ humerum comedit:inde eburneū humerum pelopi Iuppiter fecit:ut in.iii.georgicorum Virgilius.Humeroq; pelops insignis eburno:Tantalus autē tāto perpetrato facinore:a ioue ad inferos detrusus est:ubi usq; ad labia in aqua mersus est:quæ cum eam haurire uult effugit. porro pomorū arbores ad os usq; inclinari:quæ comedere minime potest.& hoc semper detorquet Tantalus cruciatu hinc in Hercule furente Seneca in amne medio faucibus siccis senex sectatur undas:abluit mētum latex eidemq; cum iam sæpe decæpto dedit:perit unda in ore:poma destituunt famem:& pluribus in locis Ouidius:tum in libro de fine titulo:quærit aquas in aquis & poma fugacia captat Tantalus:hoc illi garrula lingua dedit. Lactantius etiam addit nonnullos dicere:ideo Tantalum eo quo diximus modo torqueri:quia deorum cōuiua eorum hominibus prodiderit secreta:ideoq; statius & scæuæ periit iniuria mensæ.

¶Iugeribus: Titius filius iouis & Heiaræ habitus est terræ filius: quoniã a matre educatus est sub specu me tu iunonis specu illud demõstratur: scribit Strabo in boetia is: quoniã latonã uiolauerat: in noué iugera di stẽtus pascit uultures. Vlyxes apud Homerũ. Et titiũ uidi terræ oĩparẽtis alũnũ: tamẽ addit iacẽtẽ in solo & protentũ ad noué iugera. ¶ Sũmus qui distat ab imo: cuius caput a pedib⁹ distat nouẽ iugeribus. ¶ Aui uulturi. Homerus scribit uultures duos fuisse. ¶ Vna de furiis. Tisiphone. ¶ In re trãscribet. Trãscribere trãsferre est tractũ a colonia: quoniã qui mittebãtur dabant noĩa: & trãscripti dicebãtur. ¶ Põdus: saxũ. ¶ Captet: qui frequẽter studeat capere. ¶ Nec mortis inchoatis ĩprecationibus utit. nã cũ supra dixerit eũ periturũ: nec addiderit pœnã: nunc ait. ¶ Pœnas: q̃s dabis post mortẽ. ¶ Inde: ex numero tuorũ malorũ. ¶ Vt si quis carpat frondes in ida: ida filia dardani fuit regis scytharũ. Ida mater menonis: quãuis fabulæ autorã tradiderit: ida silua in creta: a qua siluã phrygiã idã dixerũt teucri e creta ꝓfecti: ut Callimach⁹ elegiarũ poeta prim⁹ docuit in hac ꝓceritas arborũ: & copia in admiratiõe ẽ: pinus ꝓfert quæ nullam sentiũt cariẽ: ut scri. Theophra. ¶ De mare libyco: mar libycũ idẽ aphricanũ dcm̃ ẽ & notiũ ante syrtes protenditur in ægyptium usq; pelagus: profundum Eratosthenis sentẽtia mille & quingẽtis stadiis. ¶ De mare libyco: alibi numerũ malorũ cõparat aquis icarii maris tot premor aduersis quæ si cõprehendere conet icariæ numerũ dicere conet aquæ. ¶ Hybla: ab hyblone rege dicta est ut placet Thucydidi: qui cum eam ꝑdidisset megarẽsibus: effecit: ut ab his iterum conderetur appelleretur q; megara. Strabo a doriensibus conditam scribit tamen pristinum nomẽ mansit propter mellis hyblæi præstãtiam. Est enim eiusdem nominis mons proximus thymo abundans: unde apes pastæ mel optimum conficiũt. ¶ Crocus: puer Smilacem amauit ipse conuersus in florem sui nominis: puella in hederã quã Smilacẽ dicunt: hic flos una cũ lotho: & hiacyntho ab Home. celebratur propter odoris præstantiã: nascitur magna ubertate & præstantia in cilicia in monte corytio: ut scribit Plinius Strabo testatur ad antrũ eius nominis.

DOMI. Titii fabula

Iugeribusq; nouẽ summus qui distat ab imo
Visceraq; assiduæ debita præbet aui.
Hic tibi de furiis scindet latus una flagello:
Vt sceleris numeros confiteare tui.
Altera tartareis sectos dabit anguibus artus:
Tertia fumantes incoquet igne genas.
Noxia mille modis lacerabit umbra: tuasq;
Aeacus in pœnas ingeniosus erit.
In te transcribet ueterum tormenta uirorum:
Manibus antiquis causa quietis eris.
Sisyphe cui tradas reuolubile põdus hẽbis:
Versabũt celeres nunc noua mẽbra rotæ.
Hic erit & ramos frustra qui captet & undas
Hic inconsumpto uiscere pascet aues.
Nec mortis pœnas mors altera finiet huius:
Horaq; erit tantis ultima nulla malis.
Inde ego pauca canã frondes: ut si q̃s ab ida
Et summam lybico de mare carpat aquam.
Nã neq; quot flores sicula nascũtur in hybla:
Quotue ferat dicam terra cilisca crocos.

Ida a qua silua nomen accepit q fuerit & quot ide fuere

Mare libycũ quod

Hybla q̃ & uñ dicta

Croci & smilacis fabula

¶Iugeribusq; nouem. Titius iouis ex elara orchomoni filius fuit: nouẽ iugerũ magnitudine: a terra nutritus: quãuis alii terræ filium dixerint: hic ab apolline telis confossus est: eo q̃ latonã amaret: damnatusq; est ea lege apud inferos: ut eius iecur uultur semper exedat: ut in sexto æneidos scribit Virgilius: licet Homer⁹ uicissim dicat duos uultures sibi in eius pœnã succedere: unde etiam tibullus porrectusq; nouẽ titius per iugera terræ: assiduas athro uiscere pascit aues. Lucretius aũt hanc moraliter est interpretatus fabulã iugerum dictum a iunctis duobus actibus quadratis: qui colligunt. ccxl. pedes in longitudine: in latitudine uero dimidium ut Varro tradit: & Quintilianus libro primo institutionũ: iugeri quoq; Plinius in. xviii. naturalis historiæ libro Cato & l. columella in sexto meminerũt. ¶ Aeacus ĩ pœnas hic: minos: & Rhadamãthus iouis & europæ filii. apud inferos iudices sũt: ut in sexto æneidos Seruius docet. ¶ In te trãscribet: transducet: uerbũ antiquũ est trãscribo ad colonias attinẽs. Vir. in sexto æne. Et tua dardaniis trãscribi sceptra colonis. Serui⁹ transcribi tradi: sermo aũt hic tractus est de pecunia: nã scribi est dari. Horatius scribe decem cœnio: nõ est satis: adde cicutæ: rescribi uero reddi. Horatius dic tãtis quod tu nunq̃ rescribere possis. Terentius argentũ illud denuo rescribi iube phormio. ¶ Frondes ut si quis in Ida: mons & silua in phrygia ida dicitur: quã Homerus. viii. Iliados ferarũ parentẽ dixit: & locũ quem gargarum uocant: item ida in creta. Ouidius fastorum libro quinto. Et creta nobilis ida. ¶ Et summam libyco de mare libycum mare idem quod aphricanum in ægyptum usq; protenditur paucissimos sinus in se recipit: ut Plinius in quinto tradit: libycum a libya quæ a libye epaphi filia nomen habet: aphricanum uero ab aphrica: cui ab aphro libys herculis filio nomen est inditũ si solino credimus. Andronicus uero alicarnaseus ait oceanũ compressisse nymphas duas pãpholigem & parthenopem ex parthenope quidẽ europen habuisse filiã ex pampholige uero asiam & libyã unde orbis partes sunt appellatæ. ¶ Hybla siciliæ oppidũ quod nunc megara dicitur ab hyblone rege dicta teste Thucydide: florũ copia ac p̃stantia nobilis: quibus mel optimũ conficitur: est etiam mons eiusdem nominis in attica regione uel sicula thymo abundãs de melle attico legas Plinium libro. xxi. ¶ Terra cilisca crocos: circa coricyum ciliciæ crocum optimum habetur inter cæteras electissimũ ut Solinus refert ibi corycos opp. est & specus: crocum autem adolescentem fuisse poetarum fabulæ ostendunt in florẽ sui nominis trãsmutatũ: sunt tamen qui crocum dictum putent a coryco ciliciæ opp. testatus Strabo in. ix. parnasum celeberrimum coricyum nympharum antrum continere: idq; & cilissum nuncupatum.

ZARO. Titius

Iudices inferni

Ida

Libycum mare unde dictũ ẽ

Hybla

Crocus p fructus

DOMI. Athos mons ubi non sit: & os eiusdē quanta sit

¶ Athos: mons altissimus dictus aliquando ab Homero thracius: cum & thraciæ & macedōiæ sit abscisus a continenti a Xerxe persarum rege interuallo passuum mille & quingentorum oppidum in cacumine habuit acrocō athos dicitur & non athon: quod nonnulli suspicati sunt: nam athos os syllabam producit cū ω sit apud græcos: ut Virgi. uersus bene seruari possit. ¶ Ferat producat. ¶ Ora multiplicata hyperbole est homerica cum esset descripturus numerum nauium: eam imitatus est Hosticus in secundo belli istri: non mihi si linguæ sint centum atq; hora sint totidem & demum Virgilius. Non mihi si linguæ centum. ¶ Tales tam graues. ¶ Hic fletus: quem fundam in calamitatibus tuis. ¶ Natus es: post ægyptiam persuasionem ubiq; receptum est astrorum motus infœlicitatem uel fœlicitatem nascenti portendere. Iuuenalis Discat enim quæ sidera te excipiāt modo primos incipientem edere uagitus. Petosyris: cuius meminit Iuuenalis: & Plynius in secundo & septimo in eo plurimum elaborauit fuit nonnunquam in contemptu. & habiti perniciosi qui hanc scientiam profitebantur expellebanturque sæpenumero ex urbe mathematici. Idem enim uerbum significat apud Tranquillum eos qui ex astrorum motu futura pdicebant: ex hac disciplina prædicit poeta infœlicitatem ibidi. ¶ Venus planeta est infra solem: cuius cursum & naturam Pythagoras Samius primus cognouit: eam stellam alii Iunonis putarunt: alii Isidis alii matris deum: cuius natura cuncta generantur & animalium stimulantur conceptus fœlicitatem: & gratiam apud mortales portendens si nascenti affulserit. ¶ Iuppiter: ardore nimio martis stellæ & frigore Saturni: inter quæ duo sidera est interiectus interpretatur Mercurii stella: ab aliis dicta est apollinis fœlicitatem uel malum portendit: si aut bono aut malo sideri fuerit coniuncta. Mars uulnera furorem & perpetuam ferri insaniam. Stella a stando dicitur. ¶ Leuis: benigna. ¶ Non apto loco: nam pro uarietate regionum cœlestium planetæ mutant naturam. ¶ Senis falciferi: idest Saturni: cuius sidus malum est. ¶ Atra alludit ad dies athros qui infausti sunt.

Astra īfœlicitatem portēdūt — Ven⁹ planeta quænam sit & qs primus eā cognouit — Iuppiter planeta q sit — Mars planeta qđ portendat — Stella uñ dicta. — Saturni sydus malum

Nec quom tristis hyēs aqlonis ihorruit alis:
Quam multa fiat grandine canus athos.
Nec mala uoce mea poterūt tua cūcta referri
Ora licet tribuas multiplicata mihi.
Tot tibi ue misero uenient talesq; ruinæ:
Vt cogi in lachrymas me quoq; posse putē
Illæ me lachrymæ facient sine fine beatum:
Dulcior hic risu: tunc mihi fletus erit.
Natus es infœlix: ita dii uoluere: nec ulla
Commoda nascenti stella leuisue fuit.
Non uenus affulsit: non illa iuppiter hora:
Lunaq; non apto: solq; fuere loco.
Nec satis utiliter positos tibi præbuit ignes:
Quem peperit magno lucida maia ioue.
Te fera necq placidum spōdentia martis
Sidera presserunt: falciferiq; senis.
Lux quoq; natalis ne quid nisi triste uideres
Turpis: & inductis nubibus athra fuit.

ZARO. Athos & ipsius circuitus — Horoscopia hominum — Stellæ q̄ sint — Iuppiter — Lunæ natura & ipsius cursios — Mercurii fabula — Saturnus

¶ Hyems quod tunc multi imbres hinc hibernaculum hibernum: uel q̄ anima qua flatur omnium apparet ab hiatu hyems: ut Varro est autor. ¶ Canus athos macedoniæ mons athos ut tradit Plinius: & si thraciæ quādoq; ab auctoribus ponat: sæpe & æmoniæ Seneca in Medea æmonius illas cōtulit pestes athos altissimus aūt cuius umbra ad lēnū usq; insulā protēditur: quæ octoginta sex mil. pas. a macedonia separat: hunc libro qnto thebaidos Statius: ingenti tellurē proximus umbra uestit athō nemorūq; obscurat imagine pōtum: a planicie in mare excurrit. lxxv. mil. pas. ambitus radicis. cl. mil. colligit hūc xerxes persarū rex cotinēti abscidit in lōgitudine mil. I. pas. ¶ Natus es infœlix: teste aristotele hæc inferiora superioribus cōiūcta sūt a quibus gubernātur: nā qui sub bono planeta natus fuerit fœlicitatē habet & cōtra sub malo infœlicitatē: ideo dicit poeta ibidē infœlicissime natū: in cuius ortu stella nulla ppitia fuit. ¶ Stella: stellæ sūt singulares & erraticæ quinq; ut docet macrobius: & cæteræ quæ non admixtæ aliis solæ feruntur. ¶ Non uenus affulsit infra solē ueneris sydus est: cuius naturā primus Pythagoras samius deprehēdit ut placet Plinio: est aūt Venus frigida & humida: quæ si in natiuitate alicuius uictris apparuerit fœlicitatē illi protēdit ut Haly. tradit: ambitū signiferi tricenis & duo de qnquagenis diebus peragit ut in. ii. Plini⁹ scribit. ¶ Non illa iuppiter hora: ifra Saturnū iuppiter est qui æqualis est tēperatus: in natiuitatibus si bene affulserit. fœlicitatem facit: mala auersatur: ideoq; saturno cōtrarius duodenis annis cursum suū perficit ut tradit Plinius. ¶ Lunaq; nō apto. Lunæ inest frigida & humida natura: quæ ut cœlestibus signis cōiūgitur: ita operat: in omnibus nāq; geminorū partibus paupertatē: miseriā membrorumq; mutilationem facit: malū & in uirgine portendit sicut & in Scorpione: ut Haly. tradit: cursum peragit suū uicenis septenisq; diebus & tertia diei parte: siue ecclypsim dicit quotiēs lunæ est ecclypsis in alicuius ortu malū ei imminet. ¶ Solue fuere loco: omnium planetarum sol est optimus: per eum enim omnia generantur: & fœlicitatem mortalibus tradit: in Sagittario malus: ita & in ariete: uel etiā ecclypsim potes intelligere: quæ interuentu lunæ fit: sulpitius autem gallus: si Plinio credimus: apud Romanos cum tribunus militum esset contra persem regem lunæ solisq; rationem defectus inuenit: apud græcos uero thales milesius. ¶ Nec satis utiliter: Mercurii sydus dicit admodum humano generi nociuum si in ariete fuerit: in Geminis: in Cancro: in Saggitario. ac in Capricorno. ¶ Quem peperit maia: notum sane omnibus iouem athlātis filiam maiam compressisse: unde & Mercurius natus est. ¶ Spondentia Martis: planetam pessimum bella internectiones: & litigia amat: & quando alicuius præest natiuitati malum significat: nisi aspectum cum ioue aut Venere habuerit. ¶ Falciferique senis. Saturnus frigidæ & siccæ naturæ malum fere semper facit si in alicuius ortu regnauerit.

¶ Hæc est: dies erant atri oẽs post idus & nonas: q postriduani dicebanf: qđ senatus decreuerat hac de cã. L. eni Aqnius aruspex docuit senatũ. Qu. Sulpitiũ aduersus gallos pugnatuᵽ ad alliã flumẽ rẽ diuinã fecisse: quo tpe ad extremũ fortunæ discrimẽ res romana cõcidit postridie idus qntiles: ide susceptũ & postriduani dies atri haberẽt. Plutar. scri. postriduanos eẽ atros: qm̃ iferis sint dicati cũ dies pcedẽs Kalen. nonas uel idus supis sit dicatus: queadmodum antiqtas ianuariũ mẽsem iano: februariũ seqntem inferis celebrat. Idẽ dies dñr alliẽses: qm̃ ob infœlicẽ pugnã ad alliã sint constituti. His nec iouem nec ianũ pfati fas erat nec queq̃ superum. ¶ Allia flumẽ: quindecim milibus passuum ab urbe distans bustis romanis nobilis deleto prope internitionem exercitu. ¶ Grauis: ifœlix. ¶ Fasti: libri dies festos continentes redacti in uolumenia. Cn. Flauio scriba apii cæci tanta gratia apud plebem cum eos edidisset: ut creatus sit ædilis curulis prætereitis duobus filiis consulum natus ipse libertino patre: nã ante libros illos ab eo editos cogebaf plebs rõnem dieᵽ qrere a principibus ciuitatis: auctor Pli. ¶ Dies q̃ ptulit ibin est infastis. ¶ Publica dãna: nam ob publica dãna dies atri erãt constituti. ¶ Simul: cũ primũ. ¶ Humum cinyphiã: cur ait poeta ibin natũ eẽ i cinyphia terra q̃ est i libya: an ob hircos cinyphios q fœtidi sũt: ut oñdat eũ male olere: nam q male olẽt dñr hircosi. Et Catullus hircũ sub alis male olẽtibus habitare dicit an si potius placet: qm̃ auctore Plu. feræ mõstruosæ ibi nascebanf. Conuenientibus diuersis aĩalibus ad eũdem fontẽ ob penuriã aquaᵽ in libya & ibi diuersissimis mixtis. Vnde prouerbiũ illud susceptũ est aphricam semper noui aliquid afferre: cũ noua monstra feraᵽ pduceret Cinyps labif ex mõte charitõ: ut scri. Hero. oppidũ est illic eiusdẽ noĩs: ut auctor est Pli. sed dictio apud Pli. mẽdose est scripta cinyphos p cinyps. ¶ Bubo acherontis fi. & Orphnes nymphæ cõuersus in auẽ ex Ascalapho ob accusatiõnẽ psperinæ: auis funebris ẽ publicis reb⁹ nõ priuatis psertim si in lucẽ appeat queadmodũ noctuæ & ululæ: q̃ oẽs sunt aues nocturnæ Cellã capitolii itrauit popilio & pedãio cõsulib⁹ qua de cã urbs eo ãno lustrata est. Cõuenit igif auguriũ bubõis in ibidẽ: cũ supra eũ dixit publica dãna. ¶ Graues: qrulos. ¶ Eumenides: furiæ ifernales dictæ q̃si benignæ p contrariũ. ¶ Palustribus undis: nã aqua palustris infœlicis ominis ẽ: & repudiata a sacris qbus uiua aqua fluminis uti fas erat. ¶ Vnda ca. obscura queadmodũ nubẽ dicimus cauã. ¶ Herebeæ col. ifernalis colubræ. ¶ Ter. nã ternarius numerus in sacris adhibebaf psertim magicis: ut est apud Vir. hũc numeᵽ ad sacra ptinere scri. Aristoteles i principio de cœlo. ¶ Lacte canino: ut futurã rabiẽ portẽderet: nã canes ad rabiẽ sunt pni. ¶ Perbibit rabiem: hoc est quod Quinti. ex testimonio Chrysippi: & phauorinus apud aulũ gelliũ disputãt mores infantis formari ex lacte nutricis: propterea censebat Chrysippus nutricem doctam esse dandam infanti: quem uelimus oratorem. Ex hac disciplina illud extat Virgi. Hircanæq; admorunt ubera tigres.

Hæc est in fastis: cui dat grauis allia nomen:
Quæq; dies ibim publica damna tulit.
Qui simul impuræ matris plapsus ab aluo ẽ:
Cinypheam fœdo corpore pressit humum.
Sedit in aduerso nocturnus culmine bubo:
Funereoq; graues edidit ore sonos.
Protinus eumenides lauere palustrib⁹ undis:
Qua caua de stigiis fluxerat unda uadis.
Pectoraq; unxerũt herebeæ felle colubræ:
Terq; cruentatas increpuere manus.
Gutturaq; imbuerunt infantia lacte canino:
Hic primus pueri uenit in ora cibus.
Perbibit inde suæ rabiem nutricis alumnus:
Latrat & in toto uerba canina foro.

¶ Hæc est infastis cui dat grauis allia nomen: atri dies hẽbantur post kalendas: idus & nonas: postriduãi appellati: nãq; licynius haruspex ex senatus pcepto rettulit. Q. Sulpi. Trib. Ple. postridie idus qntiles contra senones dimicatuᵽ sacrificasse: ita & ad cremerã multisq; aliis in locis ifœliciter dimicatũ: qre hi dies ifasti habiti sunt: aliã aũt Plutarchus nobis atroᵽ dieᵽ rõnem reddit: dicit. n. pꝛios mensium dies diis supis sacratos seqũtes uero inferis qbus purgationibus maiores qbusdã utebanf: & mortuis parentabant. sic & dies illos tris in mẽsibus principes festos & statos poluerũt: eos aũt q seqnunf tris diis manib⁹ attributos religiosos & ifaustos hñdos existimarũt ait Varro dies alliensis ab allia fl. dictus nã ibi & exercitu nr̃o fugato galli obsederũt Romã ideq; Liui⁹ in. v. ab urbẽ cõdita & Vir. in. vii. docẽt: est aũt allia fl. xi. lapide uia tyberina ab urbe distãs e mõtib⁹ crustumeriis in tyberim defluẽs. ¶ Cinyphiã fœdo: cinyps garamãtũ fl. est teste Herodo. in iiii. a charitone colle pfluẽs in libycũ mare: inter duas syrtes cadit: pascitq; hircos maximos: qbus & nomen a se dedit: nã cinyphei dicunf Virgi. geor iii. nec minus interea barbas incanaq; menta cinyphei tondent hirci setasq; comãtes usum in castroᵽ & miseris uelamina Martis cinyps aũt in genitiuo facit cinyphis: & sunt tria tm̃ quæ cum faciũt noĩatiuũ in. ps. gtm̃ mittũt nõ ut cætera p. b. uel per. p. sed per. s. cinyps. phis. catelips. phis. sciraps. phis. ¶ Nocturnus culmine bubo. Ascalaphus orphenes & acherõtis filius: ut in qnto meta. Ouidi. scri. psperinã apud inferos comedisse accusauit: q̃re in bubona uersus est. Bubo aũt funebris est auis: & maxime abominatus publicis pcipue auspiciis noctisq; mõstrũ: nec cãtu aliquo uocali: sed gemitu capitolii cellam itrauit sex papellio istro. L. pediano cons. quãobrem nonis martiis eo ãno urbs lustrata est si Plinio credimus in. x. sic tradẽti. ¶ Protinus eumenides: infernales furiæ quæ Eumenides carantiphrasim appellantur idest immites. ¶ Lauere palustribus undis: nam aqua palustris maculat: uiua uero lauat Virgi. donec me flumine uiuo abluero. ¶ Herebæ colubræ: furias etiam dicit: quæ crines anguibus intortos habent: herebus autem tartarus in uisceribus terræ est: ubi furiaᵽ sedes. ¶ Terq; cruentatas: ternari⁹ numerus perfectissimus habetur: ac ut Aristoteles inquit in pꝛimo de cœlo & mundo diis immortalibus deputatus.

DOMI. Atri dies q& postriduani appellabanf q erant Rõanoᵽ pugna Allienses dies qui Allia flumen ubi Fasti libri a quo editi fuere

Cinyphia terra a q̃ cinypheĩ hirci ubi locorũ sit Prouerbiũ africæ Cinyps fl. & oppidũ Bubonis fabula Noctua & ulula aues nocturnæ Eumẽides quæ & unde dictæ Infantum mores ex nutricis lacte formantur

ZARO. Atri dies & unde originẽ traxere

Allienses Allia Cinyps quo gtm̃ emittat

Bubo

Eumenides Furiarum forma

DOMI. ¶ Ferrugine:nã color infernalis ferrugineus est & criba charõtis ferruginea est apud poetã. ¶ Male deserto: hois dãnati. ¶ De uiridi stipite:nã faces uirides ĩfœlices sũt pp fumũ. ¶ Cã sufficiẽte:cã lachrymaꝝ semper durãte. ¶ Pulla stamina:ĩfœlices dñr hẽre in maĩbus parcaꝝ stamina nigra:fœlices alba. Papi.iãq; dies aderat parcaꝝ conditus albo uellere. Hoc aũt est ex disciplina æ truscaꝛut Macro.scri.& nos in cõmentariis Silii diximus. ¶ Lõga p̃sagia:hoc dicit pp magnitudinem calamitatũ. ¶ Per tuos luctus:tuis calamitatib⁹. ¶ Neue sine:exordiũ imprecationẽ ĩcipiẽs a malis troianis:nã oratoris est narraturi aliqd cumulũ quẽdã reꝝ ppo nere tum deducere singula ut hoc loco facit. ¶ Prioris æui antiqtatis ĩsultãs hoc dixit poeta. ¶ Quãtaq;: philoctetes comes herculis solus morituri rogũ ausus est succẽdere rogãte id hercule:ĩ cui⁹ rei p̃miũ fatales sagittas hydræ ueneno tinctas hercules ei reliqt sine qb⁹ rñdit oraculũ troiã capi nõ posse. Vlyxes philoctetẽ ad troiã ducere uoluit:sed in lẽno mãsit uulnerat⁹ lapsa e pharetra sagitta licophrõ ab Homero dissentiẽs & nr̃is poetis scribit eũ troiã puenisse: una cũ Vlyxe. Stra. Philoctetẽ ꝓfugũ fuisse ex p̃ria narrat:& petiliam urbẽ in brutis ab eo cõditã fuisse. Addit Apollodor⁹ eũ coloniã ĩ siciliã misisse. ¶ Vulnera sagittæ acerbissima fuerũt:ut ex philoctetæ lachrymis apd' Lycophrone & Sophoclẽ discim⁹.

Mẽbraq; uinxerunt tinctis ferrugine pannis:
A male deserto quos rapuere rogo.
Et ne non fulctum nuda tellure iaceret:
Molle super silices imposuere caput.
Iamq; recessuræ uiridi de stipite factas
Admorunt oculis usq; sub ora faces.
Flebat ut est fumis infans contactus amaris:
De trib⁹ est quomodo sit una locuta soror.
Tp̃s i imẽsum lachrymas tibi mouim⁹ istas:
Quæ semper causa sufficiente cadent.
Dixerat at clotho iussit promissa ualere:
Neuit & infesta stamina pulla manu.
Et ne longa suo præsagia diceret ore:
Fata canet uates qui tua dixit erit.
Ille ego sum uates ex me tua uulnera disces:
Dent modo dii uires in mea uerba suas.
Carminibusq; meis accedant pondera rerum:
Quæ rata per luctus experiare tuos.
Neue sine exemplis æui cruciere prioris.
Sint tua troianis non leuiora malis.
Quãtaq; clauigeri pæantius herculis heres:
Tanta uenenato uulnera crure geras.

ZARO. ¶ Vinxerũt:ligarũt solebãt prisci natũ infantẽ pannis ĩuoluere:quã consuetudinẽ adhuc obseruamus. ¶ Ferrugine:mortuoꝝ colore: ferrugo.n.ẽ coloris genus:uicinum purpuræ subnigræ:ut tradit Seruius hinc Virgili⁹ pictus acu chlamydẽ & ferrugine clar⁹ hibera:& alibi & ferruginea subuecta corpora cymba. Ferrumẽ uero ut scri. Pli. bitumẽ est ferrumiatis babylonis muris dixit Liui⁹:& ferruminare ẽ cõglutinare. ¶ Male ualde:male & bñ inqt donatus ꝓ ualde ponit̃ sæpissime:male ẽt pro non:& magnõ legimus apud Plautũ. ¶ Rogo:rogus est cũ ardere cœperit Terẽti⁹ circũ accẽsos decurrere rogos. ¶ Silice: silex lapis:ex qua ignis excudit̃:& cõi gñe inuenit̃. Iuue. nec mollior silicẽ pedibus quoq; cõterit attũ. Ouidius aũt fœminino gñe dixit:stabat acuta silex p̃cisis undiq; saxis:ignẽ ex silice primus ĩuenit pyrodes silicis filius:ut Pli.scri.in.vii. ¶ Stipite: stips stipis trũcus est arboris. Cicero nullius aũt agricolæ culta stips tã diuturna q̃ poetæ uersu seminari p̃t:græce dr̃ τροπη:ut est apud orpheũ ... stipẽ uero nũmũ signatum eẽ Varro & Fest⁹ docẽt:a quo stipẽdiũ deductũ. ¶ De tri. tres sorores eẽ poetæ tradũt:ĩ qꝝ maĩb⁹ fata hoiũ sũt cõstituta:q̃s pcas cãtãiphrasim appellãt singulæ uero qd' pagãt hẽt clotho baiulat:lachesis filat atropos ãt filũ frãgit:ita ut cũ alicui⁹ fila dirupit mortẽ moriat̃:idcãq; ẽ atropos ab a priuatoria pticula & στοφος cõuersio q̃si ad nulli⁹ cõuertat̃ p̃ces. ¶ Mouim⁹ admouim⁹ uel excitam⁹. ¶ Clotho q̃ una est ex pcis ut docuim⁹ ẽ & nipha marina eiusdẽ nois apd' Vir. magniq; iubebo æquoris eẽ deas q̃les nereia clotho & galatea secãt. ¶ Stamĩa ta stãdo stamẽ appellat̃:q; stat ĩ tela uelamẽtũ Var. ¶ Præsagia:dĩnatões:sagis dicit Lactãti⁹ diuinis:hic p̃sagia mẽtis dĩnatões sagũ gñe neutro ẽ gen⁹ pãni:sagariã factitare apd' iuris cõs.ẽ uẽdere:& sagaria apotheca dr̃ p̃sago gis.dicit cap. Ci. ãt p̃sagio:saga iqt fest⁹ dr̃ mulier pita sacroꝝ:ut uir sapiẽs ꝓducta sylaba pp ambiguitatẽ euitãdã:sagaces dñr solertis acumis:ut ẽt canes ĩdagatores sagaces sũt appellati. ¶ Vates ãtiquos poetas uates appellabãt a uersib⁹ uiẽdis ĩ poematis cũ scribã oñdã corpe tartario ꝓgnata palude uirago. Var. ¶ Rata firma stabilia. ¶ Aeui:æuũ ab ætate oĩum ãnoꝝ hic æuiternum græci dñt αἰὼν ut scri. Var. ¶ Troiãis malis:notũ ẽ troiæ excidiũ ex lectõe tũ græcoꝝ:tũ ẽt latioꝝ:q̃re p̃tereundã historiã censeo. ¶ Herculis:hercules iouis ex alcmẽa fili⁹ fuit:dcũsq; hercules q̃si ηρασκλεοσ.i.iunõi gloria. ¶ Pæãti⁹ heros: philoctetes pæãtis fili⁹ ex mœlibea urbe cõpulsus ab hercule iurare corpis sui reliqas nõ indicaturũ ab ipso p mũere sagittas felle hydræ ĩtinctas accepit:sine qb⁹ troia capi nõ poterat:ĩuent⁹ ẽ philoctetes hasce hr̃e sagittas:& coact⁹ herculis tumulũ mãifestare:locũ ãt ne peieraret pede pcussit:a græcoꝝ itaq; ducib⁹ troiã dictus ẽ philoctetes. sol⁹.n.hmõi sagittis uti poterat:forte p sagittã ipi⁹ ẽ pes uulnerat⁹:uel ut alii cr̃:quo ex uulnere ĩtolerabilis effluxit fetor:q̃obrẽ græci auctore Vlyxe:ipm ĩ lẽno reliqrũt:qd' Oui. tetigit ĩ met. alii ictũ p̃pete tradũt:& a machaõe curatũ ꝓpti⁹:tarda philoctetæ sanauit crura machaõ:nõnulli telo pcussũ a machaõe sanatũ & troiã ꝓfectũ uolũt:alii p⁹ troiæ euersionẽ Calabriã uẽisse affirmãt:& petilia ac turinã cõdidisse Vir. h̃ illa ducis mœlibei pua philoctetæ subnixa petilia muro:li & alia sagi⁹ pclus & Porphyri⁹ hõeri cõmẽtatores scri. de philoctetæ quoq; sophocles & Serui⁹. ¶ Cru:crura ptes tibiaꝝ anteriores sicuti posteriores sura.

Ferrugie'us color est infernalis
Fœlices gestant alba stamia infœlices uero nigra
Philotectis histo.
Ferrugo
Ferrumẽ quid sit
Male pro ualde põit̃
Rogus quid sit
silex quid sit
stips quid sit
Parcarum figmentũ
Stamẽ uñ dicatur
sagis qd a quo p̃sagia
Sagum quid sit
Sagariã factitare:& sagaria apotheca qd apd' iurecõsultos
Saga mulier q̃ sit
Vates uñ dicti sunt
Euũ uñ dictum sit.
Hercules qs fuerit & uñ dcũs
Philotectis uita
Crus & sura quid

¶Nec le ui⁹:Telephus filius herculis & auges filiæ alcei inter uirgulta inuētus ē nutritus a ceruā donatus a pastoribus Coryto thessaliæ regi.Dū ex oraculo didicisset matrē fugiētē p̄rnā uel potius emissā a patre ob stuprū cū hercule puenisse in mysiā eo se cōtulit:ubi a Theutrāte rege & auge ducta ē uxor:& theleph⁹ fact⁹ filius successor regni uulneratus ē ab achille:ī quo & si nr̄i cōsentiūt oēs tñ Eustachius ueterē altius repetit historiā.scri.n.græcos ignorātes iter ad troiā puenisse pri⁹ ī misiā p errorē ubi thelephus rex potiebat. thelephūq; descēdisse in pugnā aduersus externos:ī sequentēq; Vlyxē uitis trūco offensū cecidisse:ibiq; uulneratū ab achille q iminebat:tū græcos a littore ppulsatos ī græciā rediisse.Cū aūt rñdisset oraculū thelephi uuln⁹ sanari ñ posse:nisi eodē loco iterū ab achille uulneraret:in græciā nauigauit,pmisitq; achilli in p̄miū sanati uulneris se ducē futurū ad littus troianū qđ actū est:fabulosior ita hēt histo. Sed pli.scri. uulnus thelephi sanatū ab achille: admixta ferri rubigine emplastro:unde achilles inquit:pingitur decutiens cuspidem in thelephi uulnus. DOMI. Telephi historia

Nec leuius doleas:quā q bibit ubera ceruæ:
Armatusq; tulit uulnus inerme petens.
Q uiq; ab equo præceps alienis decidit aruis:
Exitio facies cui sua pene fuit.

¶Q uiq;:bellorophontē accusatum ab antia:ut scri.Ho.& Hygi. uxore p̄ti abantis filii:q; uim inferre uoluisset:uulgata est historia:quo crimine p̄tus eum misit:ut Hyginus scri. ad iobatem:ut alii ad euryem lyciorum regem patrem antiæ:ut famulus chimeræ:quæ lyciorum fines uastabat eum obiiceret.sed uictor adeo iobatem regem cōmouit: ut ei data sit achimene i uxorem soror antiæ & regis filia.post effusionem fontis a pegaso equo contendit euolare in cœlum. Sed in altum sublatus in terram despiciens adeo est perterritus ut ciderit.Pegasus autem dicitur in cœlum subuolasse: & esse inter astra.Anti amalii appellarunt Scenobœam:bellum Bellerophontis & pysandri eius filii in solymis scribit Strabo.Nam eos populos a Bellerophonte expugnatos historiæ credimus. Belloro phōtis historia Pegasus i cælū relatus

¶Nec Leuius.doleas apud quēdam uetustissimū interpretem legere est.calydonem & dareum fratres fuisse:thaletis filios:solebat dareus lacte ceruæ homines interficere.a suis postremo armis circumseptus eodem genere mortis:quo multos enecauerat.& ipse coactus est mori.idq; approbat ephorionis testimonio cuius sunt uersus lac ceruæ potando suos dareus perimebat:exemploq; suo potu peremptus eodem. ego autem pp sequētē uersum telephū intelligo:at si duplicē historiam.his duobus carminibus intellexerimus non sane ab re uideri debet hic igitur telephus:docente diodoro herculi agaues alcei regis arcadiæ filia ī parthēio monte peperit:ibiq; eum reliquit:quē postea pastores regis corinthi ceruā exhibito ubere nutrire īuenerūt: infantēq; ad regem detulerunt:qui ut filiū substulit ac thelephum quia a cerua nutritum appellauit: .n.cerua est:cum aūt adoleuisset matrem constituit inuenire,quare apollinis delphici oraculum cōsuluit a quo ad teuthrantē regē in mysiam iussus est proficisci:ubi matrem reperit.ipse in magno honore a rege propter herculē parentem habitus est:cui argiopem teuthrantes filiam despondit. heredemq; quia liberis masculis carebat regni fecit:telephus autem quo tempore bellum troianum exarsit.in mydia regnabant quo græci cū appulissent:intermesq; e nauib⁹ exilissent ui eis intulit arab achille in sinistro femore fuit uulneratus:cūq; sanari mime posset.appollinē consuluit:q rñdit iterū ab achille uulnerari oportere:a quo rursus uulneratus cōualuit:ut alibi ouidius uulnus achilleo q̄ quondā fecerat hosti:uulneris auxiliū pelias hasta tulit:claudianus autem ab achille herbis sanatū tradit:sanus achilleis remeauit telephus herbis: cuius pertulerat uires & sensit in uno:læthalem placidamq; manum medicina per hostem contigit:& pepulit quos fecerat ipse dolores.quid uero plinius sentiat apposui:est & rubigo inquit.ipsa in remediis & telephum proditur sanasse achilles:siue id ærea siue ferrea cuspide fecit:ita certe depingitur.ex ea decutiēs gladio. ¶Vulgus inerme.quia ut diximus græcos qui sine armis tunc erant inuasit legitur etiaꝫ uulnus.¶Quiq; ab equo. Bellorophontem dicit. hic gener neptunni:nomine glauci filius:primum hipponus dictus. ab interfecto dehinc corinthio bellero:bellorophon siue ut alii uolunt bellorophontes est appellatus: qui ob cædem si asclepiadi credimus.in pedes se dedit:accepto pegaso equo a neptuno:quo argos ad prætum regem peruenit:qui ipsum hospitio suscepit:cuius amore regis uxor sthenobœa. uel ut placet homero antia iobatis regis siue euriæ filia deperibat:quare mulier,amoris impatiens ipsum in suam thraere sententiam est conata:quod cum impetrare non quisset.marito bellerophonrem est criminata.persuasus proet⁹ sceleris ne hospitatis ius uiolaret:ad iobatem socerum uel euriem in lyciam litteris quibus res continebatur occidenduꝫ misit quo cum mature inscius tanti mali bellerophon se contulisset:iobatem aut euriem mallis:per nouem dies ut homerus ait:sacrificiis uacantem comperit:quibus exactis litteras legit inde iram odiumq; dissimulans uariis ipsum periculis tollendum opposuit:cum chimera primum certare iussit. monstrum admodū timendum:cuius tradente homero in lib.vi.iliados hæc erat forma πρόσθε λεώμ σπισθε Δρακωμ μεσυ Δε χίμαιρα quē uersum lucretius uenit prima leo postrema draco medio ipsa chimera quo superato contra solimos ferocissimum bello populum missus uictor rediit: inde.occisis amazonibus: insidiantibus ei hominibus regis iussu interfectis:in generum tot rebus gestis a rege asciscitur: data achymene filia uel ut alii tradunt casandra.uxore ex qua isandrum.hippolochum:& laodomiam: quæ ex ioue genuit sarpedonem: filios habuit: bellerophontes autem post fontis inuentionem euolare in cælum uoluit:cumq; ex alto despiceret:perteritus decidit. Ac ita periisset Higinius ostendit:equus uero inter sydera est a ioue constitutus:At poeta gallus his carminibus ipsum caput fregisse scribit bellerophon monstrum potuit superare chimeram:& fregisse caput dicitur ipse suum.¶Facies:uniuscuiusq; rei apparentia facies appellatur: Quare os hominis facies dicitur:uultus autem auolendo deducitur. ZARO. Dareꝰ iteritus Telephus Bellorophontes Facies & uult⁹ quæ & uñ dicta

DOMI. Phemas historia

¶Id qd:phœnix:ut de aliis eiusdē nomis sileamus filius amintoris fuit filii cercaphi:quē Ormenius genuit Chrites scrib.eū phocensē fuisse:hic cū'hr̄et rē cū pellice p̄ris ut auctor est ho.delatione nouercæ accusatus aufugit uenitq; ad peleū Achillis patrē.Vbi ppetuus comes & magister Achilli fuit:hūc cæcum fuisse non tradidit Ho.sed apud īterptē Licophronis eū in patriā reuersum suoꝝ aspectu nō potuisse frui:qm̄ oculis carebat.Quod addunt qdā a filiis eū cæcatū nō repperio.¶Nec plus:œdipus incesta matre & p̄ris nece infamis ob sceleris conscientiā cæcatus est.regebaturq; cæcus ab ismena filia.quāuis Dio.historiā secutus aliter scribat.¶Qualis: Tyresias sūptus iudex a iunone & ioue uiri ne an mulieris libido maior esset:sententiā tulit in iunonem:a qua oculis est priuatus.sed iuppiter consolatus est eius calamitatem honore:naꝫ dedit diuinandi artem.hic prædixit thebaꝝ interitum: suasitq; ciuib⁹ ut fugerēt:euersa urbe captiu⁹. qm̄ in itinere aquā ex thilphusa fōte bibisset.mortu⁹ est ut scri.pausanias.Daphnæ ei⁹ filia q̄ postea dcā ē Sibilla uaticinādi arte edocta multa scripsit rn̄sauū Ho. poema ornauit Tyresiæ memīt Ho. ī carie magico.

Oedipi historia

Tyresiæ fabula

> Id qd amitorides uideas trepidūq; ministro
> Prætentes baculo luminis orbus iter.
> Nec plus aspicias quā quē sua filia rexit:
> Expertus scelus ē cuius uterq; parens.
> Qualis erat postquā ē iudex de lite iocosa
> Sūptus apollinea clarus in arte senex.

ZARO. Phenix

¶Id quod amintorides:Amintor ormenii filius:ex hippodamia phænicem filiū hūit:hūc cum chlycia patris pellice rē hūisse home.tradit:mr̄e sic uolēte.quod cum pater resciuisset:in filiū ē imprecatus.ut nūquam filium susciperet:quod plutonem ac proserpinam audisse apud homeꝝ phœnix uolet:alii obcæcatū tradūt hic ad peleum patrem achillis profectus est quem chiron centaurus sanauit:ppertius sanauit crura machaon phænicis chiron lumina phillyrides:& achilli præceptor ē datus cum quo ad troiā iuit.¶Orbus quicunq; re aliqua cara priuatur orbus dr̄.¶Iter dr̄ & itiner ut admonet priscianus.¶Nec plus Aspicias:hic est œdipus cuius genealogiam altius repetamus:iuppiter hellen genuit:hellen belū belus abantem:abas agenorem agenoris fuere filii europe:cilix bassus:phænix.& Cadmus:cadmi polydorus.polydori labdacus labdaci laius; lai œdipus qui ex matre iocasta creontis filia æteoclem. polynicem; antigonem: & ismenem; habuit filios:pater ædipi laius thebarum rex oraculo consulto an filios esset habiturus:huiusmodi ab eo accepit responsū teste asclepiade in tragedia.λαïε λαβδακίδε παιδ ὤγγεοσ ολβιον αἰτοïσ δῶσωτοι φίλον νόνα Ταρπεπροενόν ἐσιν σου παιδοσ χοιρεσι λοιποïμ φα οσ ὡσ γαρμευεσε σευσ κρονιδεσ δελοποσ συγέρ αισ αραισιν πιθεύσασ αφίλομ ερασασ εουδεξατο σοιταδε παρτα. idest Lai laudacide filiorum genus luculētum quæris.dabo tibi carum filium:sed in fatis est tui filii manibus linquere uitam:sic.n.annuit iuppiter saturnius.pelopis infestis imprecationibus.persuasus:cuius carum rapuisti filium:hic autem precatus tibi:ecce omnia:quare perterritus laius quos uxor filios procrearet iussit interfici natus est autem puer quem perforatis pedibus:si statio fidem adhibemus:ac asclepiadi:parentes regio pastori interficiendum dederunt:qui ipsum ad arborem uimine suspendit.quemadmodum etiam ipse tragicus seneca testatur in ædipode:me deo teste damnauit parens.calidoque teneros transtulit ferro pedes & in alta nemora pabulum immisit feris diodorus aūt nō ligatū uimine dicit a pastore.sed traditum polybiæ mulieri nutriendum:q cū adoleuisset certior de sua expositione factus:apollinē de parētibus consulere decreuit ad quem forte & laius proficiscebatᶠ:ut de exposito infante aliquid cognosceret:cūq; inuicē sibi in phocide obuiassent:iussit rex supbe de uia œdipum decedere:indignatus œdipus p̄rem interfecit: inscius tamen parentē esse:deinde supata sphynge.regnū thebaꝝ adiuit:ac matrem duxit uxorem ex q̄ quos diximus filios habuit:qui cognito facinore p̄rem pudore detinebant domi:ita diodorus:at aliter dicimus ab asclepiade sene.& statio:qui oēs phorbantē polybi regis corinthiorum pastorē infantē ligatum tradunt inuenisse pedibus tumefactis:& ideo œdidus dictus a ἀπὸ τοῦ οἰδ μαΤοσ και ποδοσ.i.a tumore pedū:q pastor infantem ad meropem regis coniugem dono dedit:quem ipsa & uir quia carebant sobole:ut filiū nutriuerūt.puectus ætate œdipus audiuerat ab oraculo ut ab se pater occidēdus eēt & sibi mater nuberet: credēs ipse q nutriuerant ueros parētes eē aufugit:& forte laiū p̄rem uenantē offendit:quē sibi de præda obuersantē peremit:& thebas uenit:ubi rex factus:uxorē mr̄em accepit:quā rem cū resciuisset mortē sibi cōsciscere uoluit sed hoc a suis percepto:ferrum occultatū ē:ast ip̄e sibi oculos digitis eruit:& se præcipitē derupe aliq dare uoluit sed ab antigone filia:quæ ip̄m semp comitabatur:est prohibitus.¶Qualis erat postq̄: Tiresia thebanus filius chironis & cariclus:apollinis siue periit:aut ut alii oceani:cum geios serpentes in cylene monte arcadiæ calcasset:p septēniū femina est effectus:rursus hisdē uiolatis serpētibus:docēte oraculo in pristinā ē formā restitutus:docet in.vii.naturalis historiæ plinius nō eē fabulosum mares in femīas uerti:& cōtra:cū licinio Crasso.C.cassio lōgino cons.casini puerū factū ex uirgine sub parētibus:iussuq; aurispicū deportatū in insulā desertā:in ānalibus legerit:ipse quoq; plinius ī aphrica uidisse scribit nuptiarū die.L. cossiciū ciuē tisdritanum in marē mutatū.hic igiᶠ tiresia de lite iocosa iudex fuit:iunonis inq̄ & iouis:utrū maior maris an fœminæ eēt libido ut abunde ab ouidio in met.scribiᶠ,p ioue sn̄iam tulit:quare a iunone oculis & manibus fuit priuatus.teste lact.iuppiter aūt pœnā est solatus honore uaticinādi enim scientiā ipsi dedit: utq; nouem sæcula uiueret:multa ē uaticinatus:& thebarū excidium:q ēt ciuibus ut urbē linquerēt psuasit cūq; bus & ipse in tilphosiū boetiæ locū aufugit ex thebanis q ī tilphosiū cōfugerūt tiresias defunctus ē:quē sui ciues magna pompa sepeliuere:filiam habuit daphnē qua & sybilla dcā est diodorum habes autorē:copiose hanc historiā aggressū.¶Apollinea siue qa arioládi ipsi attribuitur ptās:siue q̄ q nasciᶠ leone trāscendente in horoscopo apollinis.i.solis nam idē est dicitur ab astronomis futura facile cognoscere.

Oedipi p sapia

Eiusdem historia

Tyresias

Anoládi potestas unde

¶Qualis & phineus nobilis est carmine Apollonii: Valerii: historia diodori: qui dũ ueritatem rei fabulosæ inuestigat. a nrĩs discedit: hic cæcus erat ne lõgiorẽ repetamus historiã: dapibus nõ poterat uesci: cũ harpiæ admote mẽsis eas fœdarẽt zetus & calais Boreæ filii isecuti aues ad plotas usq; insulas: q̃ postea dictæ sunt strophades eũ tãto supplicio liberarũt: quo bñficio deuinctus canit apud apolloniũ Rhodiũ: monẽs argonautas: ut iter cyaneas petras colũbã sequanť: quã dii mitterẽt. Apud eũdẽ poetã argonautis discessuris ex põto apparuit auguriũ accipitris colũbã isectãtis: q̃ in iasonis sinũ decidit. Mopsus uates id i bonã pt̃e ẽ iterp̃tatus colũbã fuisse ducẽ argonaui carmẽ Valerii i nuit: & Propt ii. ignoto missa colũba mari: sed datã fuisse a phineo: aut p̃dictã nullus p̃ter apolloniũ scripsit de hoc plura i cõmẽta. Prop. diximus.

DOMI. Phinei historia. Plotæ q̃ & strophades. Mopsi uaticinius.

Qualis & ipse fuit: quo præcipiente columba
Est data palladiæ præuia duxq; rati.
Quiq; oculis caruit: p quos male uiderat aurũ
Inferias nato quos dedit orba parens.
Pastor ut ætnæus: cui casus ante futuros
Telemus eurymeides uaticinatus erat.

¶Palladiæ rati: argo nauis palladia dcã: qm̃ fcã ẽ cura palladis. Oui Et q̃ cura pugnacis fcã mineruæ: p non tẽtatas p̃ria cucurrit aq̃s Pap. Et puppẽ temerariã mineruæ qd alii aliter iterp̃tanť fuisse illic sapiẽtes hoĩes: & pp ea dictã Palladiã sõniũ est. ¶Quiq;: polymnestor ut græci scribũt rex thraciæ ueteri amicitia cõiũct⁹ cũ prião iminẽte bello græcorũ polydorũ priãi filiũ a patẽtibus sibi emãdatũ hospitio suscepit: sed ruẽtibus troianis auri qd Poly. attulerat auiditate captus contẽpto hospitii iure Poly. obtrũcat: qd cũ Hecuba mr̃ pcepisset: dissimulãs se necatũ fuisse filiũ itelligere: polynestorẽ rogauit ut accepto thesauro quẽ idicaret filiũ redderet: is secutus mulieris fidẽ adductus i secretũ ab hecuba & ancillis oculis priuať ferramẽtis minutissimis: q̃ uestibus cõtecta itulerãt: quis nonnulli aliter uersũ Euripidis interp̃tãtes unguibus effossos oculos putẽt. ¶Pastor: polyphemus iter cyclopes siculos homeri carmine celeberrimus oculũ amisit adusto stipite effossum ab Vlyxe cũ absumptis qnq; sociis ulyxis uino obrutus iaceret: qd ipse ulyxes p̃pinauerat celebratũ ẽt a pli. ob ægregiũ soporem. lõgũ extat homeri carmẽ: uñ fabulosa histo. a nr̃is accepta ẽ: ita ex hoc locũ illum Iuuena. iterp̃tor: ubi ait. Et appellat puer unicus ut polyphemi lata acies p quã solers euasit ulyxes ut itelligas illũ dicere sibi alterũ pueɻ inueniẽdũ eẽ: cũ unicũ hẽat q nõ magis sibi satisfacere põt: q̃ unus oculus potuit satisfacere polyphemo p quẽ ulyxes euasit q̃si diceret si duos oculos hũisset polyphe. nõ euasisset ulyxes. de hoc plura diximus in cõmẽ. Iuue. ¶Telemus uates ut Theocritus scri. & testis ẽ Oui. p̃dixit polyphẽo aliqñ futurũ ut ei oculus effoderet ab ulyxe.

Argo nauis quo modo dicta fuerit. Polymnestoris historia. Polyphemi fabula. Telemi uaticinium.

¶Qualis & ipse fuit: uariã de phineo legimus historiã: quã in uerba paucissima cõferã: Phœnici filius fuit cilix phineus: & Doriclus: Athymus aũt noĩe potiusq̃ re phœnicis filius dictus. nã Iouis fuit: regnauit ãt phineus i paphlagõia teste He iaico i historia: si uero P̃uio astipulamur: in arcadia q priuatus oculis fuit ut quidã perhibent a sole: q; diu cõquestus fuerit uiuere q̃ uidere: ut aũt appollonii interpres scribit: q; insidiatus p̃seo fuerit. Orpheus uero his carminibus aliter de bithinia locutus sentire uĩ. εὐθὰ τοῖ αἰνογαμοσ φίνευσ ὑπνινόρι θυμῶ λοίνυσ εχαλαῶσ ε λονουσ προβλησι τεπετρεσ θηρίσιν ελῶν προντῆμε γαναε μῶν οινεμα φίλτρων τούσ λέ μαι ασιμοισ μαιῶπω ποταί ἀυτισ ε τσωξαν παλλεκλυτου βορεαφίροι λεοιωπάσσαν φατοσ λαπισνοσφισαμ αυγασ λεοιο μοτον. i. ubi tũc mr̃imonio grauis phineus isolẽtia aio geminos eiecit in p̃rupta saxa: feris exposuit: mulierũ cã amorũ: hos porro ilæsos & spectãtes rursus cõstituerũt filii iclyti boreæ: at phĩeo p̃buere erũnã ifestæ iracũdiæ: & acie oculorũ priuauerũt: Sopho. ait quos ex cleopatra filios Oartũ & chramẽ inq̃: pp nouercæ colũnias excecasse: & ip̃s iõ a ioue orbatũ. Apollõius id mali subiisse tradit: harpiis iferẽtib⁹: ac eius mẽsã ppetuo inqnasse: sophoclis & appollõii opinionẽ Ser. mihi uĩ secut⁹. addit ẽt Harpias expulsas a zeto & calai alatis boreæ & orithyæ filius: q phineũ ifestabãt. q̃sq; ad plotas usq; isulas gladiis sint psecuti: q̃ isulæ postea Strophades sunt appellatæ: qa ab iride iuuenes admõiti fuere: ne ulteri⁹ iouis canes isectareť: quoɻ cõuersio. i. strophæ isulis nomẽ dedit: quo bñficio deuictus phine⁹ argonautas admonuit: ut colũbã datã a pallade sequereť ne i saxa cianeia icideret: q̃ ẽt Symplegades nũcupanť at Orpheus nõ dicit colũbã sed herodiũ auẽ: tres herodiæ aues sũt: quẽadmodum Porphyrius: cõtra zoilũ: homeri scripta carpentẽ oñdit: pigargũq; noĩe herodiũ argonautis datu; legimus de Phineo Diodorus aliã refert historiã: quã ne modũ in hac fabulosa recẽsenda historia excedamus: omisimus narrãdã: poteris tute ip̃am ex diodoro cognoscere in .v. li. eius historiaɻ ubi argonautarũ meminit. ¶Palladiæ rati: argo nauis dicta siue ut Diodo. inuit a cõditore: siue a uelocitate sua: q̃ arte palladis facta fuit. hic ratis palladia dicta: siue qa ut asserit Appollonius: cõstructa fuerit apud ictonẽ locũ i boetia: ubi tẽplũ palladis. Alexãder uero palladẽ ictonẽ appellari scri. qa Ictõ filius amphictionis urbem in thessalia fecit. suo noĩe dictã: ubi ægregiũ erat palladis tẽplũ: iuxta qd argo fuit cõstructa. ¶Quiq; oculis caruit: rex Priamus polidoɻ filiũ ex Hecuba Dimãtis filia. si uero Euripidẽ seqmur esset belli troiani tpe magna auri copia misit ad amicũ polymnestorẽ thraciæ regẽ nutriẽdũ: ac generũ ut tradit Seruius. nupserat. n. ilione Priami filia: hic troianis rebus ruẽtibus pueɻ auri cupiditate obtrũcauit: atq; in littore isepultũ reliqt: licet aliter ex tertio æneidos cognosces. Hecuba mactata filia Polyxena ad Achillis sepulchrũ ut iusserat: cũ q̃relas & lamẽtatiões in littore suas recẽseret: filii cadauer uidit: a quo ẽt: queádmodũ polymnestoris isidiis iaceret pcepit: idignabũda Hecuba rẽ tñ dissimulãs regẽ de re secreta alloq est cõmẽta: cui & thesaurum tradere uelle dixit q; subito hecubã adiit. a q̃ & famulis i lecto est p blãditias collocatus: ensisq; lateri ipsius hærens abductus: ac postremo oculis priuatus. ¶Inferias. sacra mortuoɻ q̃ iferis soluunť: iferiæ dicunť: ut auctor ẽ Seruius. ¶Pastor ut ætnæus: Polyphemus cyclops Neptũni filius ex tholossa phorcynis filia: eo quẽ i frõte uñ

ZARO. Phineus. Strophades. Symplegades q̃ & unde & quo alio nomie dictæ sint. Argo nauis. Polimnestor. In feriæ q̃ sint. Polyphemus

habebat oculo ab ulyxe exutus fuit: de quo fabulosa a poetis pdit historia: errauit ulyxes post Troiæ excidiū p decē: ut ab Hamero phibet: ānos fluctib⁹ & tēpestatib⁹ ad diuersa loca agitatus. in siciliā quoq; ad Polyphemū puenit: q in antro ætnæ mōtis hītabat: cui⁹ ianua īgēti lapide claudebat: hic humāis carnib⁹ uescebat & lacte: Magnā nāq; gregis copiā pascebat: scrutatus de locis ulyxes cyclopē additis pcibus ut sibi naufrago locorūq; iscio opē ferret: minitabundus cyclops reddit rnsum: maiorē se q̄ ioue pdicās: ac illico duob⁹ ex ulyxis sociis ritu beluæ duoratis. duodeci. n. socios secū duxerat: uiniq; optimi āphoras. duos ēt māe sequētis diei absūpsit: totq; sero ueniēte: qdq; ulyxi nomē eēt iterrogauit: q ut i se dixit nūcupari. i. null⁹: ultimus āt comederis Vnoculus rndit. Vlyxes uero q suapte natura callidus fuit: tūc uero timore: oēs construxit in cyclopē dolos: nec tn̄ eū fefellit opinio. nā ipm uino ebriū reddidit: quē ut ebriorū ē praua cōsuetudo uio sepultū: torre oculū eruit: at māus nr̄as nō effugies cyclops iclamauit: emissis itaq; ad pastū pecudib⁹ singulas tāgebat: ne Vlyxes una abiret: nō tūc imemor astutiæ Vlyxes fuit indutus. n pecudū pellib⁹: cū sociis effugit. Nō pellibus idutū ulyxē leges: ut nugant triuiales sed cōiūctis paribus ouibus sub eorū alueo gradiens aufugit. Vt testat Ho. in odissea. ¶ Telemus eurymides: Telemus cyclops Neptuni filius fuit: & omnes cyclopes credunt fuisse: celeberrimus sui tpis uates: q Polyphemo pdixit fore ut ab Vylxe obcecaret: ut scri. Theocritus: & nr̄ Oui. in. xiii. met. Telemus interea siculū delatus in equor Telemus Eurymides quē nulla fefellerat ales terribilem Polyphemon adit: lumenq; qd unū fronte geris media rapiet tibi dixit Vlyxes.

Telemus qui fuerit

DOMI.

Vt duo phinidæ: quibus idē lumen ademit
Qui dedit & thamiræ demodociq; caput.
Sic aliquis tua mēbra secet: saturnus ut illas
Subsecuit partes unde creatus erat.
Nec tibi sit tumidis melior: neptūn⁹ i undis
Quam cui sunt uisæ frater: & uxor aues.

¶ Vt duo phinidæ: duo phinei filii ex cleopatra uiꝫ itulerūt idæ: quā phineus supinduxerat filiā Dardani scytharū regis: q de cā excæcati a pr̄e sunt. ita. n. nōnulli scripserūt auctore Dio. ¶ Thamiras: ab Home. thamyris dr̄ apt⁹ ad lyrā & carmen. ut scri. Dio. claruit musica: adeo ut quēadmodū Ho. i. ii. iliados scri. ex œchalia pelopōnesi ueniēs: musas qb⁹ occurrit i certamē puocauerit: a qb⁹ excæcat⁹ ē: ut nr̄i poetæ iterptati sūt uersū Homeri: quis dictio apd homerū nō pprie excæcatū significet: sed mutilatū & læsum Ho. musæ πηρόν. i. læsum reddiderūt. Dio. priuatū tm̄ musica & lyra scribit obcæcatū. Proptius: Me licet & Thamiræ cātoris fata sequant. Nunq̄ ad formosas iuide cæcus ero: idē Pausanias q scribit eū Philamōis filiū fuisse. plura diximus in cōmētariis propertii. ¶ Demodociq;: duo cātores sūt apud Ho. in odissea: Phemius in cōuiuio pcorum. Temodocus in cōuiuio alcynoi cuius musicā laudat Home. seipsum designās si Eustachio iterpreti credimus: hic cæc⁹ fuit Ho. Hūc ualde musa dilexit. dedit bonūq; malūq; oculis qdē priuauit: sed cātū dedit suauissimum. ¶ Sic aliqs: Saturnus genitalia patri dr̄ abscidisse: qd q ad historiā referūt: aiūt hoc factū esse: qa ultimus fuerit filius: sequunt naufragia. ¶ Nec tibi sit: Ceyx Alcyones cōiunx: cū ad oraculū nauigasset. fcō naufragio submersus ē: cuius rei dolore. Alcyōe in auē cōuersa ē sui nois. Ceycis fr̄ Dedaliō in accipitrē fuerat cōuersus dolore filiæ amissæ. ¶ Vt duo phinidæ: Crābes & Oarthes filii fuere phinei: a quo sunt obcæcati: supius hanc de phineo locutis copiose narrauimus historiā. ¶ Thamyris: thamyris filius Philamōis fuit: ut scribit Porphyri⁹: & arsii nymphæ: licet Eusebius ammōis dicat. q a lino musicā optime edoctus: cū reuerteret ex Oechalia urbe: ab eurito œchalio: musas ad Doriō obuias hūit: quib⁹ suauius se q̄ ipsas cāere dixit: ad quā isolentē uocem stomachatæ iouis filiæ: cytharā & cōem hois sensum ei abstulerūt: quēadmodū Home. ac Diodo. scri. alibi quoq; Ouidius quid miserę thamyri picta tabella iuuat: & Proper. Me licet & thamyris cātoris fata sequant: nūq̄ ad formosas iuide cæcus ero legūt nōnulli thamyrā: qd minime a nobis pbari pōt: cū ubiq; in emēdatis codicib⁹ thamyris iueniat: ita & pceptor nr̄ admonuit. ¶ Demodociq; caput. ad mensā alcinoi phæacū regis ab Home. iducit Demodocus martis ac ueneris cātans adulteriū. Quē bono maloq; cā est, psecutus. lumen. n. ademit. pstantē uero cytharedū effecit. ¶ Sic aliquis tua mēbra secet Saturnus cælū & terra plures genuerunt filios: sicut apud Hesiodū legere ē in theogōia: horū ēt Saturn⁹ filius dicit: qui cū pater genitalia denudasset ea falce amputauit: un nōnullæ sanguis guttæ exciderūt. quas terra collegit: ex quibus postea & furiæ: & gigātes & nymphæ: quas Hesiodus medias appellat: ortæ sunt: piecit in mare aūt Saturnus uirilia: q̄ cū aliquā diu errassent: spumā fecere: ex q̄ nata Ven⁹ dicit. sed hæc oīa phisicā in se cōtinēt rōnē. ¶ Nec tibi sit tumidis ceyx luciferi filius trachinæ telluris rex fuit: ut in met. legit: q alcyonē æoli filiā cōiugē hūit: cū hic ad clariū oraculū iuisset: oborta tēpestate obrut⁹ ē: at Alcyōe: q̄ teste Porphyrio: cleopatra dicebat uiri naufragi iscia singulis diebus iunōi uota p cæycis reditu psoluebat. miserta ē dea frustra mulierē p cōiuge laborare: iri ad sōnia dmisit: ut alcyōi casū cōiugis significaret: q̄ morphea ad alcyonē accelerarūt: hic cæycis sūpta imagie noctu qescētē adiit alcyonē: q̄ de naufragio certiorē fecit: corpusq; i littore errare docuit expressa ipsa māe ad litt⁹ se pripuit: ubi uiri corp⁹ uētis & unda agitari uidit: q̄re mare isiliēs: ut cadauer arripet: auis una cum cæyce effecta ē: q̄ alcyō appellat: a nostris alcedo: media hyeme i mari pturiūt oua: tūc tā trāqllū q̄ qd mirā dū ē: reddit mare p septē dies: hos solēt nautæ dies alcyonios nūcupare: ut auctor ē Var. ¶ Fr̄ & uxor aues: Dedaliō Cæycis fr̄ filiā hūit noie Chionē: formosissimā. q̄ Apollo & Mercuri⁹ cōpressere: & nati sunt gemelli. Apollini Philemō: q musica claruit. patrē imitatus. Aut olic⁹ āt Mercurio: fur nobilis: suā pferre Chione formā Dianæ ausa ē: a q̄ ē sagittis interēpta: cui⁹ in rogū q̄ter Dedaliō pdolore se uoluit īmittere: at phibit⁹ in Parnassū mōtē abiit: un̄ cū se p cipitē dedisset: in uolucrē ab apolline ē mutatus: scribēte Ouidio in meta. Miseratus apollo cū se Dedaliō saxo misisset ab alto: fecit auē: & subitis pēdētē substulit alis: & q̄ sequunt

Filiorum phinei cecitas
Thamyræ historia
De modocis historia
Saturni fabula
Ceycis interitus
Dedalionis & alcyones cōuersio
Filii phinei
ZARO.
Thamyris historia
Demodoces
Saturnus
Ceyx
Alcyone
Dedalion

¶ So lertiq; uiro: Vlyxes irato Neptũni numine: ut Home. scribit multa in aquis incõmoda ꝑpessus est: fecit q; tan dẽ naufragiũ: nã cũ enataret in rate afficereturq; maximo dolore. Ino filia Cadmi: quæ a græcis Leucothea dicit̃ a nostris matuta: ut Cice. testat̃: cõmiserata est naufragiũ: uersaq; est in spẽm mergi uel gabiæ: quã Ho. appellat ethiã: cõsolata ẽ merẽtẽ deditq; uelũ quo circũdato pectore enatauit tutus. Ho. Quæ Vlyxẽ miserata est laborantẽ: deditq; uelũ: inqens hoc uelũ sub pectore oñde. ¶ Vel q̃: Attilius Regulus cũ auctore Tuditano: si Gellio credimus: uenenũ sibi datũ esse dixisset a pœnis: qd' mortem in diẽ ꝓferret. p̃ribus suasit ut captiuoꝝ ꝑmutatio nõ fieret: maluitq; ad paratũ suppliciũ reuerti: q̃ uiuere inutilis ciuis p̃riæ. quo supplicio sit affect⁹: nõ satis cõstituũt ãnales: cũ Tubero scribat eũ i tenebras fuisse demersũ: & sobito i solẽ ardẽtissimũ iductũ: coactũq; itẽdere oculos i cœlũ hoc cruciatu piisse. Tuditanus auctor ẽ sõno diu ꝓhibitũ tãdẽ extictũ eẽ. Sili⁹ qete ꝓhibitũ scri. collocatũ in armario præfixo stimulis. Silius: præfixo paribus ligno mucronibus oẽs armant̃ laterum crates: cui opiniõi ut assentiamur: illud mouet plurimum qd' legimus captiuos pœnorũ traditos filiis Reguli a romanis: ut patris mortẽ ulciscerent̃ præfixis muricibus coniectos fuisse in armarium tanq; in

Solertiq; uiro: laceræ quem fracta tenentem
Membra ratis semeles est miserata soror.
Vel tua: ne pœnæ gen⁹ hoc cognouerit un⁹
Viscera diuersis scissa ferantur equis.
Vel quæ qui redimi romano turpe putauit
A duce puniceo pertulit ipse feras.
Nec tibi subsidio sit præsens numen: ut illi
Cui nihil hercei profuit ara iouis.

simile suppliciũ. ¶ Cui nihil: priamus despatata salute sua & suoꝝ cõfugit ad arã iouis hercei: quæ in media regia erat ubi a Pyrrho obtruncatus est: nihil. n. profuit numen iouis. carmen de hoc Virgilianum extat.

¶ Solertiq; uiro: astuto & callido: & ulyxẽ dixit: quẽ ut in. v. odissæ Ho. tradit: effosso polyphemoni oculo Neptũnus maris deus: diu fluctibus agitauit: ne inultus filii eẽt: naufragiũ quoq; facere cõpulit: actũq; de ulyxe tũc fuisset: ni matuta dea piclitãtẽ q̃ in mergi forma apparuit adiuuisset: cui chrydeniũ ornamẽtũ capitis: uel ut alii uolũt: ornamẽtũ quoddã tradidit: quo enataret: puẽit itaq; Ithac⁹ nõ sine magno labore ad Pheacũ insulã: & pudẽda chrydenio nudus eni erat: celabat: quẽ in littore nausica a regis Alcynei filia: cũ aspexisset: ei uestimẽta ꝓbuit. & ad regẽ duxit: a quo honorificẽtissime susceptus ẽ. ¶ Semeles ẽ miserata soror cadmo thebarũ cõditori ex harmõia ueneris & martis filia: ut in met. & apud Diodorũ legimus: filiæ fuere: Agaue. autonoe Ino & Semele: & Polydor⁹: athamãti æoli filio thebarũ regi Ino nupsit: q̃ Clearchũ genuit & Melicertẽ: q; Iunõis odio haud diu uixere: nã Iuno ꝓpter Semelẽ pellicẽ ĩfesta . ib⁹ ex cadmo ꝓgenitis fuit: ut in met. De iunõe locutus oñdit Oui. Quidq; uelit qd' uellet erat ne regia cadmi staret: & in facinus traherẽt athamanta furores: furias in athamãta inuisit: quẽ adeo suribũdũ effecere: ut Ino uxotẽ Leã existimaret. filios uero ipsius catulos: hortareturq; socios ut retia ferrẽt: q̃re & Clearchũ puerũ: quẽ bis terq; p auras more rotat fundæ rigidoq; ĩsantia saxo discutit ora ferox. Ino aũt sibi ac suppstiti filio timẽs ad quẽdã scopulũ abrepto Melicerta aufugit: ex quo loco se una cũ filio ĩ mare ꝑcipitauit quos neptũn⁹ ueneris: ꝑcib⁹: deos marios fecit: dictus ẽ græce melicerta palemon latine portũnus: cui ædes ĩ portu thyberio fuit: & feriæ constitutæ: ut auctor ẽ Var. Ino uero a græcis Leucothea: a n̄ris matuta est nũcupata: q̃ bonũ significat si põpeio credim⁹: cui⁹ ut diximus auxilio Vlyxes euasit. ¶ Vel tua ne pœnæ: difficile sane ẽ quẽ poeta taxauerit: cũ multos ab eqs discerptos fuisse legerimus. M. Suffetiũ licet cõiectari hic ut apđ Liuiũ ĩ pmo ab urbe cõdita uidimus: ꝑfidus Tullio Hostilio bellũ ĩ fidenates gerẽti fuit: quẽ cõpos uictoriæ duab⁹ q̃drigis distrahẽdũ dedit: primum illud ultimũq; suppliciũ apđ Romãos fuisse idẽ Liuius docet: de Hippolito quoq; itelligere possumus. q ut supius oñdim⁹ ab eqs ẽ laceratus: nõnulli absyrtũ iterp̃tant̃: cui⁹ notissima fabula ex Ouidio in met. h̃r: sed nõ placet: nõ. n. ab eqs: sed a sorore Medea dilaniatus fuit: & eius mẽbra minutissime secta: in mareq; ꝓiecta: qbus p̃r eã ꝑsequẽs. dũ ipsa colligeret: i mora detineret̃. ¶ Vel quæ q redimi: M. Attillius Regulus urbis romanæ decus: primo bello punico cõtra carthaginẽses imꝑator ingẽti exercitu missus terrorẽ maximũ aduẽtu suo carthaginẽsibus iniecit: capta Clypea urbe. cccq;. ãpli⁹ castellis: queẽadmodũ Flor⁹ tradit uastatis: q̃re a lacedæmõiis carthaginẽses ducẽ postularũt ob ducis iperitiã nõ ꝓspe pugnatũ arbitrati: ii Xãthipũ rei bellicæ pitissimũ miserẽtq ut. Appian⁹ ẽ auctor ĩstructa acie regulũ siti a labore difficulter agmẽ gẽtẽ aggressus ẽ: quẽ facile uicit. nã ex trigita millib⁹ quos Attili⁹ ductabat: pauci arma sũpsere: reliqui oẽs cesi: parti capti: una cũ iꝑatore carthaginẽ ducti sũt: misere nõ multopost carthaginẽses Attiliũ romã legatũ ut ꝑmutatio fieret iuuenũ carthaginẽsiũ cũ ipso Regulo. q senatui ꝑsuasit: defixis in terram oculis. ut Ho. tradit ne pietate p̃res cõmouerẽt̃: ne hmõi fieret ꝑmutatio: utq; id nõ facerẽt: addidisse scri. Gelli⁹ sibi uenenũ tpi datũ: quoad fieret ꝑmutatio: re itaq; ĩsecta carthaginẽ iuitis uxore liberis: & aĩcis: rediit: ubi a pe nis nouis mõis excruciat⁹ ẽ: cuiusmõi ãt supplicio fuerit affect⁹ ñ satis iter auctores cõstat. nã Gellio referẽte Tubero ĩ historiis scr. eũ ĩ ꝓfũdissimas tenebras clausũ: & p⁹ aptis oculis soli oppositũ: & palpebras ne posset cõniuere: isutũ. Tuditãus uero sõno ꝓhibitũ obiisse tradit: Appia. iclusũ circũuallata clauis cauea extinctũ docet: qd romæ postq̃ pceptũ ẽ: reguli liberis pœni captiui tradũt̃. a qb⁹ ĩ armario muricib⁹ ꝑfixo destitutos piisse idẽ Tuditan⁹ ẽ auctor. ¶ Nec tibi subsi. p̃ns sit numẽ: sensus ẽ ñ habeas deorũ quẽpiã ꝓpitiũ. q tibi sit auxilio in tuis cõstituto calamitatib⁹ subsidiũ ẽ id qd ĩ auxiliũ succedit: p̃ns ꝓpitiũ: ut apđ Vir. nec tã p̃sẽtes alibi cognoscere diuos numẽ a nutu: & iperiũ deoꝝ dr̃ Var. ¶ Cui ni. her. pro. a. io. Priamus rex ut i. ii. æneidos a Vir. oñdit̃: occiso añ suos oculos Poplyte filio a Pyrrho Achillis notho: in ipm ẽ accerrime inuectus. ei p̃ris exprobrãs hũanitatẽ: æq̃q; pietatẽ: q̃ usus fuerat: cũ Hectoris cadauer restituit: ira pcitus Pyrrho

DOMI. Vlyxis fabula Ino q̃ fuerit & quo nomie appellata fuerit

Attilii reguli historia secundũ diuersas opiniones

Priami interitus

ZARO. Vlyxes

Faliarum cadmi fabula

Leucothea quæ alio nomine dicitur matuta q̃ sit

M. suffetii Hippoliti atq; Absyrthi historia

M. attili⁹ regulus

Præsẽs qd significat

Priamus

regē ī media domo añ Iouis hercæi arā obtrūcauit. Hercæi: iuppiter hercæus dictus est ἀπὸ τοῦ ἕρκους idest a circūdando: ut auctor est Porphyrius hōeri īterpres: mos erat ātiqs ut domus ptes diis dicarent: anterior ioui dicabat: cui in medio solebāt arā erigere. unde mesertius iuppiter dictus ē hercæus qa circūdatus. Aut: Hemō filiū hūit Thessalū: q cū thessaliā īpio teneret ab Eurialo aduena. nā erat corcyreus ex ossa mōte precipitatus est: necato ēt Nesone filio: a quo Nesonus lacus dictus est: ut scri. Strabo. Ea cæde cum purgari nō posset Euryalus deditū stigiæ paludi caput furialibus anguibus dr̄ absumpt⁹. Minoia: minos ob iniuriā acceptā a Dædalo labyrinto fabricato: eū classe persecutus ē ad Cocalū regē Siciliæ: ad quē cōfugerat multisq̄ pclaris opibus editis: ut auctor est Diodorus illius grām sibi cōparauerat: cū primū Minos classe; appulit ī Siciliā: hostiliterq̄ agrū popularet Cocalus ad colloqum eū ꝓuocauit proposita spe dedēdi dædali. Tādiu aūt iussit eū in thermis clausum expectare quoad uaporibus calidaꝝ aq̄rum ē extinctus. exanimū corpus reddidit sociis affirmās eū casu lapsū ī aquas calidas mortuū eē hactenus ꝓcessit Dio. Alii aūt auctores innuūt īterfectū Minoē fraude filiaꝝ Cocali: q̄d apte tradit Eusebius ī tpibus & significare uī. Sili⁹: postq̄ ppetuas iudex concessit ad undas Cocalidū insidiis Impune: ꝓmetheus uulcano fabulis carmīe relegatus ī caucaso mōte pascit aquilā: quoniā & olim deos deceperit & ignem surripuerit de cœlo extat æschili tragœdia q̄ promethus inscribitur. Aut ut etra. etracydes quū Clebā puerū Dori filium in delitiis hēret: eiq̄ tribueret oīa: ab eo occisus est. Nam puer in militarem ardorem excitatus necato domino exercitum contraxit. Lateq̄ euagatus condidit cumam phrytioniam. Stra. scri.

Vtq̄ dedit saltus e summo thessalus ossa:
Tu quoq̄ saxoso præcipitere iugo.
Aut uelut euryali: qui sceptrum cœpit ab illo
Sint artus auidis anguibus esca tui.
Vel tua maturet: sicut minoida fata
Per caput infusæ feruidus humor aquæ:
Vtq̄ parū mitis sed non impune ꝓmetheus
Aereas uolucres sanguine fixus alas.
Aut ut atracydes magno ter ab hercule qui⁹
Cæsus in immensum proiiciare fretum:

DOMI. Thessali & Nesoni mors. Euriali interitus. Minoi exitus secundum unā opinione. Alia opinio de morte minois. Promethei exitium. Aetracides mors.

ZARO. Vt Quæ dedit sal. Thessalus thessaliæ rex eonis ex eurypiles filia Calciope fili⁹: ut tradit Porphyrius e mōte ossa a suis ē pcipitat⁹. Ossa. mons thessaliæ ē ossa. cui⁹ ex aduerso Pindus & Othris laphitarum sedes: ut scri. Pli. tātā in eo pinorū copiā eē Soli. tradit: ut ramoꝝ flexu & reflexu tonitrua repsentettuñ Luca. it tātus in æthera clamor: quātus piniferæ boreas cū thracius ossæ: rupib⁹ īcubuit. Aut uelut euryali: euryalus qui thessalo successit cū inferorū sacrificia neglexisset: ut a ueteri cōmētario accepim⁹: ira Eumenidū āgues ipm̄ deuorarūt: sed ēt apd̄ Gallū poetā ē legere Euryalū Ioni filiū: uino ꝓbe appotū: filiā stuprasse: q̄re ab āguib⁹ absūptus ē. Ionides uti cupiēs ꝓ cōiuge nata: uinū cā fuit āguib⁹ esca dat. Sicut minoia fata: Diodo. scribit Dædalū atheniēsem eximiū architectū: ex Mitiono Eupalanio natū. q in cretā ob homicidiū ī pr̄ia patratū secessit cretēsib⁹: tunc minos īparabat q Dædalū in amicitiā suā hūit ob eius egregias uirtutes: ꝑ id foīte ip̄s Pasiphæ regis uxor: turpi tauri amore pibat: cui arte Dædali fuit supposita: q̄re Minos Dædalū punire q̄rita uit: aufugit aūt ip̄e ī siciliā ad Cocalū regē. At cōparata classe Minos ip̄m ē psecutus ī Siciliā usq̄ Cocalūq̄ poposcit: ut Dædalū sibi ad pœnā daret: finxit Cocalus Minoē ī secreto cōloq uelle: quē ī thermis eousq̄ detinuit: ut suffocaret: Eusebius uero a filiab⁹ Cocali īterfectū scri. ei⁹ deīde corpus cretēsib⁹ ē redditū: prælata obitus cā: q̄ in lauacro elapsū aq̄ calida piisset. Vtque parum mitis: iapet⁹ thessaliæ rex ex asia puella q̄ tertiæ orbis pti nomē dedit: filios hūit Prometheū: & Epimetheū nō me fugit Eusebium memoriæ tradidisse quosdā affirmasse Prometheū Epimetheū Atlātē: & argū: cūcta cernētē fr̄es fuisse. fert̄ igit̄ Prometheus hominib⁹ ab se factis Mineruæ auxilio adhibita ferula ad solis rotā ignē furatus: quē mortalib⁹ indicauit: irati aūt dei ip̄m ꝑ Mercuriū ī caucaso mōte assyriæ uicio alligarūt: cui⁹ cor aq̄lā exedere uoluerūt: hoc ita a poetis ñ sine rōne fictū ē: nā ut Aschylus: Alexāder aphrodiseus: & Seruius aliiq̄ docēt: ꝓuidētia interpt̄at̄ Prometheus: Epimetheus. uero īprouidētia: uñ & noīa id īdicātia tenēt: ex his nēpe duabus reb⁹ hūanū genus natū est: dr̄ aūt Prometheus astrologus eximius extitisse: q in Caucaso monte multorū syderū ortus: & occasus dephendit: aquilā uero cor exedere: qa ἀχος solicitudo ē: q̄ affectus syderū mot⁹ īuenit & qa id prudētia ē assecutus: cui præesse mercuriū cōstat: a quo ad saxū religat⁹ dr̄. Claudian⁹ de Prometheo & fr̄e hæc scripta posteritati mādauit: nāq̄ ferūt geminos uno de semīe fr̄es. Iapetontiades generis primordia nr̄i. dissimili finxisse manu quoscūq̄ ꝓmethe⁹: excoluit multūq̄ īnexuit æthera limo: hi lōge uētura notāt dubiisq̄ parati: casib⁹ occurrūt fabro meliore politi: deteriore luto prau⁹ quos edidit auctor: quē merito graii phibēt epimethea uates: & nihil ætherei sparsit ꝑ mēbra uigoris. Hi pecudū ritu nō īpēdētia uitāt: nec res āte uidēt accepta clade q̄runt. Parū mitis: uoluit. n. ꝓdesse & obfuit subfurato nāq̄ igni adeo molestum diis fuit ut pter Promethei pœnas: ēt homines malis pluribus & morbis affecerint: ut testat̄ Horatius: ignē fraude mala gentibus intulit: post ignem æthereā domo: subductum: macies & noua febrium terris incubuit cohors. Aut ut heraclides: omnes qui ab hercule descenderūt heraclidæ sunt appellati: sicut a Cæsare cæsares: ab Arsaco arsacidæ. fuit autem. xy. ab Hercule quidam: cuius nomen nusquā legisse memini: qui cuidā genitalia amputauit: ipse postea cæsus & in mare proiectus: ut Euforionis indicat uersus heraclides cuidam genitalia membra recidit: scissaq̄ membra necis causa fuere suæ: sunt aliqui qui puerum glebam intelligant: etracydes legentes qui ipsum Glebam in deliciis habuit: a quo occisus periit etracydes. Fretum a feruescendo fretum dicitur: & proprie illud est: ubi angustum est mare: sicut inter Scylli & Charybdim: sed hic pro mari accipitur: quare etiam addidit immensum: quo magis innotesceret.

Thessalus. Euryalus. Minos. Promethei prosapia & mors. Heraclides secundum aliā opinionē. Fretum unde dictum fuerit

Aut:celinus puer dū ioui puero se totū addixisset petereturq̨ a Satillo Amāti filio:iratus eū uulnere inte-
remit cui⁹cædis piaculo in adamātē ob duriciē cōuersus ē.fabulæ particulā pcurrit Oui.in.iiii.met. De io
ue natus:Alexāder q iouis hāmonis dici & hēri fili⁹uoluit qđ Olympias mr̄ aliqñ p epistolā accusauit:uene
no necatus ē ab iola picerna Antipatri filio:cuius cōsilii autor & pticeps habitus est Aristo.uenenū erat hu-
mor qdā q ex rupe nonacria in arcadia effluebat:neq̨ colligi poterat: aut cōtineri nisi eq ungula quē hūorē
pausanias appellat stygē.Her.Plu.Pli.meminerūt.Pli.ungulas tm̄ mula℞ reptas:neq̨ aliā ullā materiā q̄ nō
pderet a uenēo stygis aq̄ cū id dādū Alexādro ma.
Antipr̄ mitteret memoria dignū ē magna arist.infa
mia excogitatū. Suspensus achæi:acheus cū lydiæ
regnū obtieret:populumq̨ ad noua cogeret tributa
ob auaritiā factōe populari attico duce necat⁹ē:& in
auaritiæ exprobrationē:elatis pedib⁹demerso capi-
te in aq̄s pactoli auriferas pepēdit. Aut ut: pyrrhus
mr̄no gn̄e ab achille oriūdus pr̄no ab hercule:cū ad
uersus antigonū argos obsideret:an⁹ e tecto spectās
filiū pdeūtē in aciē.& piculo cōmota utraq̨ māu te
gulā demisit.q̄ exaiatus ē pyrrhus:ut Plu.& Corne.
scribūt:ut Trogus tradit:saxū fuit:alcyone⁹ antigo-
ni filius pr̄i caput detulit:sed corpus si Plu.credimus
magnifice ē sepultū ab antigono:si Trogū & Corneliū seqmur restitutū filio:& in epi℞ pr̄iam relatū.

DOMI.
Celini & satilli fabula
Alexādri macedōis mors
Achæi mors
Pyrrhi epirotharum regis interitus

Aut ut amantiadem turpi dilectus amore
Oderit:& sæuo uulneret ense puer.
Nec tibi fida magis misceri pocula possint:
Quam qui cornigero de ioue natus erat.
More uel intereas capti suspensus achæi:
Qui miser aurifera teste pependit aqua.
Aut ut achilleidē cognato nomine clarum
Opprimat hostili tegula iacta manu.

Aut ut aman.Philippus amyntæ filius macedonū rex:annis.xxi.regnauit au.Euseb.ac Iusti.q ab oraculo
accepat:ut q̄drigas euitaret:nā erat ab eis in fatis ut occideref:q̄re ut Vale.maxi.& Ci.in eo quē de fato lib.
scripsit:q̄drigas oēs disiūxit:locūq̨ i boetia:cui q̄driga nomē erat:sp uitauit:nō tn̄ fati piculū effugere potu
it:stuprato eteni Pausania ab Attalo Philippi sororio:apud quē sæpissime Pausania cōquestus ē:rex āt hoc
ptrahēdo puifecit:at pausanias inimici Attali iniuriā i ip̄m iudicē uertit:quē gladio i quo q̄drigæ erāt inter
fecit legif:& abātiades recto casu & cherinū dicit abātis filiū:cuius amore Stratillus depibat:at cherinus en
se ip̄m intecfecit:ut Euphoriō ē autor oebaliū pue℞ q̄tū dilexit Apollo:tm̄ sed frustra cherinum Stratillus
amauit:ac uelut agna lupos uisos fugit ursa leones:Sic puer ignarus ueneris fugiebat amores:apud quosdā
legif amātiadē:& celinū pue℞ dicūt:q totū se ioui puero dedit:cūq̨ a Statillo amāti filio peteref:iratus eū i-
teremit. Nec ti.fi.ma.cōstat sane iter oēs autores Alexādrū cognomēto magnū Philippi macedōiæ regis
& olympiadis filiū fuisse:q amōis iouis ex eo filius dici uoluit:au.Plu.qđ ad amonē in lybiā cū eēt psectus:a
sacerdote quodā iouis filius ē appellatus:diuersa de ei⁹obitu tradunf:uolūt nōnulli p febris sæuitiē sitim col
legisse:& uinū potasse & ob id mētis ipotē fcm̄:extremū obiisse diē pridie Kal.qntiles:alii āt p iollā picernā
antipr̄i filiū ipso autore antipatro data aq̄ nonacria frigidissima:q̄ ut Zonaras tradit:nō poterat nisi asini un
gula cōtineri Iustinus & Plu.eq dicūt Pli.uero & Victruui.muli scribūt:cuius aq̄ hæc meminit Victru.in.v.
lib.de architectura.itē in arcadia noīata terræ regio:q̄ hēt in mōtib⁹& saxis stillātes frigidissimos humores
hæc āt aq̄ stygos hydos appellaf:q̄ nec argēteū:nec æneum: nec ferreū uas p̄t cōtinere:sed dissicif ac dissipa
tur:cōseruare āt eā & cōtinere nihil pōt:nisi mulina ungula:q̄ ēt memoraf ab antipatro in puincia ubi erat
Alexāder:p iollā filiū plata:ab eo & aq̄ regē eē necatū:scri.Plu.nonnullos affirmare nequaq̄ ueneno piisse
cū nullū extiterit post mortē indiciū:multas refert opiniones Plu.q̄s recēsere nimis lōgū eēt unū tm̄ adiiciā
añ.xxxiii.ætatis suæ annum defunctū fuisse : qđ si ad seniū imatura mors pduxisset totū terra℞ orbē sibi au
diētē subegisset:nā nullā urbē obsedit:quā nō expugnauerit:cū nullo hostiū unq̄ cōgressus:quē non uicerit
nullā gentē adiit quā nō calcauerit:postrēo ifœliciter babylone quā ut euitaret erat admonitus:e uita deces
sit. Misceri:poni:nā cum uinus in uas iponif:misceri dr̄:hinc illud poetæ:miscet amatori pocula grata suo.
Pocula:a potione poculū dr̄ Var. De ioue cornigero : Iuppiter hamō ab æmmos qđ harenā significat:
dictus ē:nā iuppiter baccho & populo suo sitiēti:p libiā pagrāti in arietis formā pede harenā pulsauit ubi q̄
primū aq̄ scaturiit:uñ bacchus ioui pr̄i tēplū erexit:autor est Hero.& Stra.& iō cornige℞ nunc poeta appel-
lat. Capti suspēsus achæi: Achæus ab antiocho captus suspēsus ē:in pactolo lydiæ fluuio. quēadmodū in
epigrāmatib⁹Bothius tradit:antioch⁹capit & uictū suspendit achæū: Vnda tibi hæc credas aurea testis erit:
q̄dā scribūt ip̄m attico duce factiōe populari pp auaritiā iterfectū:q in aq̄ pactoli ob maiorē ignominiā pe-
pēdit. Aurifera aq̄:mida rex phrygū a baccho impetrauit:ut qcqd suo corpe tāgeret:au℞ fieret : qđ multū
sibi obfuit:nā cibū edere nō poterat:q tactu suo au℞ reddebaf.admōitus ē a deo ut se in pactolo flumie ab
lueret:cuius ablutiōe aurife℞ fluuiū effectū.in.xi.met.scri.Oui. Aut ut achilleidē:Pyrrhus epirota℞ rex ex
phithia mēnonis thessali filia.& eacide ab Achille oriūdo natus.unū tm̄ & integrū os p dentibus habuit.xi.
agēs annū regnū epiri recepit:nā pr̄ eacides a ciuibus in exiliū exactus ē pp diutina bella cōtra macedonas
qbus populū fatigabat.ob idq̨ ēt filiū bimū pdere q̄rebāt. sed furti ē in illyrios delat⁹ ac beroe regis glauci
uxori traditus.tātus hic extitit.ut solus tarētinos cōtra populū romanū tueri posse uideref.in argis obsidio
ne ubi antigonus macedoniæ rex erat a fœmina q̄dā autore Plu.tegula in caput demissa occidif.qđ ēt eu-
phorion cōprobat. Argō ut hostilē circūdat undiq̨ pyrrhus:Opprimit & subito tegula iacta caput.Iusti.aūt
inter cōfertissimos hostes dimicātē de muris iactato saxo scri.interiisse:cuius caput Alcyonus antigoni filius
pr̄i detulit.qđ una cū corpe magnifice antigonus.si plutarchū seqmur cremauit.si uero trogū helēo filio tra
ditū affirmam⁹.q deide ip̄m in patriā asportauit. Cognato no.cla.clarus ob egregia ei⁹gesta ē appellatus.

ZARO.
Philippi amyntæ filii mors
Celinus
Stratillus
Alexāder
Venenū pn̄taneū quo alexāder sublatus est
Poculum uñ dicaf
Iouis hamonis fabula
Achæus
Pyrthus
Quar̄ pyrrus clarus appellat⁹ est.

DOMI.

Pyrrhi historia. Heracliæ mors. Leuchonis historia. Sardanapali uita. Iouis hamonis direpti ultio. Psilli qui fuerint. Darei seu ochi commentum.

¶Nec tua q̃ pyr.de altero,pyrrho ītelligo:nā pyrrhū supiorē magnifice sepultū tradit Histo.uel si de eodē pyrrho ītelligas eū iacuisse īsepultū.dū ab heléo filio referť ambraciā.[Nataq;:Heraclia hierōis filia cū gñe achillis cōiūcta ueteri affinitate:īfœlicitatē stirpis achilleæ luit.nā q̃uis ad sacrariū Cereris cōfugisse:ut labē te re syracusana eēt tuta tñ cū duabus puellis:q̃s hēbat filias eodē populi tumultu quo Hiero pierat telis confixa cecidit.partē hi.accipe ex Liuio.[Aut pia te:oxiloch⁹ rex pōti:cū uxorē hřt:c⁹ Leucō fr̄ adulter necatus ē ab eo.Nā mœchæ cōfisus amore spauit leucō sublato Oxilocho se regnatuꝝ:sʒ adultera mariti uicē ulcisci maluit:q̃ eē turpis uxor regis:Leuconēq; occidit adulteꝝ:uñ ei⁹ pietas laudata ē.ptē hist.refert Stra.[Sardanapalus:Sardanapalus trigesim⁹ a Nio ultimus assyrioꝝ rex āchiale ī Cilicia sepult⁹tale hēt epitaphiū.Ede:bibe:lude:cerilo hoc carm̄ addēte.Hæc hēo q̃ edi:q̃q; ex saturata libido hausit.Eodē igr̄ rogo & ip̄e absūpt⁹ ē:& regnū:nā moritur⁹res p̄ciosas ī rogū cōiecit.lege đ hoc.Stra.ī primis Dio.& Trogū.[Vtq; io.ly.cābises cui⁹ meminerūt Her.& Trog⁹ cū studio euagādi ægyptū p̄termisit q popularetur tēplū locupletissimū iouis hāmōis:q oēs ita nūinis harenaꝝ cumulis obruti sūt de īsania ducis scri.He.Eodē gñe mortis pierūt psyli populi pugnātes aduersus austrū.[Darei secū.secut⁹ uerā.ut arbitror historiā:ab his dissentio q aliter scripserūt:de Ocho ītelligit q dareus postea ē dictus:hic cū opp̄ssisset se ptē magos:q una factiōe psaꝝ īperiū obtinebāt:fact⁹ē rex:deditq; fidē his q erāt facinoris socii se ñ necatuꝝ aliquē ipsoꝝ:aut uenēo:aut ferro:aut ulla ui:aut inopia alimētoꝝ:sed noua fraude supplici excogitata cūctos sustulit locū.n.muniuit altis parietib⁹:cōpleuit ciere.īde supposito tigno largo epulo eos accipiebat:ubi cōsopiti in cōgeriē illā cineris decidebāt:& obruebanť autor est Valerius de crudelitate.

Nec tua quam pyrrhi fœlicius ossa quiescant
Sparsa p ambracias quæ iacuere uias.
Nataq; ut æacide iaculis moriaris adactis:
Non licet hoc cereri dissimulare scelus.
Vtq; nepos dicti nostro modo carmine regis
Cantaridum succos dante parente bibas.
Aut pia te cæso dicatur adultera:sicut
Qua cecidit leucon uindice dicta pia est.
Inq; pyram tecum carissima corpora mittas:
Quem finem uitæ sardanapalus habet.
Vtq; iouis libyci templum uiolare parentes,
Acta noto uultus condat harena tuos.
Vtq; necatorum darei fraude secundi:
Sic tua subsidens deuoret ossa cinis.

ZARO.

Pyrrh⁹ unde dicať. Ambratia quæ & ubi sit. Periplea seu laodomia. Magnetis seueritas. Venenuʒ cantharidum. Leucon. Sardanapalus. Cyri historia.

¶Nec tua q̃ pyr.pyrrhus flauus dr̄:ut scri.Cice.flauus āt fuit:cui hoc nomē prio ē īditū:uñ & reliqui ab eo pyrrhi sūt nūcupati:mō oñdimus Iustini auto.Helenū pyrrhi p̄ris ossa in epiꝝ asportasse:q̃ ut fuerit collocata nōdū me legisse memini.q̃re de pyrrho claro dcm̄ existimo:cuius forte ossa p ambraciā sparsa fuere:dū a filio portareť:aliq de altero pyrrho īterp̄tāť:cui sñiæ ñ repugno.[Ambracias:ābracia teste Liuio.urbs in epiro ē:aspo subiecta tumulo:dudū pyrrhi regia fuit.ē & ambracius sinus:au.Ply.xxxix.mil.paſ.lōgitudine latitudie.xv.mil.[Nataq; ut æaci.ut ī ueteri legimus cōmētario.Periplea:uel laodomia siue piboea pyrrhi filia fuit:q̃ cū ī tēplū cereris ambraciæ cōfugisset inimicoꝝ telis ē īterfecta ītelligūt nōnulli herclia hieriōis filiā ex achillis gñe:q̃ ī tēplo cereris una cū duab⁹ filiab⁹a populo syracusano telis cōfossa cecidit.[Dissimulare sce,sensus ē:queādmodū ī tēplo cereris filiā pyrrhi:uel hieriōis:trāsfigere sacrilegū fuit ita te liceat ipūe īterficere:& p̄inde ñ dissimulare.[Vtq; ne.di.magnetes gelōis & Nereidos pyrrhi filius fuit cū quo mr̄ rē hr̄e uoluit:idq; nō cōsecuta:filiū Cātharidū uenēo substulit:ut uetustissimus scri.īterp̄s.[Cātharidū su.xi.na.hist.li.docet Ply.Cātharidū alas mederi:qbus dēptus ē lætale:ē āt genus uermis terrestris:idē autor in xxvii.de uulgari lapide locutus ait:lapis uulgaris iuxta flumina fert muscū siccū canū:hic fricať altero lapide:addita hois saliua:illo lapide tāgiť īpetigo:q tāgit dicit:φευγε τε καντaριΔεσ λυμθσ αγριοσ υμεΔιωκι.[Aut pia te cæ.leucon:ut uetustissimus docet interp̄s:ex p̄cis regib⁹ sparthacū fratrē occidit regno īde potiri sp̄rās:cū & rē hr̄et:cū ipsius fr̄is uxore nō tñ uotū ualuit cōseq:nā in palude sabedana leuconem mulier īterfecit:q̃re pia ē iudicata:dicūt nōnulli oxylochi regis pōti uxorē hāc fuisse:nō sptaci.[Adultera:adulter & adultera:q̄ ille ad alterā:& hæc ad alterū se cōferāt:au.Fest.adulteriū āt qđ ī nuptā cōmittiť Ser.dicit appellari.[Inq; py.te.conoscō coleros q græce dcūs ē sardanapalus Anacindaraxis filius .xxxvi.& ultimus assyriorū rex fuit:ut Euse.scri.ānis.xx.regnū obtinuit:una die tharsū & anchialē urbes condidit q oi uitioꝝ labe excelluit luxuriosus:adeoq; effeminatus:ut & habitū:& uocē exercitiaq; mulierū sit secut⁹:nūc uiri nūc mulieris uice ab utebať:q̃ tā īpudica:cū arbactus p̄fectus ip̄ius medis p̄positus eēt cōspicatus:in euʒ bellū mouit:quē facile uicit:triduo urbe uina obsessa:q̃ expugnata sardanapalus in hūc tm̄ uiros imitatus in pyrā se uxorib⁹ atq; eunuchis in ea reclusis:cremādū iniecit:ē anchialæ sardanapali monumētū:ubi hmōi legiť epigrāma sardanapalus anacindaraxis filius:anchialē & Tarsū una die cōdidit:ede:bibe:lude:cū te mortalē noris p̄ntibus exple:nāq; ego sū puluis q nup tāta tenebā:hæc hēo q̃ edi:q̃q; exaturata libido hausit:at illa manēt multa & p̄clara relicta hoc sapiēs uitæ mortalib⁹ ē documētū:hos āt mēinit chœrilus q circūferunť hæc hēo q̃ edi:q̃q; exaturata libido hausit:At illa manēt multa & p̄clara relicta:autores Str.Dio.in tusculāis Cice.& Iustinus.[Vtq; io.ly.cyri p̄sarū regis cābises fili⁹ fuit:q ānis.viii.regnauit:autore Euse.ægyptū adiit:uñ exercitū ad amōis oraculū cremādū misit:ac diuino miraculo cū ex urbe oasi iter faceret:in q medio fere spacio īter.oasios & amōios prāderet īgruisse ualidū austrū scri.Her & ab harenis obrutū periisse:ut ēt meminit Iustinus:eodē mortis generē psyllos interiisse scri.Gel.in.xv.[Templū: significat ædificiū deo sacratū:& tignū qđ in edificio trāsuerso poniť:autor est fest.tēplū ēt dicit nonius sepulchrū appel-

lari uit.ꝑterea fuit itectis de marmore tẽplũ cõiugis ãtiq multa Var.de hac dictõe i li.ethymo.scri.ſ Vtq̄ ne ca.darei.Dare⁹ scđs cuiusdã priãi fil.cũ suos ciues nõ iterfectuꝝ iurasset:tormẽtis occidebat:Dare⁹ ẽt scđs pri mo i regnũ succedere ñ potuit:dõec iureiu.stipulat⁹ fuisset:se moꝛ pentis ueneõ nũme ciues occisuꝝ:sed re gno i suã ditionẽ acceptoꝛ i fouea calido ciere pleõ eos uita priuabat:ut apđ uetustissimũ cõmẽtariũ cõpi de ocho aliq dcm̃ uolunt:q dat.ẽ dcũs:cuius histo. Va.ma.in ca.de crudelitate pluribus uerbis expli.

Aut ut oliuifera quondam sicyone profecto:
 Sit frigus mortis causa famesq̄ tuæ.
Aut ut acarnides insutus pelle iuuenci
 Turpiter ad dominum præda ferare tuum.
Inq̄ tuo thalamo iuguleris more pheræi:
 Qui datus est leto coniugis ense suæ.
Quosq̄ putas fidos:ut larisseus alebas:
 Vulnere non fidos experiare tuo.
Vtq̄ milo sub quo cruciata est pisa tyranno
 Viuus in occultas præcipiteris aquas.
Quæq̄ in adimantũ philesia regna tenentem
 A ioue uenerunt:te quoq̄ tela petant.

¶Aut ut oliuife.neocles Sicyõioꝝ rex a suis deiect⁹ ob crudelitatẽ:fame & frigore extinct⁹ est. ſ Sicyõe oli Mechõe dicebaſ:ut Var.placet sed Sicyõ est dcã a sicyõe rege:q illic tenuit ĩpiũ ut placet eusebio ĩ pelopõneso ẽ clara oliuaꝝ ubtate & ꝑstãtia uñ uir.bacchã sicyoniã appellat picturæ initiũ dedit & plastices icolæ hebẽ colũt uxorẽ herc.q̄ diã appellãt.ſ Acarnides:herymas ut alii codices hñt hermyas Acarnisi.i carnãibus quõdã obsessus capt⁹:isut⁹ est pelle iuuẽci:& ad uictorẽ i cõtẽptũ đlat⁹.ſ Pharei: alexãder phare⁹:cui⁹ meminit Cice.i officiis:cũ soli uxori fidẽ nõ hẽret:nihilq̄ suaꝝ reꝝ ei cõmitteret: mulieris isidias decliare ñ potuit:nã ense ab ea iugulat⁹ ẽ.ſ Alebas:alebas pr̃ fuit argi:ut ur̃ signare Sophocles:q argũ alebadẽ appellat:is cũ larissã teneret:igẽti crudelitate satellites sibi fortissimos adhibuit:qb⁹ solis tutissim⁹ fore uidebaſ ab his tãdẽ p isidias obtrũcatus est.ſ Laris.multis i locis ẽ uno noĩe i plaga phithiotica loc⁹ pẽsilis ĩ creta oppidũ i pelopõneso arx argiuoꝝ larissus fluui⁹ eleoꝝ argũ & dimã distermĩat:ibiq̄ larissã eẽ theopõpus scri.larissa ꝑterea i asia iuxta cumã:larissa pene ĩ uia ad mechimnã:larissa i agro attico ad trales ꝑterea asiæ ẽ larissia:uñ iuppiter larisse⁹ nomẽ accipit:ut Stra.pl3:cũ achilles larisse⁹ dicaſ a larissa phithiothica:postrẽo larissa ẽ i finib⁹ hemi.ſ Vtq̄ milo:milões q̄ttuor fuerũt:milo crotoniates lacertoꝝ robore iclit⁹:cui⁹ meminerũt Dio i.xii.histo.Stra.& Ci. milo ro.Clodii nece dãnat⁹:& ĩ bellis ciuilib⁹ ictu lapidis extinct⁹ milo epirota:q hastã cõiecit i laodomiã filiã pyrrhi ut Trog⁹ scri.q̄ nũia diæ cõfugerat quo piaculo uersus ĩsaniã itra.xii.diẽ mortu⁹ ẽ:de hac.d.laodomia supra nõ itelleximꝰ secuti Titũ liuiũ qđ heraclia historiã scri.reliqt quã tradidim⁹.Postrẽo milo fuit pisan⁹:q cũ suos uariis cruciatib⁹ afficeret põdere lapidis ict⁹ i,ꝑfũdũ đmersus ẽ.Pisã tẽ uerũt ꝑter Milonẽ.Oenoma⁹:& Salmone⁹:urbs a regiõe pisa nomẽ accepit:ut ẽ apđ Stra.q̄ icolæ besã uocãt.Stesichor⁹ poeta pisã urbẽ negat:s3 totã ait regionẽ dici pisã.ſ In adimãtũ:adimãt⁹ philesioꝝ rex cũ iouẽ nec sacrificiis dignareſ nec deũ putaret se maiorẽ fulmĩe ict⁹ ẽ. Alteri⁹ adimãti mẽinit Plato.i dialogo q ĩscribiſ parmẽides.

¶Aut ut oliuife.neocles thusc⁹ ex sicyõe pulsus oĩb⁹ uitæ ꝑsidiis đstitut⁹.fame ut uetustissim⁹ iterꝑs scri.& frigoꝛ mortẽ obiit.Sicyõe:sicyõ urbs achaiæ i lacõia teste Pli.ẽ:oli mechõe dicebaſ:refertissima oliuetis.uñ in ii.geor.uir.teriſ sicyõia baccha trapetis:aliã eodẽ noĩe Pli.docet ĩsula i ægæo mari:ex opposito ad epidauꝝ altã & eminẽtẽ:qđ luue.ẽt tãgit:ñ alta sicyõe:sicyõia ãt calciamẽti gen⁹ ẽ:autor fest⁹.ſ Aut ut acarni.fi.acarni ĩ oriẽte tetrarcha fuit:q cũ mẽnõe bellũ hũit:a quo uict⁹ iuuẽci pelle ẽ ĩsut⁹:ac sub mẽsa detẽt⁹ : ut uetustissim⁹ narrat iterꝑs.ſ Inq̄ tuo thalaoꝛ:i ꝭo offõꝝ docet Ci.piter:& Val.ma. Alexãdꝝ phereũ uxorẽ thebẽ admodũ dilexisse:tñ ex epulis ad eã i cubiculũ cũ se cõferebat barbaꝝ districto gladio uidebat añire:deq̄ stipatorib⁹ suis ꝑmittebat:q muliebres arculas pscrutarẽť:ñ tñ eũ fefellit opĩo:nã ab uxoꝛ pp pelicat⁹ suspitionẽ ẽ iterfect⁹ phere plures sũt:ut i achaiã nouẽ mõtiũ sũt iter megarã & thæbas itẽ i thessaliã:u Pli.docet sũt:& i argo teste hõero pylo.ꝑpiq̄.ſ Leto:a leo uerbo letũ dici ait Pris.uñ đleo sest⁹ ãt põpei⁹ ab obliuiõe q̄ græci λη θην uocãt lethũ dicit appellari:q̄ si a græco uẽit cũ aspiratõe scribẽdũ.ſ Quosq̄ pu.fi.thiodamãtis fi.fuit alebas:q larissæ i thessalia dñatũ hũit:extruxit ãt larissã thessalicã acrysi⁹:q a larissa pelasgi filia nomẽ hũit:ut helanic⁹ scri.i histo.satellites ciuiũ tiore alebas ad custodiã hẽbat:quos fidos sibi existiabat:at ab ipsis postea ẽ ĩterfect⁹:ut a uetustissimo accepim⁹ iterꝑte:fidus dr̃ soci⁹ & a fido uẽit:fidelis ãt ꝭu⁹ & a fide deriuaſ:dõat⁹ ẽ autor.ſ Vtq̄ milo:Milões plures fuisse cõstat.quoꝝ qdã pisam elidos tenuit q pisanos cruciatib⁹ afficiebat.tãdẽ i alpheũ fluuiũ pisam ꝑfluẽtẽ demersus a pisanis ẽ.si uetustissimo credim⁹ iterꝑti.ẽ & pisa ĩ Italia ciuitas ĩter amnes auserẽ.& Arnũ ut in.iii.naturalis histo.Pli.est autor a pelope pisisq̄ elidos siue cenu canis græca gẽte.ſ Tyrãno.tyrãnus a tyrrhẽo atys filio nomẽ ẽ.ñ ex lydia in italiã uẽit eãq̄ ptẽ occupauit italiæ.q̄ a se nomẽ traxit expulsis pelasgis ide thuscia dcã a sacrifico ritu teste Pli.& qa ui aliẽas tenuit sedes.tyrã⁹ is dici cœptus q uiolẽter aliqd agit estq̄ cõis gñis nomẽ.nã theodosii grãmatici ẽ regula.q̄ noĩa ꝑfessionẽ.aut dignitatẽ significãtia.cõis sũt gñis.ut hic & hæc dux:cis.hic & hæc pñs.hic & hæc abas abæ.ñ ãt abatis & abatissa.ut impiti gramatistæ pueris pueros docẽt.ita hic & hæc tyrãnus.ſ Occultas aq̄s:non qa aquæ sint occultæ.nã mediã p urbẽ iterfuit.sed qa occulte demergiſ fluuius.ſ Quæq̄ in adimãtũ:adimãt phyletiæ rex.põto cõiũctæ siue ut alii uolũt thessaliæ deoꝝ cõtẽptor.diis sacrificare neglexit seipis maiorẽ ꝑdicãs.q̄re a ioue.ut uetustissimus exponit iterꝑs.fulmine ictus interiit.meminit in dialogis Plato cuiusdã adimanti.sed nihil ad hũc locũ.ſ Petãt feriant ꝑcutiãt multas hoc uerbũ hr̃e significatões.Nonius marcellus docet.petere.n.est poscere uocare appetere sequi abducere eligere obtinere expectare:& ut hoc loco ꝑcutere ferire.

Darei immanitas
DOMI.
Neoclis mors
sicyõ urbs quæ & unde dicta
Bacha sicyonia
Hermyæ mors
Alexãdri pharei mors
Alebæ historia
larissa q̄ & ubi sit
Achilles larisseus
Milõis historia & quot milões fuere
Adimanti interitus
an fuerit alius adimantinus
ZARO.
Neocles
sicyõ urbs
Acharni filius
Alexãder phareus
Letum uñ ueniat
Alebas
Midones
Tyrãni historia
Tyrãnus q dicatur
Oĩa noĩa ꝑfessionẽ aut dignitatẽ denotanda cui⁹ gñis sunt
Adamanthus
Petere q̄ habeat significata

Aut ut amastriacis quodã lẽneus ab oris
Nudus achillea destituaris humo.
Vtq; uel eurydamas ter circũ busta trasylli
Est larisseis raptus ab hoste rotis.
Vel q quæ fuerat tutatus mœnia sæpe
Corpore lustrauit non diuturna suo.
Vtq; nouũ passa ẽ gen9 hippomeneia pœnæ
Tractus & actea fertur adulter humo.
Sic ubi uita tuos: inuisa reliquerit artus:
Vltores rapiant turpe cadauer equi.

DOMI. Amastris urbs ubi locorũ sit. Dionysii lenei interitus. Achileũ ubi sit. Thrasyllorũ historia. Hectoris historia. Quis prim9 tyrãnidem exercuit. Aene9 taurus qualis fuerit. Themese & casandrea q̃ & ubi locorũ fuerint. Hippomenis mors. Limos græce qd.

¶ Aut ut amastriacis: Amastris urbs est in peninsula habẽs portus ex utraq; pte: q̃ condidit Amastris Oxiartis filia uxor Diony. tyrãni heracliẽsis: hic Diony. lẽneus dictus est: q expulsus a Mitridate aufugit in achilleos dromon: in locũ quẽ cursum achillis appellãt: ubi a suis desertus periit oĩ destitutus ope eodẽ in loco est lucus achilli sacer. Est p̃terea achilleũ nõ ꝓcul a troia: cuius Stra. meminit. Sed hic per terrã achilleã intelligit cursum achillis. ¶ Busta thrasylli. Thrasylli tres fuerũt: ut hactenus comperi: libertus Cæsaris Augu. alter mathematicus: qui Caligulã ĩperaturũ negauit tertius per cõtẽtionẽ interfectus ab Eurydamãte uate: cuius mortẽ larissei ulti sũt: nã Eurydamas tractus est curru inter busta thrasylli in inficias. Eurydamas somniorũ ĩterpres ut scri. Ho. Abãtẽ & Polidũ filios deterrebat a bello troiano: qm̃ p sõnia uiderat eos interituros: uerba hæc sunt Ho. hic Abãtẽ ducebat & Polydũ filios cura Eurydamãtis senis somniorũ interpres. ¶ Et qui Hector cũ bellũ troianũ uirib9 suis in decẽniũ distulisset. Patroclo interfecto. Achillem in furorẽ ultionis ꝓuocauit: a quo uictus ter circum mœnia troiæ tractus est ut pictura Virgiliana docet & copiosius Ho. carmẽ in fine iliados: ubi Priamus senex aquilarũ auguriũ secut9 filii corp9 auro redimit primus tyrãnidẽ docuit: quã ĩ agrigẽtinis siciliæ exercuit: auctor est Pli. in septio naturalis hysto. Sũt q scri. eũ ante cõditã urbẽ uixisse sexaginta q̃ttuor annis: sed eusebiũ secuti eũ credimus post cõdi. urbem fuisse tẽporibus Seruii Tuli poste. xvi. annũ tyrãnidis a sociis resecta lingua coniectus est in taurũ æneũ quẽ olim Perillus struxerat ex ære cyprio: id. n. gen9 ductile ẽ: ut scri. Pli. & facili9 ignẽ admittit: q admouebaẽ dãnato clauso in uẽtre bouis. ¶ Paphio. i. cyprio: nã Themese urbs ĩ cypro hẽbat metalla æris: & eiusdẽ nõis in brutiis: idem hẽbat Casandreus. Casandrea colonia in macedonia est: q̃ olim potidea dicebaẽ: ut tyrãnius a sociis cinere obrutus est: alter qui successerat casandrus uiuus defossus ĩ terra periit. ¶ Hippomeneia: Hippomenes athenarũ princeps fuit: cuius filia in adulterio dep̃hẽsa est a patre ob scelus iuncta cũ equo qui clausus cũ alimẽtis careret dẽtes in puellã cõiecit: adulter uero p regionẽ atticam ab equis tractus: discerpt9 est puella ab Ouidi. diciẽ hippomeneia ab hippomene patre qui ob acerbitatẽ supplicii in filiã: imperio deiectus est. Eadẽ diciẽ limõe. Nã limos græce latine significat famẽ: ob quã puella ab equo sumpta est. Qui scribat hãc historiã apud latinos nõdũ reperi: nec apud græcos p̃ter unũ Suidã qui hippomenæ historiã pstringit.

ZARO. Amastrix Dionysi9 Antiquorũ ritus Thrasyll9 Bustũ uñ dictũ fuerit Vstrina q̃ sit & uñ fuit Hectoris & patrocli iteritus. Mænia uñ dicta. lustraẽ qd proprie significat Hippomenes Limone q̃re dicta fuerit

¶ Aut ut Amastriacis: amastrix ciuitas mythridatis fuit: qui mecisteũ quendã ex lẽno ueniẽs: ut uetustissim9 scribit interpres expulit: in locũq; qui dromos achilles: ab achillis exercitatiõe dictus est: autore Plinio uenit: ubi a suis destitutus: omni priuatus auxilio periit sunt qui dicũt amastricẽ oxiartis filiã Dionysii tyrãni heracliensis uxorẽ: a suo noĩe urbẽ cõdidisse: qui Dionysius lẽnæus est appellatus: olim fugatus ut dixim9 a mythridate. ¶ Vtq; uel Eurydamas: mos diu apud thessalos fuit: ut interficientiũ corpora circa occisorum sepulchra thraerent: ut eurydamãtis exẽplo cõstat: qui circa trasylli: quẽ ĩterfecerat: tumulũ a simo thrasylli fratre tractus est autore in. xxi. Iliados porphyrio. ¶ Busta: bustũ ꝓprie diciẽ locus in quo mortuus est cõbustus & sepultus: & dr̃ bustũ q̃si bene ustũ: ubi uero cõbustus qs tãtũmõ est: & alibi sepultus. is locus ab urẽdo ustrina uocaẽ: sed mõ busta sepulchra uocam9. autor ẽ Festus. ¶ Vel qui: q̃ fuerat ptinax ad bellãdũ achilles fuisse homericũ carmẽ demõstrat: qui abrepta ip̃ius amica bryxeida a rege agamẽnone: nullis unq̃ legatõib9 & muneribus flecti potuit: adeo ãt quotidie græcorũ fugabaẽ exercitus a troianis atq; strage ĩminuebaẽ: ut patroclũ achillis amicũ græci utpote ultimũ ĩ tãto piculo remediũ achillis armis ĩduerit: ut si nõ uer9 achilles eẽt saltẽ ip̃m repñtaret: q supra q̃ dici possit timebaẽ a troianis: patroclus igr̃ achilleis armis & myrmidõib9 exornat9 ĩ bellũ cũ cæteris græcis ꝓdiit: q ĩ fugã subito troianos dedit ip̃mq; hectora: q cõmonit9 ab apolline patroclũ eẽ: ip̃m una cũ euphorbo & apolline ĩterfecit: atq; spoliauit adeo aũt molestũ achilli patrocli casus fuit ut se eo usq; nõ comesurũ iureiurãdo pollicit9 fuerit: quoad hectora occĩdisset. xii. q; nobiles troiãos: qb9 p̃roclo ĩferias exhiberet: cæpisset nõ defuit iureiurãdo achilles: nã die postera acceptis a mr̃e thetide armis q̃ uulcanus ea nocte fabricauerat. troianos oẽs fugauit: qb9 & stragẽ maximã dedit xãthus etenĩ fluuius sãguinẽ nõ aquã emittere uidebaẽ: captis ãt iuuẽib9: hectora a pallade fr̃is ĩp̃ius imagĩe d̃ceptũ: circũ troiana mœnia fugiẽtẽ ĩterfecit: cuius corpus neq; q̃sq̃ fuit græcorũ qn hasta appeteret: qd̃ ter circũ iliacos muros raptauit auro postmodũ ĩ p̃ciũ dato priamo ip̃m restituit: autores homer9: & Vir. nõ tñ auri ulla mẽtio fit ab homero: sed multorũ tm̃ munerũ. ¶ Mœnia: q; municit9 eẽnt qui ea gerebãt ageres dicti & q; ager cõtineret autor Varro meniana ædificia a menio sũt appellata: is. n. primus ultra colũnas extẽdit tignas quo ampliarentur supiora ait festus. ¶ Lustrauit: circuiuit lustrare ẽ expiare circũspicere: seu patefacere pspicere & ut hic circuire: autor ẽ Nonius. ¶ Vtq; nouũ passa ẽ: hippomeneiã dicit: si uetustissimo credimus ĩterpreti q̃ antea limone dicebaẽ in adulterio dep̃hẽsa: ab eqs est dilacerata: unde & nomẽ habet: eodem quoq; supplicio adulter affectus est: alii aũt hippomenẽ athenarũ principem dicũt: cuius filia in adulterio inuenta ab equis est deuorata q̃re limone dicta est: idest fames adulterũ uero per regionẽ atticã eq dilaniarũt. ¶ Aut sicut periit pereas casandreus ille. Quẽ sua gens multo cinere disperiit. Leguntur etiã ii uersus sed nunq̃ fuisse Ouidii cõtenderim: fertur autem hic Casandreus uiuos homines sepelisse: quod idem postea passus est.

¶Vtq; ferox periit:imp̃caẽ laniationẽ corpis:qualis Aiaci cõtigit naufrago:nõ eadẽ est ãnaliũ fides quare naufragio pierit Aiax.alii.n.ſcribũt hoc fcm̃ fuiſſe qm̃ Caſſandrã in tẽplo palladis uiolauerat.Hõerus huius piaculi nõ meminit licet ſcribat:& Caſſandrã fuiſſe uirginẽ:& græcos ad capharcũ,p̃mõtoriũ naufragio pe riiſſe:cũm ipe aſſerit:qđ pallados numẽ græcis oĩb⁹ iſenſũ eẽt.Nec aiaci magis q̃ aliis ob uiolatũ.ſ.palladium troianũ.Illud tñ ĩter oẽs cõuenit:qđ nũc Oui.imp̃caẽ.Nauplio p̃re Palamedis in uĩdictã filii interẽpti fraudi bus græcoꝝ aiaci nauigãti nocturno tpe faces a caphareo,p̃tuliſſe:ad q̃ꝝ ſplẽdorẽ dũ claſſis appellitur:illiſa ſcopulis ſubmerſa ẽ.Nauplia p̃terea eſt argiuoꝝ na

Viſcera ſic aliquis ſcopulus tua figat:ut olim
Fixa ſub euboico graia fuere ſinu.
Vtq; ferox piit:& fulmine:& æquore raptor:
Sic te merſuras adiuuet ignis aquas.
Mens quoq; ſic furiis uecors agitetur:ut illi
Vnum qui toto corpore uulnus habet.
Vtq; dryantidæ rhodopeia regna tenenti
Ingenio aut diſpar cui pede cultus erat.
Vt fuit oeteo quondam:generoq; draconũ:
Thyſameniſq; patri:calligoneſq; uiro.

uale:nõ a Nauplio p̃re palamedis:ſed qa naues illuc nauigabãt.Nã Nauplia illud ſignificat:fili⁹ ãt fuit: ut eẽ antiqtas credidit.Amimones nymphæ:qđ fabuloſũ demõſtrat Strabo.¶Mẽs quoq;:imp̃caẽ furorẽ mẽtis:q̃lis cõtigit Marſiæ:q tibia iuẽta modulatiõe adeo eſt elatus ut phœbũ in certamẽ,p̃uocauerit: in quo ſupatus,pellẽ amiſit:pepẽditq; ex platão quam ad Domiciãi uſq; tpa ãnales,p̃diderũt:hũc pͬudentiſſimũ fuiſſe ſcri.Dio.hiſtoriã ſecut⁹:q multiplices uoces hũanas imitatus eas ad tibiaꝝ ſonũ,p̃duxerit: & qđ nũq̃ uxorẽ duxerit.Eiuſdẽ nominis fluuius eſt q appameã urbem interluit ortus celenis colle & ur be eiuſdẽ nominis q̃uis Pli.celenas & apameã idem eẽ putet:qđ Strabo antea cõſutauerat.¶Dryãtidæ: Lycurgus polydectẽ frẽm hũitq; lacedæmonium te nebat impium:eo mortuo cũ accuſareẽ:qđ Carylobũ polydectæ filiũ aliqñ eẽt necaturus:p̃fectus eſt in Cretam & ægyptũ:unde reuerſus leges tulit lacedæmoniis reperitq; filiũ impantem.Lycurgus præterea ex thracia in fabulis eſt:qđ dum in bacchi cõtẽptũ uites ſucciderer:ſecures in ei⁹ crura ſint cõuerſæ.Sed hiſtoria tradit eũ decipere uoluiſſe bacchũ redeuntẽ ex india nã cum libere regni aditũ,p̃miſiſſet:noctu iuſſit milites ſuos impetũ facere in mulieres:& in exercitũ bacchi:q cũ deus uidiſſet ex Tharobe:inſtructa acie Thraces deleuit Lycurgum priuauit oculis ſocios affixit cruci.Sed Oui.fabulã ſequiẽ:hic Dryãthei filius fuit.¶Vt fuit: Hercules œtæus dictus eſt ab œta monte qui ab oriente a thermopilis in ſinũ uſq; ambracium extẽdiẽ hele boro fertiliſſimus.In eo enim monte arſit hercules:uel ob tunicã uenenatam miſſam a Deianira: ut fabulæ ferunt:uel ut Euſebius tradit ob incurabilẽ morbũ in quẽ inciderat.¶Generoq; draconũ:Athamas in furorem uerſus eſt notiſſima fabula ira iunonis.gener fuit Cadmi & hermiones:q in illiricũ profecti in dracões uerſi ſunt uñ gener draconũ dcũs eſt.¶Theſamẽiq; p̃ri theſamenes:tradita eſt hoc loco hiſto. q̃ mihi non p̃baẽ.Placet magis intelligas de filio Oreſtis:qui theſamenes appellabaẽ tenuitq; micœnaꝝ impiũ:ut Stra. & Euſebi teſtanẽ:reſtituit heraclidas qui ad ogigẽ uſq; impium tenuerunt:imp̃catur igiẽ Oreſtis furorẽ patris Thiſamene:nã oreſtes matre Clitẽneſtra interfecta correptus eſt furore.¶Caligones:caligone uxor aiacis thelamonii qui armorum iudicio ſuperatus in furorem uerſus ſibi mortem conſciuit.

¶Viſcera ſic aliqs:amimone una ex filiabus danai:dum iaculo exerceref:ſatyꝝ imprudens p̃cuſſit:q eã uiolare uoluit:ſed auxiliũ a neptuno iplorauit:a quo ſatyrus fugatus:mulier cõprimiẽ:ex qua nat⁹ dr̃ nauplius palamedis p̃r:autore lactãtio:hic palamedes prudẽtiſſim⁹ fuiſſe p̃hibeẽ:q iuitũ Vlyxẽ ad troiã p̃duxit:ac magnã frumẽti copiã in græcoꝝ caſtra cõduxit:nõ ſine magna ulyxis iſamia:q ad id ſuerat negociũ miſſus: & ĩfecta re redierat ex eo igiẽ Vlyxes aduerſus palamedẽ ſtõachatus:finxit ip̃m ad priamũ de græcoꝝ p̃ditiõe lr̃as dediſſe:ob idq; auri copiã accepiſſe:qđ græcis:Vlyxes idicauit:lr̃aſq; ac auꝝ:qđ corruptis ſuis palamedis:p noctẽ abſcõderat:iuſſit in ip̃oꝝ græcoꝝ cõſpectũ portari:q̃re palamedẽ lapidibus occiderũt:ut Virg. Seruius & apollõius oñdũt:nauplius ãt palamedis p̃r uolẽs filii ulciſci mortẽ cũ græci expugnata Troia domũ reuerterenẽ:lãpadas p obſcuriſſimã noctẽ ĩter ſcopulos:ut moris ẽ oñdit:quo cũ græcoꝝ naues appli cuiſſent ĩ euboico ſinu naufragiũ fecere ſi diti cretẽſi uetuſtiſſimo ſcriptori fidẽ adhibem⁹.¶Viſcera:ut Seruius docet nõ tm̃ iteſtina dicim⁹ ſed q̃cq̃d ſub corio ẽ & declinaẽ hoc uiſcus uiſceris.¶Scopulus:a ſpeculãdo dcũs autore Seruio uel ἀπὸ τοῦ σκοπεῖν.¶Euboico:euboea tã modico eſtu diuidua ẽ a boetia:ut dubitãdũ ſit an ĩter ĩſulas dẽat nũerari:duob⁹ iſignis p̃mõtoriis.geraſto ad atticã uergente:& ad helleſpõtũ caphareo:& a ſeptẽtriõe ẽt ceneo nuſq̃ latitudĩe.xl.mil.paſ.& ĩfra.xx.mil.circuitu.ccclxv.mil.paſ.plurib⁹,quõdã urbib⁹ clara:ut Pli.& ſolin⁹ docẽt.¶Vtq; fe.pe.aiax oilei fili⁹ caſſandrã priãi filiã ĩ tẽplo palladis uiolare uoluit: q̃re idignata pallas ip̃m circa caphareũ,p̃mõtoriũ fulmĩe iterfecit:naueſq; diſſipauit:attribuiẽ ãt fulmĩs ptãs ioui:uulcão:& mĩeruæ:ſi Seruio credim⁹.¶Fulmĩe:fulgur & fulmẽ ita diſtinguñẽ:eſt fulmen telũ qđ iaciẽ: fulgur ignis q coruſcat fulmĩe:autore nõio.¶Mẽs quo.ſic.fu.ue:uecors ẽ turbari & mali cordis:ut ait feſt⁹: & marſyã dicit:marſyas ãt hyagnis muſici fili⁹ fuit:phrix:barbar⁹:uultu ferino:trux:hiſpid⁹:barbar⁹: ſpinis & pilis obſit⁹:q gloriabũd⁹ apollinẽ ad cytharã & muſicã auſus ẽ,p̃uocaẽ muſis & mĩerua iudicib⁹.dio.uero niſeis dicit:q uict⁹ uelut urſus bipes corio execto:nudis laceriſq; uiſ eribꝰ fuit:ut Apu ẽ autor:iñ ĩ fluuiũ ſui nõis uerſus:ut ĩ meta.& apđ Dio.i.iiii.legiẽ.¶Vtq; Dry.lycurgi q̃ttuor fuere.neme⁹ q prim⁹ aquã uino miſcuit: q̃re autore Lactãtio ẽ ĩ mari obrutus:ali⁹ q leges lacedæmõiis dedit:de quo Iuſti.in.iii.& Vale.ubi de igratis loqẽ:ali⁹ un⁹ ex.x.oratoribus atheniẽſib⁹ q uno tpe fuere:ut Cicero tradit & hic dryãtis fili⁹:thraciæ rex,q ut in.vi. iliados ab Homero traditur:temulentas bacchi comites eſt inſecutus:eaſq; pro nihilo habuit pariter:

DOMI. aiacis naufragium
Palamedis ultio
Nauplia q̃ ſit & unde dicta
Marſiæ fabula
Allegoria Marſia fluuius
Lucurgi legiſlatoris uita
Lycurgi fabula & ipſi⁹ hiſto.
Herculis mors
Hercules oeteus ab oeta monte dictus ẽ
Athamãi cõuerſio ĩ dracõnẽ
Oreſtis q & theſamenes dictus eſt furor
Aiacis interitus
ZARO.
Nauplii origo & ipſi⁹ in ulyxem ultio ob filii palamedis montem
Viſcera q̃ p̃prie ſint
Scopulus uñ dicaẽ
Euboæ nobilitas
Aiacis mors & caſandræ hiſtoria
Fulgur qđ ſit & quo pacto a fulmine diſtinguaẽ
Marſis
Lycurgi quot fueẽ

& bacchũ:q̃ timore pterrit⁹ in maritimis fluctib⁹ se abdidit:a tethide in sinu recept⁹ q̃re iuppiter ppetua cæcitate licurgũ affecit:nec multo post ĩterfecit:Dio.aliã i.iiii.refert nobis historiã:alii uero dicũt in cõtẽptũ bacchi:cũ uites putaret crus.ppriũ amputasse.ut nũc Oui.scri.¶ Rhodopeia:rhodope mõs ẽ thraciæ:Pli.aũt macedoniæ scri.dcũs a rhodope q̃ ibi ciuitatẽ sui noĩs ædificauit.¶ Vt fuit oeteo:hercules ut supius oñdimus ex alcmena & ioue natus:nessum cẽtaurũ cũ occidisset:ab eo deianira herculis uxor tunicã hydræ ueneno intinctã accepit:q̃ psuaserat mulieri posse uirũ facile alieo amore si q̃n detineref:ad se reducere:cũ itaq; Hercules lycham domesticũ suũ ĩ mõte rineo sacrificatur⁹:ad deianirã misisset:ut uestẽ q̃ ĩ sacris uti cõsueuerat ad se ferret:pceperat ãt deianira ioles amore Herculem teneri:cupiẽsq; ipm ad se allicere:tunicã quã a nesso hũerat misit:q̃ indut⁹ Hercules:imẽsis dolorib⁹ afficiebaf:quãobrẽ apollinẽ cõsuluit:q ut pyrã ĩ oeta mõte:nõ pcul a pnaso:teste pclo:cõstrueret:ipm iussit de reliq̃s uero diis curã relinq̃ret:quo facto in pyrã se pripuit:atq; ita uita fũct⁹ ãno.lii.ætatis suæ:ut tradit Diodo.q̃uis alii.xxx.tñ dicãt:autore Eusebio q ob morbũ pestilentem ait in flãmas se coniecisse:siue ĩtelligit poeta ipi⁹ ĩsaniã:q cũ ab ĩferis rediisset torq̃baf:uxorẽ eteñ uoluit occidere:aliosq; q̃ plures amicos ut a Seneca oñdif:fuit hercules melãcolic⁹ teste Aristo.q̃re facile potuit ĩsanire.¶ Generoq; draconũ:notũ ẽ athamãtẽ iunonis odio ĩ furorẽ uersũ:filiũ Clearchũ puerũ ĩterfecisse:& inõ uxorẽ melicertãq; filiũ psecutũ:quos marinos deos neptun⁹ fecit:queãdmodũ oñdim⁹ supius:fuit hic athamas æoli fili⁹ thebarũ rex:cui ino cadmi & armoniæ filia nupsit:q uersi.ĩ dracones fuere:ut in meta.legitur.¶ Thessimaniq; pa.Thessiman⁹ achaiæ tyrãn⁹ aristophanũ prẽm hũit:q cũ filia cõcubuit:ut uet⁹ scri.interpsq̃re ẽ a diis ĩ furorẽ uersus:legim⁹ ẽt apud Eusebiũ & Straboñe Thissamenũ Orestis filiũ:mycẽis impiũ hũisse:cui⁹ pr̃ pp clytẽnestræ mr̃is cædẽ ĩsanuit.¶ Caligonesq; ui.peanthidẽ siue pẽtheũ uet⁹ iterps scribit uxorẽ interfecisse:ut.inde cõmode cõcubinã hr̃e posset:sed ab uxoris affinib⁹ potionatus:ĩ furorẽ est uersus nõnulli dñt calligonẽ aiacis thelamõii uxorẽ:cui⁹ ut uulgatũ ẽ cõiũx:ĩ ĩsania usq; ad mortẽ pmãsit:sed nusq̃ legimus aiacẽ hũisse uxorẽ:amicã ãt & termessem:cui⁹ filius fuit eurysaces cui⁹ ut multi ita sophocles meminit.

Rhodope mons ubi nam locorum sit — Herculis mors siue uarias opiniones — Athamãti fabula — Thessimani historia — Penthei fabula — Caligonis ĩnsania

DOMI.

Nec tibi contingat matrona pudicior illa
Qua potuit tydeus erubuisse nuru.
Quæq; sui uenerem iunxit cũ fratre mariti
Locris:in ancillæ dissimulata necem.

¶ Nec tibi: Diõedes uenerẽ uulnerauit:ut est apud Homerũ uolẽtẽ Aeneæ corpus ptegere:irata Venus iniecit stimulos libidinis ei⁹ uxori ægiale:q̃ cũ domi mãsisset ante uiri reditũ nupsit cileboro Stelleni filio Nauplio horrante:cui⁹ dedecoris pudore non ausus Diomedes domũ nauigare in apuliã uẽit:ĩde migrauit in diomedeas ĩsulas:ubi ei⁹ tumulo equ⁹ alb⁹ ab icolis mactaf.¶ Locris:hipmestra locrẽsis cũ fr̃is uiri cõcubitũ appeteret clã nocturno tpe id assecuta mane pudore affecta:ut scelus suũ dissimularet ãcillã necauit q̃si eã cõcubitu dephẽdisset.¶ Cõiuge q̃ Tha.eriphile amphiarai uxor Thalai filia:ut alii scripserũt Thelestoris:latẽtẽ maritũ ne ad bellũ thebanũ iret ĩ quo p auguria pspexerat se piturũ pdidit corrupta mõili:qđ olĩ uen⁹ possederat:dephẽsus marit⁹ & ĩ bellũ pficiscẽs Alcmeõi filio mãdauit:ut cũ mortuus eẽt mactaret tumulo suo Eriphilẽ mr̃em:qđ fcm̃ ẽ.Ho.ĩ carmĩe magico ĩuisam eriphilẽ appellat.Maro mœstã.Dio.histo.aliter narrat.¶ Tidareiq; gener.Tidar⁹ & Icar⁹ frẽs fuerũt:q ex Iacõia expulsi ueniẽtes ĩ carnaniã uxores duxerũt.Tidar⁹ Lædã Thestii filiã quã secũ duxit domũ lacedæmonẽ:icarus policastã filiã ligei:uñ nata ẽ penelope.Agamẽnõ gener Tidari nã Cliténestra tidari filia fuit:ut scri.pausanias ĩterfectus ẽ ab uxore dolis ægisti:ut Ho.in odissea lõgo carmine cecinit.¶ Tidareiq; ge.Nõ placet prior sñia:mihi magis pbaf ĩtelligas de Deiphebo:cui Helẽa nupsit filia Tidari paride mortuo & pditiõe maritũ pdidit:ut ipse apud Vir.cõquerif.

Hipmeste locrensis historia — Eriphiles mors — Agamemnonis mors — Deiphœbi interit⁹

ZARO.

¶ Nec tibi cõ.Adrastus rex tres filias hũit deiphilã quã tydeo despõdit:uñ nat⁹ ẽ diomedes:argiã polynicis uxorẽ:& ægialã:q̃ ipi nupsit diomedi:q ad troiã cũ cæteris græcis nauigauit:ut in iliade Home.scri.una cũ sthenelo auriga:q diõedi psuasit:ut ad custodiã domus calamystratũ quẽdã pficeret hic ãt rẽ cũ ægiala hũit cũq; domũ diõedes reuerteref:ex domo ab adultero ẽ ppulsat⁹:quẽ ni ĩ palladis tẽplũ fugisset:ẽt occidisset a pudore autẽ ĩpudicæ uxoris ĩ Italiã uenit:a dauno q tũc apuliã occupabat bẽigne suscept⁹:cui⁹ socii in heroidas aues sũt mutati:autores porphyrius:& ditis.¶ Matrona:matronas ait festus appellabant eas fere qb⁹ stolas hñdi ius erat:nonius uero q̃ semel pepit matronã ĩnuit appellari:uel ut alii locupletiorẽ.¶ Quæq; sui ue.hypmestra una ex.l.filiab⁹ danai cũ fr̃e mariti cõcubuit:noctuq; dephẽsa:bñficio tenebrarũ euasit:& ne palã icestus fieret locrim ancillã occidit ac famulũ q̃si in cõcubitu eos ĩueĩsset.¶ Cõiuge q̃ ta.queãdmodũ ex statii thebaide didicim⁹:piter & Diodo.in histo.septẽ reges ad thebarũ excidiũ iuere:ex qb⁹ amphiaraus linii & hypmestræ filius fuit:hic uaticinãdi sciam optĩe pcalluerat:q cũ cognouisset ĩ ea expugnatiõe fore:ut uita fũgeref:se occultauit:& eriphile uxor talai filia ipm manifestauit:corrupta monili argiæ polynicis uxoris:qđ olim atelchinibus fr̃ibus in sicilia fuerat fabricatũ:autore Lactãtio:ñ ergo irritus fatorũ fuit ordo:nãq; hiatu terræ amphiaraus dr̃ absũpt⁹:q filio alcmæõi impauit:ut in uindictã mr̃em interficeret:quã rẽ cum alcmæõ pegisset.insanus fcũs ẽ:ut sophocles in tragœdia scri.tradit ãt Diodo.ueneris nõ argiæ monile fuisse:quã:& hermiõæ tradidisse:obortaq; iter adrastũ & amphiaraũ dissensiõe:eriphilẽ iudicẽ electã:quã & alteri⁹ sororẽ amphiarai uero uxorẽ extitisse:pq; fr̃e sñiaꝝ dedisset:ut ad bellũ cõiũx se cõferret:q̃re ratũ ãphiaraũ se ab uxore pditũ:alcmæõi:ut eriphilẽ matrẽ occideret iussisse.¶ Tidareiq; ge.oebalus piclus filius:dñatum in lacedæmonia tenuit:hũitq; filios icarũ.ex quo nata est penelope.tyndareũ:q lædã genuit:arnẽ & hippothoõtẽ illegitime natum:ex leda ãt iouis cõpressu clytẽnæstra orta ẽ:q agamẽnoni nupsit:q troiãno bello græcis oĩbus pfuit:cũq; domum reuerteretur ab uxore ac ægisto occiditur:persuaserat enim clytemnæstræ nauplius ipm agamemnona cassandram priami filiam pellicem secum ducere ut porphyrius & ditis testantur.

diomedis prosapia — Matrona quæ nã sit — Hypmæstre feritas — Amphiarai & eriphiles interitus — Agamemnon

¶Belides:de filiabus Danai satis supra est dictũ.¶Biblis:Mileti filia & Cianes caunũ fratrẽ ĩpudice amauit: cuius concubitũ cũ asseq non posset lachrymis liquata est in fontem.¶Canace:Machareũ fratrẽ eadẽ turpitudine dilexit extãt fabulæ:fuit pterea Macareus delphicus:q uel solus ut placet Stra.uel adiuuãte Oreste interfecit Pyrrhũ filiũ Achillis.¶Pelopeia:cũ patre Thieste ĩscio cõcubuit.¶Mirtha:cũ Ciara p̃re rege cypriorum:quẽ diutissime uixisse scri.Pli.¶Nictimene:cũ p̃ris cõcubitũ eẽt assecuta pudore in auẽ cõuersa sui nominis luce nõ uolat:solaq; amat tenebras.Fabula est apud Ouidiũ in.iiii.meta.¶Quam pterela:thebaꝝ rex a Creonte necatus est,p̃ditiõe Polydices filiæ Plaut⁹ necatum q̃dem scripsit sed filiæ,p̃ditionẽ p̃termisit.

Tam quoq; dii faciant posses gaudere fideli
 Coniuge:quã thalai tindareiq; gener.
Q uæq; parare suis lethũ patruelibus ausæ
 Belides assidua colla premuntur aqua.
Biblidos & canaces sicut facis ardeat igne:
 Nec nisi per crimen sit tibi fida soror.
Filia si fuerit:sit quod pelopeia thiesti:
 Mirrha suo patri:nictimeneq; suo:
Filia neue magis capiti sit fida parentis:
 Q uam tua uel pterela:uel tua nise fuit.
Infameniq; locum sceleris que nomine fecit:
 Pressit & inductis membra paterna rotis.

¶Tua nise fuit:Pandion Athenaꝝ rex quattuor habuit filios Nisum:Aegeum:Lycũ:Palãtẽ:regno distributo Nisus Megarẽse obtinuit: cuius fines latos fuisse scri.Andron & Sophoclis carmẽ docet.Is obsessus a minoe,p̃ditiõe Scyllæ filiæ q̃ Minois amore capta est:crinẽ fatalẽ amisit:rex interemptus est.¶Infamẽ:Tullia Tarq̃nii filia carpentũ p ora p̃ris interfecti agi iussit:quo scelere loco nomen dedit:nã uic⁹ ille dictus est sceleratus:qđ & Ouidii carmẽ in fastis docuit:Dictus sceleratus:ab illa uicus erat autem,p̃pe cyprum:ut placet Varroni.

¶Quæq; parare suis:Danai filias dicit:quarum supe rius meminimus.¶Assidua:continua assiduum ab assidendo perpetuum & continuum significat:cũ uero ab asse & do componitur auctore Cicerõe in topicis:diuitẽ intelligimus.¶Biblidos: biblis miletis ex cyane filia fuit:quæ amore cauni fratris capta:suũ ipsi amorẽ manifestauit:a quo spreta aliq̃diu peregrauit:lachrymis nunq̃ parcens: tãdẽ est in fontẽ uersa ut in meta.Oui.¶Et canace:in.x.odisseæ scri.Home.æolũ xii.hũisse filios:sex mares:totidẽq; fœminas q̃s fratribus in matrimoniũ dedit:ex q̃bus canace macareũ uiꝝ hũit:attamẽ Ouidi⁹ ab Homero dissentire i heroidibus u̾:cũ canacẽ pueꝝ peperisse scribat:eũq; æolũ stati occidit ĩperasse:& filiã in carcere tenuisse.¶Pelopeia thyesti:thyestes pelopis ex hippodamia filius:ut Seneca tradit:ĩscius cũ filia rem habuit:ex qua nat⁹ ẽ ægistus a capris nutritus uñ & nomen habet.¶Mirrha suo p̃ri:fuit cinaræ cyprioꝝ regis filia myrrha:q̃ ut in.x.meta.ab Oui.oñdit̾:inscio cũ p̃re concubuit:a quo cognita pene fuit q̃n occideret̾:nã stricto gladio eã petiit q̃ in pedes se dedit in arabiã usq;:ubi in mirrhã arborẽ dr̾ mutata:& adonẽ formosissimũ edidisse: q adeo a Venere credit̾ amatus.¶Nictimeneq; suo:nicteus neptũi filius:æthiopũ rex:anthiopũ & nictimenem filias hũit:assecuta ẽ p̃ris cõcubitũ nictimene:quã cognito facinore p̃r uoluit occidere:sed in auẽ nocturnã ẽ mutata ut Lactantius scri.extat & Ouidii in meta.carmẽ.¶Q uam tua uel pterela:mestoris & lysidices filiæ pelopis hippothoe filia:a neptuno cõpressa:taphum & thebã filios peperit:q de se nominarũt theleboas & taphios populos:taphus pterelã filiũ hũit:aureũ capillũ ac fatalẽ in uertice habentẽ:ei cometho filia fuit:& filii mares chromi⁹:tyrãn⁹:ampulus chersidamas:mestor & euueres:electriõis aũt q cũ uxore alexo dominabat̾ mycenis filia fuit alcmene:filii mares strathobates:gorgophon⁹.philimorus cenele⁹& lycini⁹ noth⁹:amedia q̃ fuit phrygia:cupiens itaq; pterela mycenis dñari:filios oẽs misit cũ exercitu ut mycœnas eriperẽt electrioni:qb⁹:obuiã filios suos pariter misit electrio:cõmissũ ẽ p̃liũ:& cæsi sũt pterelæ filii p̃ter euuerẽ oẽs:electrionis quoq; oẽs p̃ter lycimniũ:taphii tñ abstulerũt boues electrioni easq; ex posuerũt apud polyxenũ heliẽsiũ regẽ:electrio ĩteri datuꝝ se alcumenã filiã & regnũ,p̃nũciauit:qui hoꝝ ulcisceret̾ iniurias:amphitrio alcæi filius negociũ capessit & a polyxeno boues aufert:in itinere forte a grege boũ una aberrauit:illã fuste ĩsectat⁹ petiuit:sed,p boue electrionẽ p̃cussit ip̃mq; occidit stheneleus tũc reꝝ electrionis administrator:amphitryonẽ fugiẽtẽ ĩsectat⁹est:thebas se recepit amphytrio ad creõtẽ regẽ:ubi purgatus ẽ:deĩde it cũ exercitu ĩ taphios:ut ulciscat̾ quã ĩtulerãt iniuriã:rex pterela aciẽ cõtra ĩstruit.cometho ei⁹filia utpote amphytrionis amore capta:comãde p̃ris uertice abscĩdit:q̃ iuictus a neptuno fact⁹erat:ĩde facile ab amphytriõe supat̾:occiditurq; uictoria potit⁹cometho filiã pterelæ negligit amphytrio:alcumena potit̾ uxore aristarchus in Hesiodũ hui⁹ est rei autor.¶Vel tua nise fuit:Scyllæ duæ fuerũt:una phorci & creteidos nymphæ filia:quã glaucus de⁹marinus amauit & circes ueneficiis in ferã mutata:ut in.xiiii.Ouidi.scri.& Seruius Lactantiusq;:altera uero nisi megarẽsium regis filia quæ,cũ minos contra megarenses bellũ ageret p̃p androgei filii mortẽ:capta ip̃i⁹dr̾ amore:cui comã purpureã parentis abscissam obtulit:quã nisus habebat cõsecratã:tm̃q; regno potiri datũ ipsi erat:quantum illã comã habuisset ĩtactam:dehinc scylla ẽ a minoe cõtempta:quæ in cirim auem est uersa:nisus uero in alietum:ut Seruius & Ouidi.in.viii.meta.tradunt.¶Infameq; locum sceleris: cãpus romæ noie fuit sceleratus:,p̃xime portã collinã in quo uirgines uestales:quæ ĩcœstum fecerant sunt defosse:est ẽt porta sceleratã:quæ & carmentalis dicta est:q̃ p eam sex & trecenti fabii cum clientibus milib⁹ quinq; egressi aduersus hetruscos ad amnẽ cremerã sunt ĩterfecti:uicus quoq; sceleratus erat,p̃pe cypriũ uicum:dictus ãt sceleratus q̃ tum Tarquinius sup̃bus ĩterficiendum curasset Seruium tullum regẽ soceꝝ suũ p corpus ei⁹ iacens filia tullia carpento subuecta sit:properante in possessionem domus paternæ:& hoc nunc tangit poeta:habes auctores Marcum Varronem:festum Pompeium & Liuium in primo ab urbe condita.

DOMI.
Biblis cõuersa in fontem
Macarei historia
Pelopeiæ impudic⁹ amor
Mirthæ cõcubitus
Nictimene fabula
Pterelæ ĩteritus
Pandiõis excidiũ
Scyllæ proditio
ZARO.
Danai filiæ
Biblis
Aeoli prosapia
Aegistus qui & unde dictus
Mirræ cõuersio
adonis cuius filius fuerit
Nictimenæ fabula
Pterelæ historia
Scyllæ q̃ & eorum fabula
Tulliæ facinus
Campus sceleratus ubinam fuerit
Porta scelerata que & carmentalis dicta est quæ & ubi nã sit

DOMI. Hippodamiæ historia

ℭVt iuuenes: Oenomaꝰ Martis & Eginæ filiꝰ cū ex oraculo audiuiſſet ſe tūc pituꝝ cū filia nuberet eā petētibꝰ uxorē certamē ꝓpoſuit ut ſecū curſu cōtēderēt: nā celeritate Harpynnæ & pſyllæ equoꝝ: quos lycophrō celebrat: & arte Myrtilli aurigæ fretꝰ ſe iſupabilē curſu exiſtiabat: ſtadiū erat ut ſcri. Dio. a Piſa ad arā Neptūni iuxta Iſthmū corīthiacū: Qui cū oenomao certabat q̄ttuor equoꝝ curru ferebaẜ: ipē arietē ioui īmolabat pactis ſacris aſſeq̄baẜ ꝑeūtē: necabatq̧ haſta: uictū trucidabat capite haſtæ corpe foribꝰ affixo. Pelops corrupto Oenomai auriga uictor eo certamine euaſit duxitq̧ uxorē Hippodamiā: Primꝰ in id certamē cōſcēdere auſus ē Marmacas: ut ſcri. pau.

Atalanta inſula ubi locoꝝ ſit. Atalantæ fabula

¶ Vt uelocē: atalanta īſula ē in Euboia eiuſdē noīs cōtra atticā: eadē appellatiōe puella q̄ cū oraculi cōſilio nuptias repudiaret freta pedū uelocitate ꝓcos ad certaminis curſum ꝓuocabat: uicti necabanẜ uictori ꝓmiſſæ erant nuptiæ Hippomenes tribꝰ pomis aureis acceptis a uenere & iactis itercurrēdum eā ſupauit his colligēdis retardatā.

androgei mors. Minotauri feritas. Athēieſiū excidium. Labyrīthꝰ q̄ & ubi locoꝝ fuerit & quot labyrinthi fuerint

¶ Vt q̄ tecta: Androgeo mīois filio athēis iterfecto numinis ira ſterilitas agrum atticū īuaſit: q̄ liberari poſſe atheniēſes didicerūt ex oraculo ſi Minoē placarent: qđ ut fieret iactis ſortibus ſeptem iuuenes atheniēſes ſingulis annis minotauro mittebāt: quē labyrīthi ambagibꝰ clauſum hēbat Mīois. Plu. ex teſtimōiis antiquoꝝ ſcri. ſingulis nouēis ānis ſeptē os iuuenes fuiſſe đcretos mīotauro ex nobilioribꝰ: et cū tertiū exigeret tributū theſeū ipſum qui minotauꝝ ſupauit notiſſima fabula: priorem hiſtoriæ ꝑtem ſecutus eſt Vir. Labyrīthus: domus erat uiis temere occurrētibus īextricabilis: hoc ædificii genus ægyptii primi habuerunt Petheſuco regꝫ auctore: ut alii ſcribunt: Thithoe in ſepulchꝝ: ut alii ſcripſerunt: ut alii in regiā: ut plures in ſolis honorem excogitatū: Dædalus uix centeſimam ꝑtem illius imitatus alteꝝ in Creta cōdidit: Tertiū habuit lēnos: Quartū italia.

Vt iuuenes pereas: quorum faſtigia uultus
Olim piſeæ ſuſtinuere fores.
Vt qui perfuſam miſeroꝝ cæde procorum:
Ipſe ſuo melius ſanguine tinxit humum.
Proditor ut ſæui periitq̧ auriga tyranni:
Qui noua mirtoæ nomina fecit aquæ.
Vt qui uelocem fruſtra periere puellam:
Dum facta eſt pomis tardior illa tribus.
Vt qui tecta noui formam cœlantia monſtri
Intrarunt cæcæ non adeunda domus.

ZARO. Oenomai mors. Hippodomiæ fabu.

ℭVt iuuenes peas: Oenomaꝰ piſeæ & helidis ciuitatū rex martis & arginæ Aſopi filius: ut alii eurithoes danai: hippodamiā unicā filiā hūit: cui finē uitæ ſciſcitāte ob oraculo rñſū ē: tū obituꝝ cū filiā deſpōdiſſet. igiẜ ī ꝑpetua uirgitate filiā teneẜ đcreuerat: uerūtñ multis puellā poſcētibꝰ: hmōi obtulit cōditionē: ut curule fieret certamē: uictoriq̧ hippodamia dareẜ. uicto uero mors curſus āt talis erat: Oenomaus ioui arietē ſacrificabat: q̄ uirginē uolebat q̄ttuor equoꝝ ferebaẜ curru: Oenomaꝰ ſacris pactis curſu ſeq̄baẜ ꝑcedētē: auriga myrtillo aſſecutū haſta quā geſtabat māu iterficiebat: hoc itaq̧ mō iuuenes. xiii. piere: ut Pīdarus ſcri. ex q̄bꝰ marti arā erigere uoluit: quorūq̧ capita foribꝰ affigebat: uenit piſam tantali filiꝰ Pelops: cuiꝰ amore exarſit ſubito Hippodamia: q̄ aurigā primi coitus pactiōe corrupit: alii tñ alia tradūt mercede corruptū factis āt cereis axibus ab auriga primꝰ Pelops ad arā neptūni uenit: & ꝓinde uictoria potitus: erat curſus a piſa ad neptūni arā: q̄ eſt apud iſthmū corīthii: q̄ ex re Oenomaꝰ uitæ ſuæ tpſ ratus adueniſſe: ſibi mortē cōſciuit: Pelops uero ſūpta Hippodamia uxore: piſæ regnū tenuit: ut Pindarus: Diodo. Ouidi. Seneca: & Seruiꝰ tradūt.

Procare quid proprie ſit. Myrtilli excidium. Myrthoū pelagus qđ & uñ dictum. Atalantæ quot fueẜ & eoꝝ fabulæ

¶ Vt q̄ pſuſā: Oenomaū dicit q̄ ut mō docuimꝰ. xiii. ꝓcis iteremptis ſe ipm a Pelope uictū iterfecit. ¶ Procoꝝ poſcētiū: ꝓcare inqt Feſtus poſcere eſt: uñ & ꝓci: & meretrices ꝓcaces. ¶ Proditor & ſæui: Myrtillus mercurii filiꝰ & unius danaidū phæthuſis: alii clymenes: alii myrtus ex amazōibꝰ: ut pherecides: cū ab hippodamia ꝓmiſſum ꝑmiū poſceret: a Pelope ē ī mare ꝑcipitatus cui & nomē dedit: nā myrtoū dr pelagus: eſtq̧ inter Ioniū & Aegeū. Plini. āt myrtoū mare ſcri. appellari ab īſula pua: q̄ cerniẜ macedoniā a Geraſto perētibꝰ. ¶ Vt q̄ uelocē: atalātā alterā compſſit Melaniō: alii legāt mimaliō. alterā hippodemō: ut inqt Heracleō: fuit & quā Meleager hūit: ut Apollonii docet interps: duas atalātas fuiſſe certiſſimū ē. ait Lactātius: unā arcadā: cuꝰ Parthonopeꝰ ē filiꝰ. alterā de ſcyro nobilē: quā Hippomenes currēdo ſupauit: ꝓiiciēdo tria aurea poma cōſilio ueneris: de q̄ nūc a poeta fit mētio: hūerat ab oraculo atalāta ſcenei filia: q̄ in ſcyro ꝑmanebat: ac uenatibꝰ uacabat: ut cōnubiū euitaret. ſed q̄a a multis poſcebaẜ. erat. n. forma admodū cōſpicua: cōditionē ꝓcis dedit ut pedibꝰ currerēt: uictiſq̧ iteritus dareẜ: uictoribuſq̧ puella: q̄ q̄a pedū uelocitate īſignis erat multos īteremit. Hippomenes autem megarēſi filius: Neptūniq̧ nepos. cū antea ut ſtultos curſores damnaſſet: uiſa puella adeo exarſit ut q̄ꝑmū cupet antea īprobatū: ſed nō iō fruſtratus ē: nā auxilio a uenere implorato: facile uicit: q̄ ei tria aurea mala ex damaſceno agro ī cipro nulli uiſa tradidit: licet ex horto heſperidū fuiſſe qdā græci ſcribāt: q̄bꝰ intercurrendū ꝓiectis: puella ē retardata: ac uicta. cūq̧ ī tēplo Cybeles a uenere cōcitatus: cui nō grās egerat: cōcubuiſſet: ira deæ in leonē piter & atalāta uerſus ē.

androgei exitus. Mīotaurꝰ. Theſeus Athenienſium excidium

¶ Vt q̄: tecta noui androgeus minois ex Paſiphae filius cū in certaminibꝰ athenis oēs ſuparet: in pallātiſq̧ filios amicitiam ueniſſet: ab Aegeo timore: ne q̄ñq̧ a filiis Pallātis auxilio Minois a regno pelleret: ꝑ īſidias thebas ad ſpectacula ꝓficiſcens: circa inoem terræ atticæ occidiẜ. minos āt filii cede bellū atheniēſibus īdixit. famē piter & ſiccitatē eis impcatus: uñ ſiccitas maxia græciā oēm opꝑſſit: q̄re belli duces oraculū cōſuluere: a quo iuſſi ſūt ad Aeacū ire: ut ꝓ eis uota faceret: cūq̧ oēs græciæ urbes ꝑter unas athēas: a ſiccitate uacarēt: rurſus decreuerūt athēiēſes deū cōſulere: q̄ admōuit: ut q̄s uellet mīos ꝓ filio pœnas darēt. ꝑcepit mīos. vii. pueros totidēq̧ uirgīes ſingulis ānis quoad uiueret deuorādos mīotauro dari alii āt dñt nono quoq̧ āno hos pueros traditos: rurſus minos ānis. vii. trāſactis athēas ē caſtrametatꝰ: biſſeptēq̧ pueros petiit: cui traditi ēt ſūt: Theſeus uoluit & ipē tāto ſe piculo expōere: q̄a iter ciues rūor erat ipm maloꝝ cā a piculis abeē: q̄ ariadnæ auxilio uictor domū rediit: Plutar. & Diodo. auctores.

¶ Vt quorum: Achilles i rogū patrocli ardētē duodeci troianos fortissimos iugulatos cōiecit: ut Ho. scri. q̄t tuor equos: p̄terea ut duos canes uncto prius cadauere pigui ouiū & boū q mactati sūt. ¶ Vt quos: Sphinx mōstruosa bellua ē pilo fusco gemis mámis i pectore: q̄ sola æthiopia mittit: ut ex historia Plini. recitat. Vulgata āt ēt fabula Sphigē mōstrū iuxta thebas hoc enygma hospitibus p̄posuisse. Quis esset q primū q̄ttuor pedib⁹ icederet: mox duob⁹ demū tribus: soluēti p̄mittebat nuptias locastæ & thebarū regnū: nescienti solue re ex alto p̄cipitiū denūciabat Solus Oedip⁹ soluēs dixit eē hoiem: q̄ iterp̄tatione Sphinx eodē se deiecit unū multos p̄cipitauerat. Pausanias uero tradit hāc fuisse filiā nothā Laii: classeq; pugnasse aduersus Oedipū. ¶ Vt qui bistōiæ: Lacedæmoni legē tulerunt: ne alicui hospiti sparthe eē liceret: quā legē sæpenūero ab eis p̄mulgatā græci dixerūt ξενηλασίαν i. hospitū eiectionē. Lēniaci multi sp̄thæ dep̄hēsi ex lege iterfecti sūt i tēplo palladis: q̄ appellabāt. Thraciem quo scelere statua auertit oculos. Vt q. Diōedes Tyridā urbē thraciæ tenuit: ut scri. Pli. Vbi equos feros cathēis deuictos æneis corporib⁹ hūanis alebat eos hercules sustulit iussu eurystei. Euryste⁹ sacrauit iunōni eorū gen⁹ p̄pagatū ē usq; ad Alexādrū magnū: si Dio. credim⁹. ¶ Therodamāteos: Therodamas stabula hūit leonū in Scythia: ut alii scribūt in nūidia: quos corpib⁹ humanis alebat: unū ip̄e a domādis feris nomē accepit: nā θήριον græce significat ferā: δάμνημι domo. Vñ Therodamas: hui⁹ meminit i epistola ex pōto. Nō tibi therodamas crudusq; uocabitur Atre⁹. Quiq; suis hostes pabula fecit eqs. Alii codices hn̄t therodomon: qd̄ significat impatē feris. ¶ Quiq;: hecate in taurica regiōe tēplū Dianæ crexit cui hospites imolabat: hæc prima aconitū uenenū ip̄enit crudelitatis studiosa. ex q̄ nois famā q̄rebat Dio.

Vt quorum æacides misit uiolentus in altum
 Corpora cum seuis altera sena rogum.
Vt quos obscuri uictos ambagibus oris:
 Legimus infandæ sphinga dedisse neci
Vt qui bistoniæ templo cecidere mineruæ:
 Propter qd̄ facies nūc quoq; torua deæ est.
Vt qui threicii quondam præsepia regis
 Fecerunt dapibus sanguinolenta suis.
Therodomantheos ut qui sensere leones:
 Quiq; toanteæ taurica sacra deæ.
Vt quos scylla uorax: scyllæq; aduersa carybdis:
 Dulichiæ pauidos eripuere rati.

¶ Vt quorum æacides: Home. li. xviii. iliados ōndit q̄tū nūciato ab antiocho patrocli filii menætii achilli iteritu: anxerit doluerítq; achilles: q corpi patrocli nō antea exeqas p̄soluere pollicet̄: q̄ & iterfectoris arma: & caput attulerit nec nō. xii. ex nobiliorib⁹ troiāis añ rogū trūcauerit: qd̄ ip̄igre: ut supius attigim⁹ transegit. ¶ Vt quos obscuris: sphynx: belua ē fusco pilo: ut in. viii. Pli. docet mamis in pectore geminis: quā æthiopia gn̄at: uerū sphynges cui⁹ nūc poeta meminit formā hmōi fuisse tradit sophoclis iterp̄s: faciei capitisq; puellæ: corporis canis: alarū auis: uocē hūanorū leōisq; unguiūq; echidnæ & cerberi filia fuit: ut Hesio. in theogōia scri. & thebas uēit: ac hoib⁹ tale ænygma p̄ponebat: qd̄ aial bipes: ide tripes: ac q̄drupes eēt: soluēti p̄miū dabat̄ iocastæ cōnubiū: thebāorūq; regnū: ignorāti uero mors solus oedip⁹ hoiem eē dixit: q ifans q̄ttuor it pedib⁹: ætate auct⁹: duob⁹: iā senior fcūs trib⁹: nā baculo nō eq̄ ac tertio pede sustētat̄: sphynx uicta ex alto loco se ide p̄cipitē dedit: oedip⁹ āt & mr̄em simul ac regnū tēuit: ut iā ōnsum ē Diodori auctoritate: q hāc cōplexus est historiā i. v. suarū historiarū lib. ¶ Vt q bistōiæ: bistōes populi sūt thraciæ: unū palladis simulachrū ad lacedæmōios trāslatū ē apud quos ipia lex ē p̄mulgata: ne alicui hospiti sp̄thæ cōmorari liceret: spreta āt lege lēnii spartā uenere quos in tēplo palladis sp̄thāi occidere: quo facinore piter & ipietate. deæ imago torua appere credit̄: ut uet⁹ scribit iterp̄s. ¶ Mieruæ: mierua qa bn̄ mōeat dcā: hāc pagāi p̄ sapia ponebāt: cornifici⁹ uero q; fingat̄ pigaturq; militarib⁹ armis eādē dictā putat: testis est festus: si āt Cice. astipulamur: q; q̄si uis minuet̄ dr̄ græce pallas nūcupat̄: a uibrādo: unū palladiū: qnq; fuisse mineruas in. iii. de natu. deorū docet Ci. pria apollinis fuit mr̄: scd̄a orta nilo: quā ægyptii salete colūt: tertia ex ioue nata: q̄rta ioue & coryphe oceāi filia: quā arcades coriā noiant: & q̄drigarū iuētricē ferūt: qnta pallātis: q̄ p̄rem dr̄ iteremisse uirginitatē suā uiolare conātē. cui pinorū talaria affigūt. ¶ Torua deæ: terribilis toru⁹. n. terribilis dr̄ ut tradit Pui⁹. ¶ Vt q threicii. Diōedes thraci⁹ equos æreis p̄sepib⁹ cathēisq; ferreis tenebat quos hūano corpe pascebat hos iussu eurystæi hercules ad ip̄m abduxit quos eurysteus iunoni sacrauit: quorū p̄pago ad alexādri macedōis tpa fuit. ut Dio. testatur. ¶ Therodamāteos: Theourodamas rex scythiæ sicut uetus docet interp̄s. timens ne pei isidias occideret̄ leones hoium sanguine. alebat: quo magis seuirent ut si casus postularet ad crudelitatē paratos hr̄et: huius in. i. de pōto Oui. meminit. Nō tibi therodomō crudusq; uocabit̄ attreus: qq; suis hoies pabula fecit equis. ¶ Quiq; thoāteæ: thoātē liberi p̄ris filiū fuisse Lactātii auctoritate liq̄t. cuius filia fuit hypsiphile. hic in tauricā scythiæ regionē uēit: quo tpe lemnii uiri a mulieribus ad unū: p̄ter ip̄m thoātē sūt enecati: ut paulo post appebit: uouerat. n. ibi in tēplo diāæ tauricū sacerdotio fūgi: solebāt aūt deæ sacerdotes ex hecatæ instituto q̄ ipsi tēplū erexerat nauigātes sacrificare: ut i. v. Dio. docet nūc hui⁹ mēinit crudelitatis poeta: de q̄ ēt Hora. i carminib⁹ est loquutus. ¶ Vt quos scy. uo. i freto siculo ē scopulus scylla: itē charybdis mar̄ uorticosū: ābo clara sæuitia iqt Pli. ubi ulyxes naufragio: ut Home. tradit: socios amisit: supi⁹ de scylla satis locuti: de Caribdi aliqd recēsere locus exigere ur̄. uetulā uoracissimā carybdi fuisse qdā græcorū phibētq̄ q a boues Herculi est furata ab ip̄o ē i mare piecta: unū & ātiq̄s adhuc seruat rapias: & deberet declinari in prio casu Charibdis scdm regulam. uerū ut Pris. ōndit dicimus huius charybdis: ne alterna. d. in utrāq; syllaba male sonet: quod ēt græci solēt euitare dicunt. n. Χαρυβδιως nō Χαρυβδιδος. ¶ Dulychiæ: dulychiū insula est ubi mōs ithacus in q̄ Vlyxes fert̄ habitasse eoq; dulychius dictus est & rates dulychias hūisse dr̄: ut Seruius testat̄.

DOMI. Troiāi cōiecti in rogum patrocli
Sphingis belluæ historia
Lacedæmoniorū feritas
Palladis fabula
Diōedis regis thraciæ fabula
Therodomātis īmanitas & unū nomē accepit
ZARO.
Taurice regionis ritus
Achillis historia
Sphingis enigma
Bistones qui sint
Minerua unū dicta
Toruus q dicatur
diomedes
Theurodomas
Hypsiphyles histo.
Ritus imolādi
Scylla & caribdis q̄ loca sint & ubi & eorū fabu.
ulixis naufragium
Dulychiū insula a q̄ ulyxes dulichius appellat̄ ē q̄ sit & ubi socorum

Vt quos demisit uastā poliphem⁹ in aluum:
Vt lestrigonias qui subiere manus.
Vt quos dux pœnus mersit putealib⁹ undis:
Et iacto canas puluere fecit aquas.
Et uelut icaridos famuli periere: prociq;:
Inq; caput domini qui dabat arma procis.
Vt iacet aonio luctator ab hospite fusus:
Qui mirum uictor cum cecidisset erat.
Vt quos antæi fortes pressere lacerti:
Quosq; feræ morti lemnia turba dedit.

DOMI. ¶ Vt quos: Vlyxes iactatus naufragio: ut lōgo carmine Ho. discimus in freto siculo sex socios amisit: quid ipse ita conqueritur apud Homerū: mihi aūt scylla ex curua naui socios sex eripuit qui manibus ex robore p̄stabāt demū docet q̄nta spectaculi immanitate absorpti sūt cū opē ferre non posset. ¶ Vt lestrigonias: lestrigones homines comœdisse testat̄ Plinius in septimo naturalis historiæ hi fuerunt in sicilia: quāuis Thucidides id fabulosum existimet & in Italia qđ Homeri carmē docet: ubi sociū se amisisse testat̄: Vlyxes apud Homerum cum duos misisset una cū p̄cone ad loca exploranda, nā Antiphates eum deuorauit unde cruentus dr̄ a Papinio. Littusq; cruenti antiphatæ hi aquā auriebant ex Artacia fonte: ut eodem loco docet Ho. cui⁹ meminit Tibullus Nobilis artaciæ gelida quos irrigat unda. ¶ Poliphemus: Vlyxis socios absumpsit cū binos trucidaret Ho. Iāq; duo pariter sociorū corpora terræ: præhēsa canum ritu illidit notum est Ho. carmē: & nostrorū turpis menda est apud interpretem Strabo: nam cum de Cyclopib⁹ hoc scribat Ho. imperat autem unusquisque pueris suis & uxori nec mutuo ulli tenentur cura. Interpres male percipiens ita transtulit: ubi Strabo utitur testimonio horum uersuum. Et puer & magnis reb⁹ iudicat uxor. ¶ Vt quos dux Hannibal ut apud unū Valeriū Maximum comperio pontem ex captiuorum cadaueribus in gelio fluuio cōstruxit ubi traiecit exercitum. De hac crudelitate loquit̄ oui. Et uelut Vlyxes longis iactatus erroribus cum domum rediisset offendit multos procos. qui ex proximis insulis conuenerunt ad Penelopē uxorem petendam Vulgato rumore Vlyxem iam mortuum esse. fauebant nonnulli pueri domestici. omnes adortus est Thelemacho filio socio sagittis primum: ut scr. Ho. mox armis. Polybum Pysandrumq; necuit. interea Melanthius: ut Ho. scri. caprarum custos: qui procis absente domino absumenda pecora apposuerat duodecim hastas totidem clypeos & galeas attulit ex thalamo procis dimicātibus: quæ arma cum Vlyxes agnouisset ita affatus est Thelemachum. An puere nostris mulierue penatibus atra: In nos bella mouet. Tandem Eumæo indicante cognouit Melanthum esse: quem complicatis asseribus: ut scribit Ho. & imposito pondere præmi iussit: hoc supplicium ab Vlyxe excogitatum cecinit. Qui Melanthium per genitalia suspensum tradiderunt: inanem speciem supplicii sunt secuti non ueram historiam. ¶ Icaridos: Penelopes filiæ Icati. ¶ In caput domini: aduersus dominum Vlyxē. Vt iacet Aonio luctator: de Antheo intelligit: notū ē. ¶ Luctator: palæstrita. ¶ Hospite aonio: Hercule. Anthe⁹: terræ fili⁹ clar⁹ palæstræ certamie multos necauit: nā cū pedib⁹ terrā cōtingeret reddebat̄ ualidior a m̄re: hūc domuit Hercules. regiā habuit apud lixum in libia: ut scri. Pli. uxorē Tigennā ut tradit Plu. Antheas ueroScythaꝝ fuit rex. ¶ Lēnia turba: Lēniacæ mulieres cū Veneris ira hircinū hērēt odorem repudiatæ a maritis iniuriā ultæ sūt: nā reuersos e thracia una trucidarunt nocte p̄ter hipsiphilē: q̄ thoantē p̄rem seruauit. cecinerunt hoc cum aliis tū Papi. i. thebaide.

Marginalia: Vlyxis naufragiū — Lestrigonū historia — Antiphates gigas — Poliphēi feritas — Hānibalis crudelitas — Vlyxis ultio — Anthei historia — Antheas q̄ fuerit — Lēniacaꝝ mulierū facinus

ZARO. ¶ Vt quos demisit: Polyphem⁹ cyclops sex Vlyxis socios deuorauit: a quo est lumine priuatus: ut iā homeri auctoritate oñdimus. ¶ Vt læstrygonias: antiphates læstrigonū rex fuit q̄ & unū ex Vlyxis sociis comedit ac naues uirosq; mersit: præter q̄ ulyxem uehebat ut in. xiiii. ab Ouidio docemur. ¶ Vt quos dux pœnus: appianus Alexandrinus in eo qui libycus inscribitur libro ostendit carthaginenses quandoq; acharanorum senatum per inducias fidentem puteis imersisse: atq; saxis obruisse: addit uetus interpres amilcharem tūc pœnoꝝ ducem fuisse: de hac puto poetā loqui crudelitate: licet alii aliter intelligant. ¶ Et uelut icaridos: famulæ piere: cū ex longo errore Vlyxes domū reuersus esset procos q̄ plures Penelopē in uxorē poscētes inuenit: quos domestici pueri adiuuabāt oēs Vlyxes una cum telemacho filio aggressus est sagittis primū mox armis: & polybū pysandrumq; necauit: melanthus interim capraꝝ custos ex thabeno protis galeas clypeis & hastas attulit: quæ arma cū a melātho afferri cognouisset: complicatis asseribus & imposito pondere ipsum īterfecit: ut Homerus est autor. ¶ Vt iacet: Anthæus terræ filius habitus: quia palæstra ac robore corporis p̄clarus: ab ipsa cum aluctatoribus premebat̄ ualidior reddebat̄: ab hercule in pectore pressus: cū diu superare nō quisset: occisus est: q in lybia apud Lyxam coloniam regnū obtinuit: ubi & hortos hesperidū fuisse fatis ex Plinii & Solini auctoritate cōstat: in urbe tingēna sepulchꝝ hūit qđ sertorius perfodi iussit: qui si plutarcho credimus. lxx. cubitoꝝ corpus inuenit Strabo aūt tibiā lx. cubitoꝝ: gabinii testimonio: cōperisse scribit sertorium: qui postea instaurato tumulo famam honoremq; eius ad auxit: tingennam quoque scribit Plutar. Herculem cognouisse: q̄ syphatē genuit: a quo urbs a m̄ris noie dicta cōditē est. ¶ Aonio: Thebano: & Herculē dicit thebis natū: q ut exposuimus antheū īterfecit: aonia inqt Lactātius ab aone filiū neptuni: uel amonte boetiæ: nā ipsa est aonia: q̄ & boetia: q̄ & thebæ. ¶ Vt quos Anthæi: nunc illoꝝ īmprecat̄ mortem: quos certamine antæus interemit: multos. n. externos eum occidisse Diodo. est autor. ¶ Lēnia turba dedit: Lemnienses mulieres cū ueneris sacra essent auersate irata dea eis tetꝝ inesit odorem: ut apollinii interpres hellanici auctoritate scribit: cūq; lemnii uiri in thraces bellū agerēt tñ uictores: magnā pellicū turbā secum duxere quā cū uxores ferre nō posset iniuriam unanimes decreuerunt uiros occidere: quos ut statuerant ad unum interemere: pariter & thras mulieres: filiosq; metuentes ne paternam ulciscerentur iniuriam nō tamē tantæ immanitatis fuit hypsiphyle quæ sola patri thoanti pepercit: eumq; seruauit.

Marginalia: Polyphemus — Antiphates — Hānibal — Vlyxis ultio — Anthæus — Aonia a q̄ hercules aonius dictus q̄ sit & ubi locorum — Lēniacæ mulieres

¶Vt qui post: Prosilius: ut alii codices hñt Trasillus Busiridē docuit imolare hospites cum affirmasset nece humana pluuias impetrari posse a ioue. Primus occisus est: eādēq; seruauit crudelitatē Busiris in aduētū usq; herculis: in quo domitus fuit Eratosthenes negat ullū in ægypto unq̄ Busiri fuisse: sed id ait cōfictū ad loci i hospitalitatē idicādā. ¶Vt q. i. Trasillus. Sacri iniq: in quo erat necāda uictima. ¶Post lōgū: longā siccitatē. ¶Elicuit: eduxit. ¶Frater ut antæi: Pygmaliō frater antæi docuit īmolationē hospitū: ipse deū aras sanguīe imbuit. ¶Exēplis: ut ipse docuit. ¶Vt q: De Diomede itelligit: de quo supra: q equos hēbat: quos pascebat corpibus hūanis: eū deīde hercules eqs obiecit in pa bulū: quod ille in multos egerat. ¶Terribiles: ferōs. ¶Viscere hūano: hūanis carnibus. ¶Vt duo: Nessus centaurus cū ad Euenū fluuiū Deyanirā uiolare uellet uxorē herculis: sagitta ab hercule ītereptus ē: notū ē nasonis carmē: qd' Dio. ēt mōumēta testant. ¶Eodē uindice: Hercule auctore. ¶Dissimaniq; gener: Dissiman⁹ socer fuit: ut alii scribūt Eurythi: quē Ho. scri. ab apolline īterfectū: ut alii putāt qd' placet iphicli. de quo hæc ē historia: & cātata ab homero ī carmine magico: & scripta a Diodoro: nec ꝑtermissa a Proptio: Eurythus iouem filiā uxorē dare recusauit herculi petēti: q̄ iīuria commotus hercules illi⁹ equos abegit. Iphicius eurythi ff cū ad eos repetendos thirinthē uenisset: iussus ē ab hercule cōscēdere turrim: ut circūspiceret an equos uideret: uñ eū ꝑcipitē dedit. sūt q putēt de ormeno dictū cui⁹ filiā de negatā Astydamiam hercules abduxit necato pr̄e: hoc dr̄ de ormeni nympha ¶Pronepos: corinetus fili⁹ Vulcāi. ¶Reddere uitā morte. ¶Vt pronepos male sunt interꝑtati meo qdē iuditio q hoc de hippolito scriptū putant. nā ut ego sentio loquit' de Corineto filio uulcani: q periphitus dicebat' ut scribit Plu. in pausanias peripiles: idē scribit hūc uulcani: filiū Elissæ Corinetus dictus ut interpraetatur. Diodo. κορύνη quod significat clauam: quam gestare solebat: hūc primū hercules domuit iuxta epidaurꝝ. q Ouidi. ita ī me ta. testat'. Tellus epidaurea p te clauigera uidit. Vulcāi occūbere plē. i. Corinetū. ¶Scynis: ab eodem Theseo sublatus ē: q ut scri. Dio. alligata corpora curuatis arboribus in altū emittebat: uñ curuabant'. Oui. Scini alterꝝ putat quā senē illū q curuabat trabes: cui ñ dat nomē. Plu. deprauata ut sentio: dictiōe signiū scribit hūc fuisse ex cui⁹ filia pigōe these⁹ susceperit Menalippū. ¶Et scyrō: Scyrō in agro attico porrecto trāseuntibus cibo ex pede admouentes os ꝑcipitabat. hunc auum pelei & telemonis fuisse megarenses contendūt apud Simonidem poetā: eū domuit theseus: unde saxa scyronia dicunt': & Minerua scirina: sacras item ob mortuum Scironē episcirosis. ¶Cum polyphemone natus. idest procustes. ¶Natus: procustes a theseo domitus est, qui hospites hoc genere supplicii afficiebat. supposito enim lecto intendebantur corpora: quæ aūt muti labātur si maiora erant lecto: aut ui trahebantur in parem magnitudinem si minora erant: nomen dictum a προκρούω idest impello. ¶Quique homo: de minotauro intelligit quem Theseus interfecit.

DOMI. Brusirius interitus. Pigmaliō qs fuerit. Diōedis feritas. Nessi mors. Dissimanus qui fuerit. Euriti mors. Ormenus qui fuerit. Cotinet⁹ qui. Scinis mors. Sciron a quo domit⁹ fuerit. Scirōis saxa unde. Procustes a quo uictus.

Vt qui post lōgū sacri monstrator iniqui
 Elicuit pluuias uictima cæsus aquas.
Frater ut antæi quo sanguine debuit aras
 Tinxit: & exemplis occidit ipse suis.
Vt q terribiles pro gramē habētibus herbis
 Impius humano uiscere pauit equos.
Vt duo diuersis sub eodem uindice cæsi
 Temporibus nessus: dissimaniq; gener.
Vt pronepos neptūe tuus: quē reddere uitā
 Ipse coronides uidit ab urbe sua.
Vt scynis: & scyron & cū polyphemōe natus:
 Quiq; hō pte sua parte iuuencus erat.
Quiq; trabes ꝑssas ab hūo mittebat in auras:
 Aequoris aspectes huius & huius aquas.

¶Vt qui post longum: prasillus siue ut alii uolunt Thrasillus: non longe fuit ab ægypto: qui Busyridem docuit posse facile pluuias aridæ regioni inferre: si humana corpora mactaret: in ipsum autē prasilium autorē primo Busyris periculum fecit: ut ex uetustissimo didicimus interprete: satis tamen constat Diodori autoritate Busyridem ægypti regem hospitum fuisse: cæde ad se accedentium grassantem ab hercule enecatum licet defensoriā busyridis scripserit Isocrates & uirum iustum uideri uelit. ¶Frater ut antæ: Pygmalyon tyrānus antæum quendam fratrem habuit: soleba hic hospites necare: eodem postea modo ipse finiuit uitam: ut uetus scribit interpres. ¶Vt qui terribiles: Diomedem dicit: qui equos humanis pascebat corporibus: hunc hercules suis equis tradidit edendum ut docuimus: Tyridam urbem in thracia Diomedem tenuisse scribit Plynius. ¶Temporibus Nessus: ad Euenum amnem nessus portitor fuit: quo Hercules cum Deyanira cum peruenisset: eam transductam uiolare uoluit: uerum ab Hercule sagitta occisus est: ut superius sumus interꝑtati. ¶Dissimaniq; gener. Eurytus oechaliæ rex dissimani gener. filiā iolē herculi promissam denegauit. filii hortatu: indignatus autem hercules euersa ciuitate eurytum īteremit: & iolem sustulit ut Serui⁹ ostēdit. Diodorus Herculem euryti equos abegisse & iphiclum qui ad inuestigādos equos in tyrinthū uenerat ex alta turri precipitasse in quem locum ut si equos spectare posset ascenderet. ¶Vt pronepos saturne tuus: de Hyppolito intelligit: qui saturni pronepos fuit: Saturn⁹ enim neptunum filium habuit: qui Theseum ex æthra pirhei genuit ex quo & amazone natus est Hippolitus ab æsculapio dianæ ꝑcibus uita donatus quēadmodum ostendimus: uolūt nōnulli corynetū filiū uulcani intelligere: cum a Theseo: iterfectus nūsq̄ reuixerit: de quo Diodorus in. v. poeta autem dicit quendam mortuum olim: quē æsculapius uidit efflare uita. ut hippolyto accidit: non aliter meo iudicio recte locus iste potest intelligi. ¶Coronides: æsculapius coronis ex apolline filius: ut in. iii. meta. Oui. tradit. ¶Vt scopulus scyrone: Scyronē Theseus in locis megare habitantem e summo loco in mare præcipitauit: a quo saxa scyronea nomen sumpsere: non aliter quā & ipse periit: uiatores occidebat: ut Diodorus narrat: longam Plutarchus in Theseo de scyrōe scribit historiam.

ZARO. Busiris. Pigmaliō. Diōedes. Nessus. Dissimanus. Hippolit⁹ uita donatus. Sciron.

DOMI. Procuſtes Minotaurus Scyron

¶ Et cum polyphemone natus:Procuſtes polyphemonis filius in eò locò terræ atticæ q̃ dr̃ curdalus:uiatores inuſitato ſupplicio ſuſtollebat:in lectica nãq; eos ponebat:qđ ſi lõgiores erãt:parte ſupeminente amputabanť:ſi uero breuiores pedib⁹ diſtẽdebanť:uñ & nomẽ hũit:hũc Theus:ut docet Diodo.interfecit.¶ Quiq; hõ parte fuit:ut ex fabulis notũ iá oĩbus eſt:paſiphae tauꝝ amauit:quo Dædali arte potita eſt:mõſtrũq; peperit minotauꝝ:q uſq; ad humeros taurus:cætera hoĩs hẽbat:reddit nobis Diod.cãm cur tã turpi paſiphae exaſerit amore:aitq; minoẽ quot annis ſolitũ ſpecioſiſſimũ neptunno tauꝝ ſacrificare:cũq; oĩum pulcherrimũ a paſiphae amatũ nõ ſacrificaſſet:iratur de⁹ uxori furorem ĩmiſit:ut cũ ĩpo tauro cõcuberet:uñ minotaurus natus:quẽ minos in labyrintho a Dædalo fabricato hẽbat:ac hũano atheniẽſiũ ſanguie:ut mõſtrauim⁹ paſcebat.¶ Quiq; trabes preſſas:diodori monumenta teſtanť ſcyron quẽdã in iſthmo habitaſſe.q nouo genere admodũ immani hoĩes occidebat:quoꝝ.n.brachia duabus flexis pinnis alligabat & eas dimittebat:ui autem corpora diſcerpebantur:ſed ipſe a Theſeo non æque finem uitæ facere eſt coactus:cuis filia menalippum ex Theſeo genuit:auctore Plutarcho.

Cercicon archadic⁹ qui fuerit. Achimẽides qui. Hiri mors

¶ Quæq; ceres:ob mẽdam quæ inueterata eſt in oĩbus ferme codicibus ridenda fabula recitata a non nullis qui aiunt Geriõem interfectũ fuiſſe a Theſeo: & cererem gerionis nece lætatã.quia cũ hẽt tria corpora nimium comoderet:quod ridendum eſt cum ſit falſum.Nos ſentimus hoc ſcriptum eſſe de cercione arcadico quem iuxta Cererem Eleuſinã Theſeus interfecit ſuperatum palæſtra ſi Plutarcho credim⁹. teſtať hoc alibi Naſo in metamorphoſi per te cerealis eleuſis Cercionis letum uidit:ut legas cercionea non geriõea.¶ Qualis achimenides: Achimenides adamaſti filius ithacenſis relictus ab Alyxe in Sicilia cuius erat ſocius:uitam egit in ſummo ſquallore ueniens:uſq; Aeneæ troiani opem implorauit: ut eſt apud Virgilium Ho.cum Vlyxis aduentum in Siciliam ſcribit & ſocioꝝ:huius nõ meminit.¶ Qualis: ſquallidus.¶ Qualis:Hirus itacenſis mendicus celebris carmine Ho.qui ſcribit hunc pugnis uapulaſſe ab Vlyxe:cum eum reuerſus inueniſſet in ueſtibulo ædium ſuaꝝ:qua ex dimicatiõe Antinous q inter procos penelopes erat Vlyxi uictori incognito epulas dedit.hic in mendicitatis obiurgationẽ ſemp obiicitur.

Quæq; ceres uidit læto pereuntia uultu
Corpora theſea cercionea manu.
Hæc tibi pro meritis iuſtiſſima deuouet ira:
Euenient iſtis non leuiora malis.
Qualis achemenides ſicula deſertus in ora
Troica cum uidit uela uenire fuit.
Et qualis nec non fortuna binominis hyri:
Quiq; tenent pontem qui tibi maior erit.
Filius ut cereris fruſtra tibi ſemper ametur:
Deſtituatq; tuas ſæpe petitus opes.
Vtq; per alternos unda labente recurſus:
Subtrahitur preſſo molis harena pede.
Sic tua neſcio quæ ſemper fortuna liqueſcat:
Lapſaq; per medias effluatuſq; manus.
Vtq; pater ſolitæ uarias mutare figuras
Plenus in extincta conficiare fame.

Arneus ſiue hitus q & unde. Triptolemus qui. Eriſichtõ qui fuerit

¶ Binominis:dicitur arneus olim eſt appellatus a matre:ſed dictus Hitus ab aliis a loquacitate mendicandi.Ho.Cara parens primis arneum dixit ab annis. Aſt hirum pueri:carmen eſt in ultimis odiſſeæ libris.¶ Quiq; tenent pontem:qđ ſuſpicanť nonnulli quoſdã pontem tenuiſſe ithacæ qui eiecti ſint an Vlyxe:in quo Ho. Auctoritate abutuntur nihil enim ſcribit Homerus de hoc:ſed Naſo intelligit de mendicis:qui in ponte ſedet.Iuue.Nuiſq̃ æmilius pons.& apud Martiſrequenter.¶ Fortuna conditio uiuendi.¶ Filius:triptolemus ut ego ſentio:quamuis alii Aſterium ſcribant quod non legi ſingulari & forma & pudore omnium opes & illecebras contempſit.¶ Fruſtra:quod nõ impetres.¶ Vtq; pater:Eriſichihon ſucciſa quercu dryadũ precibus a Cerere irata tãta fame torquebatur:ut coactus ſit uendere filiam.ut græci codices habent Taopeida:ut latini Dryopeida uendita modo pro uirgine modo pro aliis animantibus patri alimenta diu ſubminiſtrauit:ſed tandem coactus eſt miſer morſu proprios artus lacerare.Taopeis dicta eſt:a τάῶσ:quod ſignificat pauonem & ωφὼποσ.i.uiſus:uultus:frõs oculus.¶ Plenus:ſatur.¶ Conficiare:conſumearis.¶ Inextincta:inſuperabili.

ZARO. Cercio. Achimẽides. Hirus. Triptolemus. Eriſicthõ

¶ Quæq; ceres uidit:Certionẽ arcadẽ in palæſtra theſe⁹ iuxta eleuſinã cererẽ ſupauit:ut plu.ſcri.& ab Oui.i viii.met.tangiť cercionis lætũ uidit cerealis eleuſis.¶ Qualis achimenides:fuit adamaſti ithacenſis fili⁹ achimenides:un⁹ ex Vlyxis ſociis:ut in.iii.æneidos Virgi.canit:q in ſicilia relictus eſt:qñ impias polyphemonis man⁹ Vlyxes euaſit:cũq; æneas in ſiciliã applicuiſſet:hũc ſq̃lidũ:ĩmiſſaq; barba ſupplicẽ: benigne accepit:ſicut ẽt Gui.pdidit.¶ Binonimis hyri:Home.xviii.odiſſeæ arneũ ſcri.quẽdã a mr̃e ſic uocitatũ:ĩmẽſæ magnitudis.extitiſſe:q loquax & ridiculoſus a iuuenib⁹ hyrus dicebať.mẽdicitate inſignis:ut ĩ epiſtolis Oui.tradit. hyt⁹ egẽs pecoriſq; melãthius auctor edẽdi.¶ Quæq; tenẽt põtẽ:Iuue.piter & Mar.docẽt:paupes:& mendicos:ſolitos ad põtes pmanere:ut eſcã a trãſeũtib⁹ peterẽt:hãc nũc infœliciſſimã uiuẽdi cõditionẽ dicit:eãq; in inimicũ ĩprecať.¶ Filius ut ce.hũc oẽs locũ meo qdẽ iudicio falſo ĩterp̃tãť:hiſtoriãq; puertũt:cũ de Triptolemo:aut aſterio intelligũt:plutũ.n.dicit cui⁹ in theogonia Heſio.hãc fabulã refert:cũ iaſio in tẽplo: qđ fuit in triptoli cretæ ciuitate ceres cõcubuit:ex qbus pluto nat⁹ ẽ:q opulẽtia ĩterp̃tať:diues qcũq; hũc adibat efficiebať:iõ nũc poeta ĩprecať mẽdicã in inimicũ uitã:& qđ ſi forte plutũ adiret cupit ut ab eo ſpnať:cui & odio ſit.hunc ueꝝ ſenſum rectãq; fabulã eẽ:oĩno affirmare haud dubito.quã ẽt Valla p̃ceptor me⁹ approbauit.¶ Vtq; pater ſolitæ:aut tolici cõiũx erchthõiq; filia dryops:pentis ſemp eſurientis:ceteris ira cui⁹ ſacratã q̃rcũ ſucciderat famẽ leuabat:ſua neptũni auxilio mutatiõe:mõ in equã:mõ i bouẽ:& ĩ alitẽ q̃ñq; cui⁹ p̃cio uẽdebatur.n.ſe pater paſcebat.tandem proprios artus ſame cõpulſus comedit ut in.viii.met.Oui. eſt autor

¶Tydeus: Tydeus caput Menalippi corrosit: ut est apud Papiniū i thebaide. ¶ Aut aliquid: Alludit ad fabulam thyestæ attrei: a quorum mēsa sol dicitur auertisse currū ¶ Externati: Pauentes in aliam partem. ¶ Lycaon: priami filius ex Lycothoe filia Alceiita apud Ho. loquit: Me paruum exiguo uicturum tempore mater licothoe genuit: Alter Lycaon arcadiæ rex Iouis ira in lupum est conuersus: cum mactato homine iouem decipere uoluisset de hoc loquitur Ouidius. Fabula orta est ex historia: nam si Copæ credimus sacra Ioui lycæo fiebant in arcadia hostia humana cuius carne degustata homines in lupum uertebantur: quod de Meneto parrhasio contigit: qui decē annis lupus in pristinam formam est reuersus. ¶ Tantalides: Pelops filius Tantali numinibus hospitio susceptis a patre appositus est experiente an dii essent reliqui abstinuerunt: una cæres humerum absumpsit: quem postea reddidit eburneum diuinitas. ¶ Tu tereiq; puer: Ityn filium Terei designat patri appositum ¶ Absyrtus: Oetæ filius ex Caucasea nympha: ut scribit Apollonius: ex Euryclide ut ibicus ex Neæra ut Sophocles ex Phædra: ut Hesiodus hunc Medea iram patris fugiens inter fugiendum dilaniauit: ut collecta membra sequentem patrem retardarent. Cice. Egialeum appellatum fuisse existimabat: sed Diodo. alterum tradit egialeum.

DOMI. Tydei historia Fabula atrei Lycaon qs fuerit Pelopis fabula Itys fabula Absyrti historia

Nec dapis humanæ tibi erunt fastidia: quaq;
Parte potes tydeus temporis huius eris.
Atq; aliquid facias: a uespere solis in ortus
Cur externati rursus agantur equi.
Fœda lycaoniæ repetes conuiuia mensæ:
Tentabisq; iterum fallere fraude iouem:
Teq; aliqs posito teneat: uim numinis opto:
Tantalides tu sis: tu tereiq; puer.
Et tua sic largos spargantur membra p agros:
Tanquam: quæ patrias detinuere uias.

¶Nec dapis humanæ: Tydeus oenei regis filius uel ut alii martis & altheæ: siue ut placet Seruio Eurybœæ: in bello Thebano a Menalippo lethali uulnere percussus est cuius moribundus caput ad se deferri iussit: quod capaneus e uestigio in ipsius Tydei conspectum portauit: quo uiso lætatus tydeus: cerebrum dentibus corrosit: ut Statius in octauo thebaidos scribit Porphyrius tamen non a capaneo: sed Amphiarao caput Menalippi allatum memoriæ prodidit: additq; palladem quæ e cœlo descenderat ut immortalem tydea faceret: cum uidisset ipsum caput rodere inimici: adeo abhorruisse facinus: ut se auerterit nolueritq; immortalitate tydea donare. quare precatus Tydeus est deam: ut saltem ipsam Diomedi filio tribueret: quam & ipse assequi minime potuit. ¶ Atque aliquid facias: Pelops ea hyppodamia filios habuit atreum: Thyestē plystenem: & ex altera muliere Chrysippum: quem unice amabat: Atreus autem chrysippum a patre sibi pielatum perspiciens cum in puteum demersit quem pelops extraxit: mox deiuncto Pelope: chrysippo filio suorum bonorum hærede instituto: Atreus & Thyestes eum interfecere: decesserat iam plystenes: duobus relictis filiis: Agamemnone inquam: & Menelao: quos atreus educauit: hinc atridæ sunt appellati igitur chrysippo ab Atreo & Thieste fratribus enecato. ipsi inter se conuenerunt. ut cui signum a deo esset regnum obtineret. agnam Mercurius aureo uellere in gregem atrei posuit. ut quod secutum est facinus uideret. oderat. n. pelopis genus propter myrtilli filii mortem. ex palæstra ab ipso pelope interempti. Merope autem atrei coniunx. hanc agnam in thiestis gregem transduxit: quem propter incestum amabat quod cum atreus percepisset: ipsam occidit: at thyeste facto conuiuio: tres atrei filios ei epulandos dedit: quo scelere sol dicitur ab occasu in ortum se reuocasse & pleiades conuersæ: ut pherecides & Virgilius tradunt. ¶ Fœda licaoniæ: Lycaon arcadiæ tyrannus: ut apud Ouidium in primo metamor. est uidere humana corpora pro æpulis præbere consueuerat: ad quem iuppiter mortali sumpta effigie se contulit: cui molossum partim assum: partim clyxum apposuit: ut deinde si humanam carnem non cognouisset: & ipsum occideret: fama namque deum esse erat. Iuppiter tanto perspecto scelere: Lycaonem in lupum mutauit: unde & nomē tenet λυκοσ enim græce lupus est: legitur & de alio eiusdem nominis Priami filio apud Home. ¶ Teq; aliquis posito. sensus est: uelim itaq; & cupio: ut eo modo in deorum cibum præberetis: quo pelops a patre Tantalo est appositus: cuius humerum ceres quin comederet non se abstinuit: ut in principio exposuimus de Tantalo satis quæ loquuti. ¶ Tereidesq; puer. Pandion athenarum rex prognem & Philomelam filias genuit: quarum Prognem Tereo thracum tyranno despondit: cumq; Progne inuisere parentem & sororem gestiret: a quibus per quinquēnium abfuerat: ipsi Tereus morem gessit: nam Athenas nauigauit: unde Philomelam ut ad sororem abduxit: cuius forte illectus pulchritudine: incestum commisit: & ipsi philomelæ ne crimen palam faceret sorori: linguam abscidit: eamque in silua reliquit quæ proprio sanguine: tanti mali his tantum uerbis Prognem cerciorem reddidit: τόιρενσ με εοιρε Tereus me corrupit. quo fit ut adeo Progne hac re grauaretur: ut & sororem ad se curarit occulte uenire: filiumque patri edendum apposuerit. cui de filio interroganti responsum est. in uentre quod quæris habes: quare cum gladio uxorem & sororem insectaretur. deorum miseratione in aues omnes sunt conuersi. Progne in hirundinem in lusciniam Philomela. Terreus in upupam. in phasidem uero itys. Terei & Prognes filius. ut in fabulis ab Ouidio longa commemoratione refertur. ¶ Et tua sit latos: uulgatissimum est quemadmodum cum oetes colchorum rex Medeæ pater. Iasonem persequeretur: qui aureum uellus & Mædeam surripuerat: discerptus dilaniatusque per membra fuerit Absyrtus. a Medæa sorore. in ambracia. quo pater dum filii corporis partes colligeret. retardaretur qua crudelitate Iason periculum euasit. sunt absyrthides insulæ. ab Absyrtho nuncupatæ. ut Ruffi festi indicat carmen ionii si quis rate rursum cærula currat æquora. ut eos cymbam producat in ortus absyrthi cautes & crebras protinus attes inueniet.

ZARO. Tydeus Pelops Lycaon Itys Absyrtus

DOMI. ℂAere pilleo.cõfecto tauro æneo a perillo qui supplicio afficiebanť clamãtes ex bouis aluo suãuẽ emitte
Perilli hi- bãt sonũ;supra repetita ẽ historia.¶ Vt uetus pelias fraudib⁹ medeæ iuueniles ãnos ꝓmittẽtis medicamẽtis
storia magnis interẽptus ẽ filiab⁹ oĩbus cõsentiẽtib⁹:ꝑter unã Alcestã au.Dio.q̃ impietate abstinuit.fuit ãt Adme
Peliæ fa- ti socer.nã eo mortuo Ia.ut socioꝝ aĩos leniret:Euadnẽ ei⁹filiã Aeueo collocauit cephali : amphimonem
bula Andremoni Leõthei fratri.Alcestã Admeto.¶ Aut eques:dehiscẽte terra ĩ urbe aruspices responderũt Stu-
Curtius lionẽ maniũ deũ poscere uirum fortissimũ:qui nisi dareť interitus urbis ĩmineret:Curtius inuentus est ; qui
mors armat⁹ eũ ĩ locũ se deiecit:nomẽ datũ est ut curtius
lacus appellareť hãc historiã nr̃i ita ꝓfitenť:qbus Ti-
tus Liuius assentiť:licet Piso Cornelins Luctati⁹ au-
ctore Varrõe uarios secuti annales aliter scripserũt.
Cadmi hi ¶ Atq; utinã:Cadmus prim⁹cõflare æs inuenit ĩ ua
storia rios usus·Cadm⁹alter solutæ orationis ĩuentor fuit.
Cadmus p̃terea in fabula Agenoris fili⁹ Thebas cõ-
diturus mactato serpẽte dẽtes ex oraculi p̃cepto se-
Homines minauit ex qb⁹nati hoĩes.mutuis ceciderũt uulneri
Terri bus qnq; tm̃ supstitibus quoꝝ unũ tm̃ noĩat Oui.
genæ Echionẽ:pherecydes oẽs:ideũ.s. Euchione : peloꝝ.
Hyperenorem addit p̃terea idem auctor hos dẽtes
serpẽtis datos fuisse a Marte & pallade pte dimidia
Cadmo:& parte itẽ dimidia Aetæ:qđ latini nõ tra-
diderunt:& cũ eũdẽ Cadmũ tenuisse illyriũ ꝓdide-
Callima- rit:alteꝝ fuisse Cadmum Pherecydes scribit.¶ Bat
chus q fue tiades:mendose nõnulli legunt penthides interpre-
rit tantes hoc dictũ de hyponacte:cuius Stra & Plyni⁹
meminerunt Acron non satis perite:sed intelligen-
dum de Callimacho oriundo a Batto:qui Apollonium Rhodium discipulum suum Silei filium uel ut alii
scribunt ilei fratrem Medusæ & Egiales carmine imprecatorio deuouit.ut supra est expositum.

Aere perilleo uero imitere iuuencos:
Ad formam tauri cõueniente sono.
Vt quæ ferox phalaris lĩgua pri⁹ense resecta:
More bouis paphio clausus in ære gemas.
Dũq; redire uoles æui melioris in annos:
Vt uetus admeti decipiare socer.
Atq; eques in medii mergare uoragine cœni:
Dũ modo sint facti noĩa nulla tui.
Atq; utinã pereas:ueluti dentibus orti
Sidonia iactis grata per arua manu.
Et quæ battiades fecit:fratriq; medusæ:
Eueniant capiti uota sinistra tuo.

ZARO. ℂAere perilleo:Fuit phalaris agrigentinus crudelissimus tyrannus:ideq; & disertissimus:qđ eius testantur
Perillus epistolæ:cui perillus tauꝝ aheneũ ianuã a latere habẽtẽ donauit ut ĩ eo igne supposito hoĩes excureret:uñ
& ipsos bouis:uoces æque edituros affirmauit:sed phalaris in muneris artifice prio expiri . qđ docuerat uo-
luit:uñ in.iii.de tristibus Oui.ait:ꝓ qbus inuẽtis.ut munere pẽses:da p̃cor ingenio p̃mia digna meo : dixe-
rat at phalaris pœne mirãdæ repertor:ipe tuũ p̃sens ibue dixit opus:nec mora monstratis crudeliter ignib⁹
Phalaris ustus:exhibuit gemĩos ore gemẽte sonos.¶ Vtq; Ferus phalaris:circũsept⁹ a suis phalaris:quo mõ p illum
q fuerit reliquosq; multos interfecerat:defunctus ẽ resecta prius lingua:alii aũt lapidib⁹eũ occisum dicũt nolũt non
nulli phalarĩ ãnos.lxiiii.añ urbẽ cõditã fuisse.Eusebi.uero tulii hostilii tẽporib⁹ apud agrigẽtinos tyranni
Paphos dẽ exercuisse scribit:q filiũ ut Eustatius ĩ.vii.æthichoꝝ tradit comedit.¶ Paphio:cyprio:ẽ paphos cypri op-
oppidum pidũm autore Plinio.¶ Cũq; redire uoles peliã filiæ:Medeæ suasu:iterfecerũt q̃ eũ ĩ iuuenilẽ ætatẽ reddere
ubi ꝓmisserat:utq; magis aggredereť pietatis cã scelus arietẽ suis medicamentis ĩ agninã formã restituit reno
Peliæ fa- uatis antea æsonis iasonis parẽtis ãnis:q̃re oẽs ĩpias in patrẽ manus ĩmisere p̃ter unũ alcestẽ:occiso aũt pe-
bula lia altã Medea turrim cõscẽdit:motũ lunæ,pactura p̃dicãs:uñ Iasonẽ dato signo patrui mortis certiorẽ fecit:
q ipm in p̃riam admittere obstinatissime negabat:ut in.v.Diodo.& ĩ.vii.met.Oui.declarãt.¶ Socer:pelias
nã ut eodẽ lib.Diodo.oñdit:patrui peliæ filias honorificẽtissime iason nuptui dedit: Alcestẽ admeto phere-
Curtius ti thessalo.amphimonẽ a robremoni Leõtei frĩ.Euadnẽ uero teneo cephali tunc phoceoꝝ regi.¶ Atq; eqs
ĩ medii:triplex de lacu curtio legiť historia.nã Portili⁹scri.terrã dehisse:qđ ad aruspices ex senat⁹ cõsulto de
latũ ẽ:q rñderũt deos maniũ postulationẽ postulare.i.ciuẽ fortissimũ eodẽ mitti.tũ quẽdã curtiũ fortẽ ui-
rũ armatũ equo se ĩ eũ lacũ p̃cipitasse:eiusq; corpus ita diuinitus humasse:eo facto locum coiisse:q a Curtio
nomẽ hẽt piso ãt ĩ ãnalibus tradit.bello sabino inter Romulũ inq̃ & Tatiũ Metiũ Curtiũ sabinũ fortissimũ
uiꝝ:cũ Romulus cũ suis ex supiore pte impressionẽ fecisset.Curtius in palustrẽ locũ:q in foro tũ fuit : seces
sisse:atq; ad suos in capitoliũ recepisse:& ab eo lacũ nomẽ ĩuenisse.Corne.& Luctatius phibẽt eũ locũ fulgu
ratũ:& ex senatus cõsulto septũ eẽ:idq; a cõsule Curtio factũ:cui Marcus genutius collega fuit:curtiũ appel-
latum põt & de Amphiarao ĩtelligi:ut nõnulli uolũt:q & ipse loco nomẽ dedit:nã ubi hiatus terræ eũ absũ-
psit teste Strabone:hiat⁹ amphiarai dictus est.¶ Atq; utinã peas:ad pquirẽdã Europã sororẽ dura lege a pa-
Terrigẽæ tre missus est Cadmus:ne domũ absq; sorore reuerteret:q̃ nõ ĩuenta apollinẽ cõsuluit:q eũ:ubi bos requies
set:urbẽ cõdere iussit:itaq; thebas in Boetia ædificauit:antea tñ sociis ex ꝓxĩo loco ad hauriẽdã aquã:ut sacri
ficaret missis.q cũ reditũ tardarẽt.miratus Cadmus ad eos se cõtulit:quos oẽs ab angue martio enecatos est
Sydonia cõspicatus:quẽ magno labore ĩterfecit:cuius dẽtes palladis iussu seminauit:a qbus statim fratres armati or-
quæ sit ti q mutuis cõcidere uulneribus:qnq; dũtaxat supstitibus.ut in.iii.Met.Oui.est autor.¶ Sydõia : Phœnicia,
Callima scydõ.n.teste Trogo põpeio siue Iustino li.xviii.phœnices cõdidere:qđ a pisciũ ubertate sydona appellaue-
cus re:nã phœnices piscẽ sydon uocant.¶ Et quæ battiades:Callimachus cyreneus:ut in principio docuimus:in
Cyrenea Apollonium Rhodium discipulum inuectus est.Medusæ fratrem:q̃sq; in eum imprecatus est calamitates:
quo con poeta in ibidẽ optat.battiades Callimachus ideo dictus:qa Battus Cyrenas condidit.a quo cyrenenses Bat
ditæ tiades nuncupantur.ut Romulidæ a Romulo romani:ita & cecropidæ Athenienses a cecrope.

Vulnera totq; feras:de Moenetio nõnulli intelligũt:qđ falsum est:nã loqtur de Osiride qui in.xxiiii.partes discerptus fuit huic mortuo sacra istituta fuerũt ab uxore i qb⁹ piaculũ est gladiũ eẽ. Deq; uiro:atys Cybeles cõcubitũ fugiẽs genitalia sibi amputauit. Inq; pecus: Atalanta supata ab Hyppomene cursu: uersa ẽ in Leænã marito in leonẽ cõuerso:cũ i Cybelis tẽplo amoris ĩpatiẽs Hippomenes cũ puella rem habuisset. Solaq; limone:filia Hippomenes adulterio dephensa alligata equo a patre absumpta:ut supra est dictum. Ab antiades:male legerũt qui hoc putant dictũ de Creto ut de phineo fratre Acrisii.nam designat Perseum nepotẽ Abãtis:q cũ Danae mr̃e in urnã ab acrisio ĩpositus est:cõmissus mari undis delatus est in Seryphon insulã:& iuẽtus a Dycte piscatore:cui⁹ unus Papini⁹apud nos meminit. Fluctiuagus uolucrẽ cõnibat persea dyctis. Educatus in insula a Polidecte,rege missus in aperta capitis discrimina. Hyginus docet:& Strabo & interps apollonii:uictor reuersus in Seriphõ incolas in lapides cõuertit ostenso Gorgonis capite. Lirnesius heros:cõfingunt fabulã nonnulli:nec uerã:nec loco accõmodatã:loqt.n.de Thelepho:qui Lirnesius dictus est:qm̃ lirnesiũ & pedasũ urbes tenuit imperio:is cũ auge matre in urnã ĩpositus ut Euripides & Stra.scri.ad hostia Caici fluminis delatus ẽ.ubi impii heres relictus ẽ a Theutrante.

DOMI. Osiris discerptus Athis fabula Atalantæ fabula Hippomenis mors Persei interitus Thelephi historia

Et quibus exiguo est uolucris deuota libello
Corpora proiecta quæ sua purgat aqua:
Vulnera totq; feras quot dicitur ille tulisse
Cuius ab inferiis culter abesse solet.
Attonitusq; seces:ut quos cybelia mater
Incitat ad phrigios uilia membra modos.
Deq; uiro fias nec fœmia nec uir ut atys
Et quatias molli tympana rauca manu.
Inq; pecus magnæ subito uertare parentis.
Victor ut est celeri uictaq; uersa pede.
Solaque limone pœnam ne senserit illam:
Et tua dente fero uiscera carpat equus.
Aut:ut cassandræ dominus nõ mitior illo
Saucius ingesta contumuleris humo.
Aut:ut ambatiades:aut ut lirnesius heros
Cæsus in æquoreas præcipiteris aquas:

Et quibus exiguo e uolucris. periphrasticos ibidẽ dicit. Vulnera totq; feras. Menedemum tot in bello troiano uulneribus confossum uetus scribit interpres:ut tantilla corporis pars non sit repta: ut ferrũ postea execrarent.nec eius inferiis more maiorũ adhibendum existimarint.sed possumus ẽt de Osyride intelligere.qui a deo in minutissimas ptes a Thyphone fratre dr̃ cõcisus.ut solitũ cultrũ in iferiis adhiberi nõ oportuerit.hũc ægyptii,p deo colunt hãc apud Apianũ de rebus ægyptiis,Plutarchũ & Aristidẽ smyrneũ:hystoriã legere poteris. At tonitusq; seces:mos erat ut Cybeles sacerdotes uirilia amputarẽtur:cuius rei cãm hãc tradit Lactãtius deũ inquit mr̃ amauit formosũ adolescẽtẽ:& eũdẽ cũ pellice dephẽsum exectis uiribus semiuirũ fecit:& nũc a gallis sacerdotibus sacra eius celebrant. Oui:quoq; in fastis eandẽ ferme rõnẽ affert:licet Diodo.diuersam scripserit historiã. Cybeleia mater cybele a mõte phrygiæ nomẽ hẽt:i quo colebat:uel a Cybelo sacerdote: alii .i.a capitis rotatiõe qđ,ppriũ ẽ sacerdotũ:ut Serui:scribit:q aũt hæc fuerit cybele.in.iiii.historiarum Diodorus ostendit: Ad phrygios modos:ad modulatus sonoros:quales in phrygia edebant:ubi primo culta est. Deq; uiro fias: athys a Cybele dilectus: in phrygiã naui delatus ẽ:quo in loco numinis i strictu pudẽda sibi amputauit: commitesq; Cybeleios:sumptis sacroꝝ instrumẽtis:ad eius sacra celebrãda hortatus ẽ mẽtemq; furore uexãdã: q post lõgã defatigationẽ:fuit sopore solutus:inde a Cybele i græmio suscept⁹:quũq; euitati corpis damna mẽte agitare cœpisset:patriæ abscentiã,suasq; lamẽtatus ærũnas:miserrime defluit:ut ãt dea pueꝝ sibi dilectũ a talibus luctibus remoueret:unũ de leonibus suis misit q pueꝝ pterrefaceret quo terrore exanimatus in nemora cybeleia se coniiciens:ibi ẽ ppetuus:deæ minister effectus:ut Catulli indicat carmen:sup alta uectus athys celeri rate maria:phrygiũ ut nemus citato cupide pede tetigit aditq; opaca syluis redimita loca deæ Stimulatus ut furẽti rabie uagus aĩ:Deuoluit lactes acuto sibi põdere mites & quæ sequunt. Scribit tñ Diodorus in.iiii.athym phrygiũ adolescẽtẽ:quẽ papã dicebãt:a Cybele amatũ: quæ ex eo enixa ẽ:cũq; hoc parẽtes cybeles cognouissent:athym & nutrices iterfici iussere in sepultosq; abiici:qđ sit deinde secutũ: tupte p legere poteris:locũ ostẽdisse sufficiatq;. Inq; pecus magnæ:ut iã exposuim⁹ atalãta ab Hippomene cursu supata: in leonẽ:una cũ uictore uersa est tũ Veneris ira:tũ ẽt qa i tẽplo cybeles deoꝝ matris concubuissent: cuius leonibus currus ducit. Solaq; limone:limo hippomenes ex atalanta filia a patre in adulterio depræhẽsa equis discerpẽda est tradita cuius ẽt mẽtio facta a nobis ẽ. Aut ut cassandreus dñs:cassãdrea potidea thessaliæ pars est:ubi Cassandrus dominatum dr̃ habuisse:qui in suos nimiũ seuiens:ab eis saxis obrutus est: ut a ueteri accepimus interprete. Aut ut abãtiades:perseus ab Abante genus ducẽs:ex œteo.n.natus est cecrops: qui Methionem genuit:a quo methionidæ nuncupatur:huic Chace filia fuit:quæ Abantem peperit unde abantides dicti sunt:chalthodon huius filius fuit:qui habuit Elphenora.ex quo natus ẽ Acrisius: cuius Danae filia fuit.persei mater.acceperat ab oraculo Acrisius ut a filiæ nato esset expellendus: quare danaem in turrim:ne a quoq̃ grauida fieret inclusit: ad quam iuppiter in auream pluuiam mutatus:se contulit: eaq; potitus ẽ:quæ Perseum peperit:ut lib.iii.carminũ Horatius indicat ueram secutus historiam.inclusam Danaem turris ænea robustæq; fores.& Virgilium canum:tristes excubiæ nutrierant satis noctutnis ab adulteris.si non Acrisium uirginis abditæ custodem pecudum iuppiter & Venus:risissent: fore enim tutũ iter patens: conuerso in pretium deo aurum per medios ire satellites:& quæ sequuntur. Scribit tamẽ Simonides danaem a præto patruo nõ ioue compressam:Acrisius autem in arcam danaem & perseum conclusit: quã

ZARO. Osiris Cybelis sacra Atthis Hippomenes Cassandri mors Perseus

in mare piecit: danaesitaq; & filius in seryphon insulã deuenere: in qua polydectes magnetis filius dñabatur licet Menãder ditẽ dicat cuius uerba cõsolatus apolloniũ Plu. in morte filii refert: ditis consolantis danaem. hic polydectes siue ditis in uxorẽ danaẽ accepit: perseaq; nõ aliter q̃ filiũ amauit: quẽ postmodũ in occidẽtẽ: ut gorgonas iterficeret: misit: q̃s a Mercurio talaribus petaso: & galea acceptis supauit: & a Vulcão falce ex adamãte facta: ut Hyginius tradit: Hæ uno tãtũ oculo utebanť: tresq; nũero fuere historei ex Cetho filiæ eximiæ pulchritudinis. Euryale: stheno: & Medusa: oĩum natu maxima: addũt: & aliq quartã scyllam: quib⁹: ut diximus interemptis: Perseus Medusæ caput abstulit: quo saxeos hoĩes efficiebat. hãc multi autores fabulã memoriæ pdiderunt: pter Ouidiũ & Hygi. q̃re utpote oĩbus pspicuã totã recẽsere desistimus: unũ tñ te latere haud uolo. Diodo. in. iiii. innixus autoritate gorgonas in occidente pugnacissimas mulieres fuisse a græcis: amazonas appellatas: q̃s labore maximo Perseus supauit: docet & Põponius mela has gorgonides insulas in oceano æthiopico positas tenuisse: tradit Lactã. Perseũ & danaẽ in Italiã delatos: ubi ardeã pseus ædificauit. ¶ Lyrnesius heros: hãc abũde supius fabulosam narrauimus historiã. de telepho inq̃. quẽ auges mr̃ ex Hercule pepit in silua: ubi a pastoribus inuẽtus regi teutrãti dono datus: loco filii ab eo tractatus ẽ hic Teuthras regionẽ Lyrnesiũ sibi parentẽ habuit: uñ Telephus ipsius regis heres lyrnesius dictus est.

Telephus

Victima uel phœbo sacras macteris ad aras
Quam tulit a sæuo theodot⁹ hoste necem.
Aut te deuoueat certis abdera diebus:
Saxaq; deuotum grandine plura petant.
Aut iouis infesto telo feriare trisulco:
Vt satus hyppomene: dosithoesq; pater.
Vt soror autonoes: ut cui matertera maia est:
Et temere optatos qui male rexit equos.

DOMI. ¶ Quam theodotus: quicqd ab aliis hoc loco traditũ est: nõdũ cõperi illud unũ inuenio Theodotum bastraonorũ regẽ ab arsace rege parthorũ fuisse mactatũ. ¶ Abdera: urbs Thraciæ initio anni hominem deuouet pro salute cõi obruitq; lapidibus. ¶ Vt sat⁹: Præster Hippomene filius: cũ deos detestatur ob patrem deiectũ imperio: fulmine ictus cecidit. ¶ Dosithoes: atrax cũ filiã Dosithoẽ a ioue cõpressam prodidisset: fulmine extinctus est. ¶ Vt soror: Semele soror autonoes luce iouis: quã decepta impetrauit extincta est: Porphyrio fili⁹ Sisyphi q̃d unus lycophrõ scri. cũ Hyginus tradat Glaucũ tantum Sisyphi filiũ fuisse impietatem paternam secutus in deos fulmie ictus est. ¶ Est matertera: q̃m mr̃ ops huius mater Maiæ soror fuit. ¶ Vt temere: Phaeton impetrato curru a patre Phœbo notissima fabula radiis cum male regeret combustus est.

Theodoti mors · *Thraciæ ritus* · *Prester fulmen ictus* · *Dosithoes interit⁹* · *Semeles interitus* · *Phætõtis fabula.*

ZARO. ¶ Victima uel phœbo: Theodotus tragicus poeta de Philoctete scripsit: quẽadmodũ morsus a serpẽte diu dolore uexatus sibi manũ iusserit amputari: ut in. vii. æthicorũ scribit Eustati⁹: Is cũ atrocẽ nimiũ de Mnesarcho rege scripsisset tragœdiã: ab eo cũ fugisset in Apollinis tẽplũ: ibidẽ occisus ẽ: autor uetus interps Theodotus est dactylus e & o per sineresim: coeunt in unã syllabã: ut in primo iliados apud Home. apud Iuuenalẽ: grammaticus rhetor geometres pictor aliptes: apud Propertiũ: hoc eodẽ ferro stillet uterq; cruor. ¶ Aut te deuoueat certis abdera. mos admodũ inhumanus apud Abderam thraciæ ciuitatem fuisse legiť: solebãt enim hominẽ sacrificare: ditisq; imprecationibus execrare: ac lapidib⁹ obruere: existimãtes mala oĩa ciuitati imminentia: hoc diro piaculo ppulsare: ut Callimachus refert: fuit ex hac urbe Democritus abderites philosophus. ¶ Vt satus hippomene: nunc fulmine ictos memorat: & p̃sterẽ dicit: Hippomene ex atalanta filium qui patrẽ interfecit pp sororẽ ab eo tã crudeliter occisam. deinde a ioue ẽ fulminatus: ut uetus memorat interpres. ¶ Tesiphylesq; pater: Athrax thessaliæ rex pater hippochatiæ: quã pyrithous duxit uxorem: primus apud thracas artem tragicam docuit: unde athracia scientia magica est appellata: ideo Statius: athracia rubet arte labor. is igitur cum filiam iuppiter compressisset tesiphylem: quæ etiã thyon est appellata: unde Aristarchus thyades sacrificantes Baccho: & ab Orpheo myse nuncupata: & ob eam cãm a se reiecisset a ioue ictus fulmine obiit. ut Lactantius & uetus interpres scribũt. ¶ Vt soror autonoes: Semele inus & autonoes soror. Cadmi & Armoniæ filia a ioue cõpressa Bacchũ in uentre habuit: quod ægre ferẽs iuno in anũ se transformauit. & Semele persuasit: ut a ioue peteret ut cũ ea sicut solet cũ iunone cõcumberet: q̃d si nõ denegaretur ab eo se amari cognosceret: si minus id faceret: amorẽ fictũ docuit: per stygẽ paludẽ iratus iuppiter pmisit pellici: quod peteret daturũ: quæ pniciosi cõsilii inscia: iunonis cõnubiũ experiri uelle dixit. iuppiter iureiurãdo astrictus abnuere minime. q̃n faceret. potuit. q̃re eã fulminauit. nil. n. aliud iuno interp̃tať. q̃ aer iuppiter uero ignis: q aerem pcutit & ita dr̃ cõcubere cũ iunone iuppiter. habes autores Oui. in. iii. met. & in. iiii. ac. v. historiarum Diodorũ. ¶ Vt cui matertera maia est. ait Porphyrius apud Homerũ helanici historici testimonio in prio atlanticon. ex septẽ pleiadibus: sex cũ deis. unã cũ mortali rẽ hũisse. iouẽ q̃dẽ ex thaygete hũisse lacedæmona ex maia Merciũ: ex electra Dardanũ: neptũnũ aũt Alcionẽ cõpresisse. uñ lycõ natus. martẽ cum sterope coiuisse. unde oenomanus genitus. meropẽ uero. Sisyphũ cõpressisse: uñ Glaucus natus ẽ: ergo cui mr̃tera maia ẽ: sisyphi filiũ dicit Porphyriũ: q cũ deos detestareť iouis fulmine occidit. cui mr̃tera maia ẽ. hanc Simõides ut inq̃t Proclus in pindarũ. oriã appellauit. merito inq̃t q̃m in mõte arcadiæ cylene cõpressa Merciũ edidit. ¶ Et temere optatos: Phaethõ solis & Clymenes filios. cũ ab Epapho ius & iouis nato degener dictus esset. p certissima signa id cognoscere uoluit. matri iuranti uerũ solis esse filiũ fidẽ non adhibens. q̃re in cœlũ ad p̃rem se cõtulit. a quo ut currũ suũ gubernaret accepit: & si eo inuito. nã inuiolabilẽ paludem iurauerat antea filio. q̃cq̃d peteret cõcessurũ. uehebať itaq; phaethon. equorũ ignarus moderator. p cœlũ. q̃re eq deuiarunt. uñ ni iouis p̃sto fuisset auxiliũ. totus terrarũ orbis cõburebať: nã phaethontẽ fulmine occidit qui in heridianũ fluuiũ decidit. quẽ sorores flentes in electrum uersæ sunt. ut in. i. &. ii. met. Oui. narrat.

Theodotus · *Rit⁹ fanorum* · *Prester* · *Athratis fabula* · *Semeles* · *Sisyphus* · *Phæton*

¶ Vt ferus æolides Salmoneus æoli filius: ut scri. Dio. ex alodice genuit Tiro formosissimā: quā amatam fuisse a Neptuno scr. Ho. & Stra. & propertius. Vobiscū candida Tiro. ¶ Vt sanguine Menius Licaonis fili⁹ conflagrante domo paterna: & Licaone patre in lupum uerso cum iouem detestaretur fulmine ictus periit. ¶ Vt macedon: Macedon nomen macedoniæ dedit: cum uiro cōbusta eadē flāma. ¶ Prædaq; sis illis: īprecatur laniationem a canibus qualis contingit: Thraso puero in delo: Thrasus aūt puer Dianæ dilectus a canibus discerptus est. Phœbi aūt ira immissa est pestilentia: qua ut deliaci deliberarent ex oraculo canes eiecerunt: quā historiā paucis uerbis designauit Stra. cū ait canes in Delo alere religiosū est: Legatur Thraso rapto ante diem: hoc est īmatura ætate: non autē ut alii interp̄tant Delos non adeunda āte diē qd̕. s. Thrasus tēplum ante lucē uoluerit ingredi qd̕ ridendū est. ¶ Quiq; actæon notissima fabula discerptus est a canibus probi sententiam nō laudo q scribit in Bucolicon Virgilii aracynthum actæū dictū esse ab actæone. nam actæus dicitur qd̕ fines atticæ attigat ut litto talis. nā mari prominet. ¶ Quiq; croto duo lini fuerunt: uterq; poeta antiquior Amphimari: ut alii scribunt Mercurii & Vraniæ fi. Calcidemis sagitta apollinis & Salmacis filiæ Crotopi filius a canibus ē descerptus Crotopiades dicit̄ qd̕ nepos fit crotopi: pausanias uero ita scri. psamate inquit Crotopi regis argiuorū filia filiū ex apolline peperit quē canes Crotopia pascuis redeuntis lauiarunt. Iratus apollo monstrū īmisit noīe pœnā: hæc infantes ab uberibus rapiebat & necabat. Corœb⁹ eam sustulit: phœbus īmisit postem. Corœbus tripodē ad oraculū detulit: deniq; eo mortuo magaris monumentū erectū ē. ¶ Neue: Eurydice uxor Orphei filii Oegari & Calliopes serpentis dente icta mortua est.

DOMI. Salmoneus qui Menii interitus

Macedō a quo macedonia qui fuerit

Thrasus q

Actæonis fabula

Linus crotopiades qui & uñ dictus

Eurydices mors

Vt ferus æolides: ut sanguine natus eodem
  Quo genita est liq̄dis quæ caret arctos aq̄s.
Vt macedon icta ē rapidis cū cōiuge flāmis:
  Sic precor ætherei uindicis igne cadas.
Prædaq; sis illis: quibus est latonia delos:
  Ante diem rapto nō adeunda thraso.
Quique uerecūdæ speculantē mēbra dianæ:
  Quique crotopiadem diripuere linū.
Neue uenenato leuius feriaris ab angue
  Quam senis œagri calliopesq; nurus.

¶ Vt Ferus æolides. Salmōei æoli filii temeritatē in. vi. æneidos Virgilius cecinit: hic soliū sibi pforatum extruxit: in quo uehebat̄ unde crepitus īgentes prodibant: & aquā p foramina emittebat p̄dicans tonitrus & pluuias ut deus ædere quē iuppiter fulminauit. ¶ Vt sanguine natus eodē hismeneus lycaonis ī lupū mutati filius patrem imitat⁹ deos flocifacere uoluit sed a ioue fulmiatus interiit: ut uetus scr. īterpres. ¶ Vt macedon icta est. macedo ut in iliade apd̕ Homerū scr. porphyrus: sicuti marsyas scr. historicus iouis & æthræ fili⁹ totam optinuit thraciā a quo macedonia est appellata: ex hoc duo nati sunt filii: ex muliere incola: quā ille sibi asciuerat pyreus & emathus a q̄bus duæ extructæ sunt ciuitates in macedonia pyrea & æmathia hi duo cū uxore macedō ī p̄prio exusti sunt thalamo. ¶ Prædaq; sis illis thrasus iuuenis a latona dilectus ei⁹ tēplū ī delo matutino adiit & canes eū discerpserunt: quare pestis īmissa ē r̄nsum ab apolline eam sedari posse si canes nō admitterēt: ut īterpres uetus docet. Stra. tradit religiosū eē in delo canes alere. Quiq; uerecūdæ aristæi & autonoes cadmi filius fuit actæō ianthius ēt nūcupatus oui: cū iuuenis placido cōpellat ianthius ore cū hic uenatione fessus ī uallē gargaphiā se recepisset: dianā cæterasq; eius comites lauātes in fōte cōspexit: ne aūt id q̄nq; manifestaret in eius faciē diana aquā e fonte p̄iecit. īqens nūc tibi me posito uisā uelamīe narres si poteris narrare licet subito nāq; in ceruū est cōuersus. & a p̄priis canibus laceratus ī. iii. met. abunde & festiue hāc habes fabulā. ¶ Quiq; crotopiadē crotop⁹ rex argiuorū fuit q apollinē thyphōis cæde pollutū expiauit huius filia psamate cū qua apollo cōcubuit de quo cōpressu gēuit linū ac mox æditū ptu exposuit qd̕ apollo īdignāter accipiēs in suæ iniuriæ uidictam iniecit mōstrū: a quo īfantes p urbē passī absumebāt. ēt a sinu matrū direpti qd̕ mōstrū delecta iuuētute chorœbus occidit ut in prīo thebaidos stati⁹ narrat. ¶ Neue uenenato orpheus apollinis & musæ caliopes filius siue ut alii oeagri musicus egregius uxorē habuit nomine eurydicē quā unice dilexit hāc ad ripas hebri fluminis ī thracia spaciātē cū dryadibus Aristæus pastor uiolare uoluit ea fugiēs pede serpētē calcauit q reuolutus in eā uenēato morsu interemit uñ orphe⁹ ad inferos iuit ibidēq; plutonē & p̄serpinā adeo cantu mulsit ut ipsam īpetrauerit hac tñ cōditione ne eā quousq; ad superos p̄uenisset respiceret nō potuit se Orpheus abstinere quin dilectā coniugem respiceret q̄re rursus ad iferos est ducta cælibē ex eo orpheus uitā agere cōstituit: quo fit ut multas mulieres eius petētes nuptias spreuerit postremo a mulierib⁹ orgya bacchi celebrantib⁹ lapidibus occisus est cuius caput a serpēte pene comesum in saxum ab apolline dicit̄ mutatū ut Ouid. in. x. & . xi. met. & in. iiii. georgicorū Vir. aliiq; plures sūt auctores. ¶ Quam puer hypsiphyles: Lemnias hypsiphyles q̄a thoanti patri pepercerat ab oīb⁹ lemniadibus mulieribus p̄secuta in fugā se dedit. q̄ capta ad lycurgū græciæ regē ducta est. q filiū opheltem ei nutriēdum dedit: cū aūt septē reges thebas excidendas peterent: ubiq; fontes & flumina sunt siccata langia fōte excepto quā rogantib⁹ regib⁹ hypsiphyles ostendit deposito quē sine habebat puero ophelte. qui interim a dracōe est interempt⁹. qua orbitate licurgus iratus dirum ius in hypsiphylem exercuisset. ni a græcis fuisset p̄hibitus dictus est inde opheltes archemorus nomen enim lachrymabile archemorus: eo q primus occisus est: at cū ab oraculo admoniti essent græci nō prius thebas posse peruenire q̄ archemori manes placassent ludos funebres constituerunt de quibus uictores apii corōa insigniebantur: & ludi postea celebres ex quattuor agonibus isthmii: statius & Lactantius & plerique alii auctores.

ZARO. Salmoneus

Hismen⁹

macedōia

Thrasus

Linus

Eurydices

Hypsiphyles historia

DOMI. Ophelies historia Laocoontis fabula Elpenoris fabula

¶ Quam puer. Opheltes filius Licurgi regis nemorum: qui postea Archemorus est dictus: dum patũ diligẽter ab hypsiphile nutrice custodiretur serpentis morsu extinctus est. ¶ Quam qui: Laocoon immisso telo in equũ troianũ ligneũ serpentis morsu cecidit. Notum est carmẽ Vir. & Plinius refert pictũ. ¶ Neue: Elpenor Vlyxis socius cũ madidus ageret apud Circẽ. scalaꝝ casu occubuit. Lõgũ extat de hoc homeri carmen: qđ ãt aut in suẽ fuerit conuersus: aut se de turri deiecerit: fictũ est nulla auctoritate. ¶ Tamq; Thiodamata: Hoc loco parum diligenter exposito a nõnullis in unam historiæ speciem fingitur. Fuit autem Thiodamas: ut docet interpres apollonii Drypum populorum rex a quo cum Hylus Herculis filius cibum petiisset Hercule illac iter faciente: illeq; negasset: iratus hercules Thiodamantis boues mactatos sibi apposuit & suis Quam iniuriam cum Thiodamas ulcisci uellet educta Dryopum manu in Herculem impetum fecit: q̃ in pugnã tanto discrimine laborauit: ut Deyaniræ uxoris auxilium petere coactus sit: uulnusq; acceperit in mamilla: mox Dryopes domitos fusos ĩ trachiniam coloniam duxerit: rapto tunc Hyla Thiodamantis filio formæ præstantia captus: inde Thiodamantides dicitur a patre Thiodamãte. Dryops: hic pro populo Accipitur Dryops: alioquin teste Arist. ex Arcadia nomen dryopiæ. ¶ Caccus: Vulcani filius ab hercule domitus in monte auentino ob armẽta herculis surrepta: notum est Virgilii carmen: Diodorus uero hunc Lacinium nominat. ¶ Quam: qui dona. Lycas uenenatam tunicam Herculi attulit: a quo in mare Euboicum deiectus est.

Herculis uictoria

Herculis interitus

Quã puer hypsiphiles: q̃ q caua prius acuta
Cuspide suspecti robora fixit equi.
Neue gradus adeas elpenore cautius altos:
Vimque feras uini tulit ille modo.
Tãq; cadas domitus q̃ qsq; ad arma uocantẽ
Iuuit inhumanum thiodamanta driops.
Quã ferus ipse suo periit mactatus in antro
Proditus inclusæ caccus ab ore bonis.
Quã: qui dona tulit nesseo tincta ueneno.
Euboicas que suo sanguine tinxit aquas.

ZARO. Laocoon

¶ Quam qui caua primus acuta. ingentem equum græci troiano bello construxerũt: quem armatis militibus impleruntt: & ante troiam simulato in patriam reditu reliquerunt: eum troian a sinone graio persuasi in honorem palladis extructam: intra urbis mœnia receperunt: & si antea sacerdos laocoon neptuni: insidiosum equum esse sonitu armoꝝ: quem percusserat telo: indicauerat: hunc neptuno sacrificantem duo angues absumpserunt: pariter & duos filios: eo ꝙ equum læserat: ut in. iii. æneidos Virgilius ostendit: sed non ueram est secutus historiam Virgilius: commentũ potius: ut troianos excusaret: si seruio credimus: q laocoontem euphorionis testimonio neptuni sacerdotem fuisse tradit: qui post græcoꝝ aduentum lapidibus occisus est. eo ꝙ sacrificiis: eoꝝ nõ prædixerit aduentum: post absedentibus græcis: cum neptuno sacrificare uellent. laocoon thimbræi apollinis sacerdos sorte ductus est. ut proprio carente sacerdote de morte fieri solet hic piaculum commiserat ante numinis simulachꝝ cum uxore coeũdo: quare draconibus ĩmissis: una cum filis periit. ¶ Neue gradus adeas. ad cyrcem Vlyxes quandoq; puenit: quæ eum diu est morata: ubi elpenor unus ex sociis nimio uino per scalas descendens collum dicitur fregisse: autore homero in odyssea. ¶ Tãq; cadas domitus. thyodamantis. cædes ab hercule facta: hoc modo habet: postq̃ hercules duxerat coniugem deianiram: ænei filiam: diuersabatur calydone apud ænea: in conuiuio forte cõdillum: architelis filiũ: ænei pincernam: quoniam ei manibus fedam aquam ĩfuderat cum percussisset: ĩde cum uxore abiuit deianira. secum etiam hyllum filium abducens: cumq; puenisset ad euenũ: fluuium: nesium centaurum occidit: ut memorat Archilochus: hinc cum in Dryopiam peruenisset hyllo puero famelico: eum cũ lycha pedagogo ad thiodamantem misit: ut exiguum cibum præberet: qui cum abnuisset: Rapto uno boue ab hercule mulctatus est: quem sacrificauit: ac deinde comedit: thyodamas autem ad dryopum ciuitatem se contulit: eosq; ad bellum excitauit aduersus Herculem qui inita pugna: ad tantam perductus est difficultatem. ut etiam uxorem obarmare coactus sit. ipse uero in mamilla saucius fuerit. qui postremo thyodamanta sustulit: & eius filium hyllam excepit. & gentem hanc uniuersam duxit thrachinam thessalicam ciuitatem habitandã: & oetam montem accolere compulit. phocidos abstulit etiam partem illinc propter latrocinia erat enim gens suapte natura latrociniis studens. quẽadmodum pherecydes in. iiii. refert historiaꝝ: idq; insuper addit pherecydes: ꝙ dolydora danai filia ex peneo fluuio peperit dryopa. a quo dryopes appellati. q sperchium fluuium accoluerunt. huiusq; rei meminit etiam callimachus: aiuntq; nonnulli propterea ꝙ omnib⁹ malis hominib⁹ adiutores adiungebant se socios amouisse herculem. sicut & thyodomãti succurrerãt. & hac oblata occasione in eos herculem animaduertisse. alii autem ferunt parnasum montem dryopas accoluisse: insignis improbitatis hoĩes & ab hercule debellatos. traductosq; fuisse in peloponesũ. dryopas uero appellatos a dryope lycaonis filio & diæ. quæ filia fuit lycaoniæ hæc ex apollonii didicimus interprete. ¶ Quam ferus ipse suo cactus uulcani filius: ex herculis armẽtis duas boues dicit furat⁹: quæ ex hiberia interfecto geryone aduexerat: eurystei regis iussu: easq; in antrũ auentinũ qđ incolebat auersas. ne uestigia furtũ manifestarent traxit qbus frustra diu quæsitis hercules iter capere decreuit. forte aũt bos ex antro mugitũ dedit aliaꝝ boum illecta uoce: q̃re reuersus hercules fraudẽ caci detexit: quẽ ex ore flãmas euomẽtẽ: & ei ne boues recipet renitẽtẽ interfecit. & sumptis bobus abiit. ¶ Quam q dona tulit. ex euoboea hercules in mõtẽ cineõ sacrificaturus se cõtulit. & lycã domesticã ad deianirã uxorẽ in thrachinã misit: ut uestẽ q̃ in sacris uti cõsueuerat afferret. cui deianira tunicã: uenenatã dedit qua indutus mori coactus est. antea tñ lycha uestis lætiferæ latore ĩ euboicũ sinũ ꝑcipitato. q scopulus est effect⁹: & nomẽ etiã seruat. lycha. n. dr̃ huius superius rei ad saturitate meminimus.

Elpenor Thiodamas

Herculis mors

¶ Vel de: ¶ Theobrotus: cuius nominis ignorãtia alii interp̃tes nouã confixerũt fabulã: cũ Platonis opus de animorũ imortalitate legisset ex Ambraciæ p̃riæ suæ ꝓmontorio imortalitatis animi studio sese ꝓiecit auctores sunt Cicero in tusculanis questionibus: Callimachus etiã nobili epigrãmate: & Latãcti⁹. ¶ Vt qui theseæ: Aegeus thesei pater: cũ reuertẽtis filii uella nigra ex arce ꝓspexisset mortuũ putauit: doloreq; sese p̃ci pitauit ex alto: ab hoc mare ægeũ nõnulli dictũ putãt a plinio discedentes: qui hanc appellationẽ dedu cit a quibusdã insulis: quæ in medio ægeo mari surgentes formã caprinã conficiunt. nam ægeum caprinũ significat. ¶ Iliaca Astynactem hectoris filium Vlyxes exturri præcipitauit ardente Troia: extat de hoc car men in metamor. ¶ Nutrix Ino Semeles soror cum Athamantis uiri furorem fugeret e scopulo se dimi sit in mare: hæc nutriuit bacchũ Papi. Quid te post cineres decerptaque funera matris: tuti⁹ inoo reptan tem pectore bacche. ¶ Vt cui causa perdix Dædali nepos ex sorore: cum sertam & circinnum ingenio suo adinuenisset. Dædali inuidia deiectus ex turri in nauem sui nominis est couuersus. Plinius tamen in septimo serram a Dædalo inuentam fuisse affirmat. ¶ Lydia: Mars ilicen Ibici Lidii filiam amauit: quæ tuta Dianæ auxilio dum amores Martis contemnit: diris imprecationibus in furorem acta se dimisit e scopulo. ¶ Fœta paphagis Ambraciæ rex cum incidisset in leænam catulis stipatam ĩ hortis suis ab ea est dilaniatus.
¶ Quique: licurgus Brutem fratrem: habuit aucto re Diodor. eiusdemque nominis filium quem ex arbore detractum aper lacerauit. ¶ Idmona: Idmon auctore apollonio: quum in argonauticam expeditionem ultimus uenisset sciebat enim uates spinea peri turum in Bythinea ab apro est discerptus.

DOMI. Theobratus q fuerit
Aegei mors
Astyanacte mors
Inois interitus
Perdicis mors
Ilices furor
Paphagis mors
Brutes mors
idmon discerptus

Vel de præcipiti uenias in tartara saxo:
Vt qui socraticum de nece legit opus.
Vt qui theseæ falatia uela carinæ:
Vidit: & iliaca missus ab arce puer.
Vt teneri nutrix eadem matertera bacchi:
Vt cui causa necis serra reperta fuit.
Lydia se scopulis ut uirgo misit ab altis:
Dixerat inuito quæ mala uerba deo.
Fœta tibi occurrat patrio popularis in aruo:
Sit quæ paphageæ causa leæna necis.
Quiq; licurgidem lacerauit ab arbore natũ:
Idmonaq; audacem te quoq; rumpat aper:

¶ Vel de præcipiti uenias in tartar. ¶ Cleobrotus ambratiotes platõis libro de animæ immortalitate: qui phædon inscribitur perlecto: e turri in saxa præcipitem se dedit: Cicero autem in thusculanis quæstionibus in mare eum scribit se præcipitasse. ¶ Vt Qui theseæ. iusserat thesei pater. Aegeus: ut alba uela si incolumis a minotauro reuerteretur poneret: sin uero absumptus esset nigra ut plutarchus scribit: minotauro autem interempto: præ lætitia theseus uela mutare oblitus est: quib⁹ ex alta turri ab ægeo cõspectis. existimãte filium deuoratum: In mare se proiecit: unde & nomen habet: ut multi tradunt: plinius uero ægeum mare dictum affirmat a scopulo inter tenedũ & chium: ex eo nomine: a specie capræ quæ ita a græcis appellat: repente in medio mari exiliens. ¶ Et iliaca missus ab arce puer: scamander Hectoris filius: qui mortuo patre dictus est astynax: quia ei urbis deueniebat imperium: hunc Vlyxes capta troia græcis interficiendum persuasit: ne troianorum quandoq; ultor esset: quare ex alta turri est præceps missus Homerus est auctor & in tragediis seneca. ¶ Vt teneri nutrix. semelem bacchi matrem fuisse docuimus: eiusq; sororem inum athamantis uxorem: quæ bacchum nutriuit. & se in mare uiri fugiens furorem: una cum filio palemone ꝓiecit: quos e neptuno deos factos superius abunde ostendimus. ¶ Matertera: inquit festus matertera patris & matris mihi magna mater: est matertera matris soror: quasi mater altera. ¶ Vt cui causa necis: perdix dædali ex sorore nepos. xii. agens annum: serram in exemplum spinæ in medio piscis: adinuenit: quare ait: ouidius in. viii. meth. Dædalus inuidit sacraq; ex arce mineruæ Præcipitem misit lapsum mentitus at illũ Quæ fauet ingeniis excepit pallas: auemque Reddidit. & medio uolauit in aere pennis: quæ auis perdix nũc quoque nuncupantur in. v. autem Diodorus non perdicem hunc: sed talum appellat: serram serpentis dentium spissitudinem imitatum fuisse: repertorem eum etiam scribit & rotæ qua figuli utuntur: quare a dædalo occisum: & sepultum: quo percæpto facinore ab ariopagitis homicidii damnatum: in cretam uenisse: plinius in. vii. naturalis historiæ libro: dædalum serræ inuentorem affirmat. ¶ Lydia se Scopulis. Dianæ auxilio potiri. mars non potuit ilice ibici lydii filia quam deperibat: ea etiam ĩ Deum multa dixit obprobria quare commotus mars patrem occidit amatæ cuius morte puella dolẽs: e rupe se deiecit: ut euetus scribit interpres. ¶ Fœta tibi occurrat paphagius epiroticus ambraciæ dicitur dominatus: qui cum in agrum non procul ab urbe se contulisset: leæne catulos suos ferienti obuiauit a qua est dilaniatus: ut uetus interpres est auctor. ¶ Læna. masculina in on. terminata faciunt in æna feminina: penultima cum ae diphthongo. ut dracon dracæna: lacon lacæna: ita leon læena: nam leo facit lea: more latino sicut leno lena. ut latinorum pariter & græcorum grammaticorum est opinio. ¶ Quique Licurgidem. Butes qui & filium eiusdem nominis habuit: in uenatione ab apro est enecatus. ut Vetus scribit interpres Diodori innixus auctoritate ¶ Idmonaque audacem Idmon appollinis & pheretiæ filius. pherecides uero dixit asteriæ: quæ filia fuit coroni & apollinis: idem pherecydes ait idmonis filiam fuisse laothoem: laothoe thestora testoris calcantem. alii abantis. illegitime natum hic una cum argonautis argon nauim conscendit: cunque aliquantum a sociis secessisset: ab apro occisus est. ut orpheus & pollonius testantur.

ZARO. Cleobrotus
Aegeus
Scamander
Inos
Matertera quæ sit
Perdix
Illice
Paphagi⁹
Læẽa quõ flectatur
Butes
idmo

DOMI. Thoantis fabula

¶ Isq uel: Thoas ut nõnulli sentiũt, ut Diodo. aũt tradidit q̃dam ignoto noĩe in agro possidoniatarꝫ in regione Andriegethia cũ uenatiõe excelleret: captarumq ferarꝫ capita: & pedes dianæ uouisset: capto ingenti apro solũ caput arbori appendit dea cõtẽptaq: mox cũ eodem loco dormiret meridião æstu solutum apri caput dormiẽtis os opp̃ssit.

Atys & naucli fabula

¶ Atq idẽ: Atys & Nauclus piei pomi casu dormiẽtes ĩ uenatõe obruti sũt.

Socii minois qui

¶ Si Socii Minois regis ĩterfecti in sicilia iniuriã ulciscẽtes qcũq ex Sicilia iri Cretã nauigarũt ĩterficiebãt.

Alebæ

¶ Lapsurã: Alcidice alebæ larissei filia cũ uiro lycoride eadẽ domus ruina obruta est.

Euenus q

¶ Vtq: Euenus ut apud unũ Ho. reperio Eustachio ĩterp̃te: cũ marpissam filiã pulcherrimã hẽret eã poscẽtes in uxorẽ ĩ certamẽ curule puocabat eorꝫ q uicti essent capita foribus aflige. bat: ut reliquos a cõtentione deterreret. Idas aũt qui Apharei fi. ferebaẽ cũ eẽt Neptuni acceptis a p̃re eqs uelocissimis Euenũ supauit. Marpissaꝫ filiã abduxit uxorem. Euenus aũt præ doloꝛ se in Lycorbã Aetoliæ fluuiũ demersit: cui dedit nomẽ. Nã ex illo est appellatus Euenus.

Tyberin⁹ qui

¶ Vel tyberinus: Tyberis a Tyberino rege ĩmerso nomen accepit uulgata historia.

Brotheus qui

¶ Q̃d q̃: Brotheus Vulcãi & mineruæ fili⁹ pp deformitatẽ oris cõtẽptus se in pyrrã ardentẽ cõfecit alio nomine Erichthonius dicebaẽ ab Home. Brotheus: ut scri. Eusebi.

Cherillus quis

¶ Inclusus: cherilus regꝫ Alexãdri malus scriptor inedia mori est coactus a rege: ut aiunt.

Isq uel exanimus faciat tibi uulnus: ut illi
 Ora super sæui quem cecidere suis.
Sisq idem: simili quẽ pinus morte peremit
 Phrigia uenator: sisq berenti ades.
Si tua contigerit minoas puppis ad undas:
 Te corcyreum cresia turba petat.
Lapsuráq domũ subeas: ut sanguis alebæ:
 Stella licoridæ cui fuit æqua uiri.
Vtq uel euenus torrenti flumine mersus
 Nomina des rapidæ uel tyberinus aquæ.
Hirtacidæq modo defixa cadauera trunco
 Digna feras: hominis sit caput esca tuum.
Quodq ferũt broteũ fecisse cupidie mortis:
 Des tua succẽsæ membra cremãda pyræ.
Inclusúsq necem cauea patiaris: ut ille:
 Non profecturæ conditor historiæ.

ZARO. Thoas

¶ Isq uel exanimus: Solebat thoas uenator arboribus capita ferarꝫ affigere; q̃dã forte die: apro ĩterfecto dianam fertur allocutus: q sub ea inqua erat prædæ positũ arbore caput de more: sopore fessus iacẽs a capite apri est interemptus autor uetus interpres.

Athys

¶ Atq idẽ simili: Athis in berecynthio mõte ubi cybeles sacra fiebant cum uenaret lassitudine opp̃ssus: sub pinu somnũ capiens: ius arboris periit pomis: sicut interpres uetus exponit.

Socii minois

¶ Si tua contigerit: Rege minoe ut superius exposuimus a crocalo in Sicilia interẽpto: eius cretenses ossa in p̃riam trãsportarũt. at tempestate in corcyrã insulam uenerunt: q male a corcyreis tractati: quoscunq eorum in cretã uenientiũ in uindictam occidebãt: si uero legas dorcyreũ oppidũ ĩ sicilia dorcyreũ ubi male habitu sunt cretẽses: q deinde ut meritas redderẽt uicesĩ creta ĩuẽti necabanẽ: ut uet⁹ est autor interpres.

¶ Lapsuráq domũ. latissæi filia alebe. domus delaphæ ruina diẽ extremũ finiuit: una cũ marito lycoride: totaq domo: ut uet⁹ tradit interp̃s Stella secutus poeta ægyptiã opinione: æqua stella dixit: nã ægyptii fata in stellis esse credebant.

Euenus

¶ Vtq uel: Euenus. euenus poeta in lycorbã fluuiũ decidit: cui & nomen dedit ut uetus narrat interpres: euenus ẽt martis filius ætoliæ rex marpessiam formosissimã filiam habuit teste apud Homerꝫ porphyrio: quã poscẽtes ad currule certamen puocabat: uictorũq capita foribus affigebat: idas aũt apharei filius: re uera neptuni: a patre sibi equos sumens uelocissimos: puellã rapuit: quẽ cũ euenus p̃seq̃reẽ: cõprehẽdereq nõ posset: equos quos habebat iugulauit: seq in lycorbã demersit: q ab eo euenus est appellatus: fugiente autẽ ida piculũ: occurrit Apollo puellã ei rapere uolens: cumq ad pugnã cõuenissent: iuppiter Mercuriũ misit: ut sibi quem uellet eligeret puella. hæc idã accepit uerita ne senescentẽ eã apollo reiiceret.

Thyberinus

¶ Noĩa des rapidæ: Thyberinũ regem dicit q in fluuio mersus: ei nomen dedit: ut iã ostendimus.

¶ Hyrtacidæq mõ. hyrtacides duo fuere: alter ab Homero asius dictus: alter a Virgilio Euryalus hyrtaci filius: q noctu hostiũ castra ingressus. multos enecauit ipse uero captus: est interfectus: caputq hasta ad iulium æneæ filiũ delatũ: Virgilius est auctor.

Broteus

¶ Quodq ferunt: Broteum. Broteus iouis fili⁹ a sua turpitudinem nomẽ habuit: quare ĩmortalitatẽ assequi non ualuit unde præ dolore & q̃a se contemni uidebat: in ardente pyra mori uoluit: ut uetus tradit interpres. alii hunc Vulcani & mineruæ filiũ perhibent. & erichthoniũ etiã appellatũ.

Cherillus

¶ Inclususq necẽ cauea. duplex hoc loco historia constat: nã uetus scribit ĩterpres: calisthenẽ magni Alexãdri ĩepte cõplexũ historiã: q̃re in caueã detrusum ĩedia periisse. alii uero tradũt in alexãdrũ hũc scripsisse: & ideo fame obiisse: chœrillus ẽt ĩtelligi posset q teste sup poetica horatii porphyrione: adeo incõpte alexãdri gesta carie descripsit: ut ei⁹ septẽ tantũ uersus sint approbati. ferẽ alexãder dixisse mallẽ apud homerꝫ tersites haberi q̃ apud cherillã achilles: addit ẽt acrõ super eodẽ horatii loco. chœrillũ cũ alexãdro pactũ: ut si bonũ uersum faceret aureo numismate donareẽ: si malũ colaphis ferireẽ: q sæpe maledicẽdo colaphis nectus est.

Archilochus qui fuerit

¶ Vtq repertori nouit: Archilochus lacedæmonius iambici carminis ĩuẽtor fuit. licet affirmet Aristoteles multo antea hoc genus carĩs fuisse: qui tulli hostilii tpibus extitit: cui summã elocutiõis uim fuisse in. x. oratoriarꝫ institutionũ q̃tilian⁹ tradit: carĩs ab eo ĩ lycambẽ socerꝫ & filiã neobolẽ editi maledicẽtia ambos laqueo obiisse certũ ẽ: ipse postea q̃a nimis seuere scripserat: a lacedæmoniis ẽ exultatũ missus. & liber eius reiectus: ut de seueritate. Valerius docet: Pli. aũt in. vii. ait Archilochi poetæ interfectores apollo arguit delphis. ex q̃bus uerbis Archilochũ occisum cõiectam⁹.

¶ Lingua pterua: pteru⁹ declarat quãdã lasciuã libidinẽ: cũ iniuria ĩ dictis & factis: pteruia uero apud ueteres sacrificiũ fuit: ĩ eo mos erat ut siq̃d ex epulis sup̃fuisset igne cõsũereẽ: sicut apud Macro. in Sat. legius

¶ Vtq; repertori: Archilocus cum Lycambem iambico carmine inuento ad laqueũ compulisset: ab illius domesticis necatus est. ¶ Vtue parũ: Aristo cũ laudes athenarũ ab oratoribus editas libris q pãthenaici ĩscri bunť carmine ĩsectareť: inedia est extinctus publico decreto. Pausanias uero in sexto historiarũ scr. Anaximené librũ edidisse ĩ athenienses lacedæmonios & thebanos sub theopompi noĩe & illi⁹ falso cẽseri uersus: q in alexandrũ sũt. ¶ Vtue lyræ: Aristo alter cũ in menechei ciuis fortissimi robur scripsisset eã tragœdiã cui in scribiť menecheus cuius testimonio plut. utiť cõi atheniẽsiũ decreto eiectus est. ¶ Vtq; agamemnonio: orestes furore liberatus serpentis morsu extĩct⁹ ẽ tradito micẽarũ iperio Thisamene filio. ¶ Sit tibi: Eupolis ueteris comœdiæ scriptor apud græcos quo in gñe aristophanis scripta legũť ducta uxore primitia li nocte mortuus inuentus est una cũ puella. ¶ Vtq; lycophron poeta græcus bellũ troianũ carmine iãbico cõplexus mira obscuritate siluã fabularũ pene oium: q apud græcos extãt cõtinet. Laudať pr̃ a papinio ĩ ultimo siluarũ: qd̃ Lycophronis obscuritatẽ & umbras explicaret: cũ de anticorũ poetarũ principatu certaret: sagitta ab aduersario ictus occidit: ut hic ait Oui. ¶ Aut lacer: pẽtheus a furente matre discerptus: nomẽ a luctu ẽ sortit⁹. Nã significat luctũ. Autões fi. ¶ Cadmũ hẽt auũ q in anguẽ fuit conuersus: quãuis pherecydes aliter scriptũ reliqrit ut ppo suim⁹ ¶ Perq; feros: Dirce Lyci thebarũ regis uxor cũ Antiope quã lyc⁹ ob suspitionẽ cõcubit⁹ repudiauerat ĩ carcerẽ detrudẽdã suasisset mortuo Lyco: zethus & Amphion nati ex antiope eam reuinctam taurorũ siluestriũ caudis ĩ ultionẽ maternã dilaniarunt ad eũ locum: q fontis dircæi a dirce nomen accepit. Tauros illos fuisse feros scri. Her. auctore interpte Apollonii & Properti⁹: Subtrucis ora bouis. ¶ Q d q; suæ: philomelæ uulgatissima fabula: dum Tereo obsecuta timetur: ne scelus pdat linguam amttit.

Vtq; repertori nocuit pugnacis iambi:
Sic sit ĩ exitium lingua proterua tuum
Vtue parum stabili qui carmine læsit athenas:
Inuisus pereas deficiente cibo.
Vtq; lyræ uates fertur periisse seueræ:
Causa sit excidiĩ dextera læsa tui.
Vtq; agamẽnonio uulnus dedit ãguis oresti:
Tu quoq; de morsu uirus habente cadas.
Si tibi coniugii nox prima nouissima uitæ:
Eupolis hoc periit & noua nupta modo.
Vtque coturnatũ periisse lycophrona narrãt:
Hæreat in fibris fixa sagitta tuis.
Aut lacer in silua manibus spargare tuorum:
Sparsus ut est thebis angue creatus auo.
Perq; feros mõtes tauro rapiente traharis:
Vt tracta est coniunx imperiosa lyci.
Quodq; suæ passa est pellex inuisa sorori:
Excidat ante pedes lingua resecta tuos.

¶ Vtq; parũ stabili: Anexandrides contra athenienses scr. ut in. vii. æthicorũ docet Eustati⁹ quos sanctissimas leges habere affirmabat. prauissimis aũt uti quare fame mori est coactus: uetus iterpres Meuiũ dicit: q & ipse atheniẽses carmine lacerauit: a quibus inedia compulsus in carcere extremum diẽ finire: athenæ teste uarrone tres fuere: ab unis athenei ab aliis athenausi: a tertiis atheneapolitæ. ¶ Vtq; lyræ uates. aristochi⁹ poeta carmẽ tragicũ p siluam transiens meditabatur: cui serpens ex arbore cuius folia percusserat: decidens manum momordit quare extremum diem obiit: ut uetus narrat interpres: in. vii. æthicorũ tradit Eustatius carchinus tragicus poeta: cuius alope adultera filia fuit: de certione scripsit: qui cum meditaretur a serpente morsus decessit. ¶ Vtq; Agamemnonio: orestes ut iam omnib⁹ cõstat: interfecta mr̃e furore correptus fuit: inde liberatus cum per syluam iret a serpente occisus est. ¶ Sit tibi connubii: Eubolus uel eupolis atheniensis comicus poeta: medillam duxit uxorem: cum qua prima nocte qua cum cubuit mortuus inuentus est si ueteri credimus interpreti. ¶ Vtq; Cothurnatum: lycophrones in poetica duo floueurunt: alter dicta Cassandræ scripsit: alter cuius nunc fit a poeta mentio: tragicus ex his unus: qui pleiades sunt appellati: ab inimico sagitta ueneno illita traiectus interiit: auctor est uetus interpres. Cothurnatum. Cothurnus calciamenti genus utriq; pedi aptum: quo tragici utebanť: comici aũt socco: ut docet Serui⁹. ¶ Aut lacer in sylua: echiõ ex cadmi filia agaue penthea genuit: qui sacra bacchi auersatus a matre aprum eum esse existimante: occisus est: ut in. iii. met. legimus. ¶ Auo angue: Cadmum dicit in anguem uersum cuius agaue filia penthea peperit. ¶ Perq; feros Montes: antiope nictei filia: quam Iuppiter in satyrum mutatus corrupit: fugiẽs nictei mīas defugit in sicionem ad epapea peperit zethum & aphiona: quos in cytherone monte apud quosdam pastores deposuit: nycteus igitur ob audaciam filiæ tristatus: rogauit lycum ne despiceret ipsam: quamobrem in sicyonem profectus cum exercitu lycus epapea occidit: abstulitq; captiuam antiopẽ: tradiditq; eam dyrcæ uxori custodiendam: utpote fratris suis filiam: hæc rursus fugiens capta traditur a filiis suis amphione & zetho: quibus pastor: qui eos aluerat: rem omnem præteritam memorat: quod cum cognouissent mr̃em suã esse ipsam custodiunt: Dyrcem uero agresti tauro ligantes discerpserunt: unde plautus in pseudulo: cras quasi Dyrcem olim ut memorant duo gnati Iouis deuinxere ad Taurum: inde lycum aggressi sunt ut d cerent antiopem uelle tradere: quorum mentem cum nouisset lycus nam Mercurius ipediuit: quomin⁹ ipsum occiderent: lycoq; rem aperu t: unde & tempus fugæ datum: & perinde effugit ut interpres Apollonii scribit: probus autem in perseum aliter hanc tradit historiam: nec nos præterit Homerum in odissea Antiopem Asopi filiam memorasse. ¶ Quodq; suæ passa est. superius memorauimus a Tereo Philomelam stupratam & linguam resectam: n sc lus propalam fi ret: ea uero sanguine in linteo rem omnem annotauit: quem ad Prognem sororem misit: a qua ithis filius pro epulis a patre est comesus: qui omnes in aues sunt mutati.

DOMI. Archilochi mors
Aristus inedia
Aristus exilium
Orestis mos
Eupolus interitus
Lycofrõs exitium
Pentheus q & unde
Cadmi in anguem conuersio
Dyrces cruciatus
Philomela quæ
ZARO. Anaxandrides
Aristochius
Orestes
Eupolis
Licophrones
Pentheas
Cadmus
Dyrce
Philomela

DOMI. Cinaras q fuerit Acheus q & unde Promethei cruciatus

¶Cognitor:Ciaras quũ mirrhæ filiæ icesto se pollutũ dephendisset:eã in Arabiã usq; stricto ense secutus ẽ ubi illa in arborẽ sui nois cõuersa inter arabiæ odorameta nũeraf. ¶Inq; tuis.acheus xuti filius:ut scri.Stra. necatis parẽtib⁹p iprudẽtiã i laconicã aufugit. Vatẽ autẽ acheũ hic itellige Ho.q dũ ifans educaf ab apibus melisigenes est dictus:hoc est,ples apum:sed oculos ea educatione amisit uenenatis apum aculeis:ex quo dictus est ho.quod significat cæcũ Scribunt tñ Hero.& Plutarchus Melissigenẽ fuisse appellatũ.qđ ad Meletem fluuiũ sit natus cæcitatẽq; ad alias referũt cãs. ¶Fixus &:Prometheus : cuius fr̃ Epimetheus filiã habuit pyrrhã in caucaso mõte aqla cor excedente cruciaf.

Cognitor ut tardæ læsus cognomine mirrhæ
Orbis in innumeris inueniare locis
Inq; tuis opifex uati quod fecit acheo
Noxia luminibus spicula condat apis.
Fixus & in duris carparis uiscera saxis:
Vt cui pyrrha sui filia fratris erat.
Vt puer arpiagæ referas exempla thiestæ:
Inq; tui cæsus uiscera patris eas:
Trunca geres sæuo mutilatis partibus ense:
Qualia mamerthæ mẽbra fuisse ferunt.
Vt tue syracusio præstricta fauce poetæ:
Sic animæ laqueo sit uia clausa tuæ.

Arpiagis feritas Micerui interitus

¶Vt puer:Arpiages filiũ absumpsit:qđ Thiestæ prius contigerat. Hoc magis placet q̃ ut intelligas Arpyagẽ fuisse filiũ thyestæ:quũ tãtalũ legam⁹. ¶Trunca:Mamerthes ut scripserũt qdã Myceru⁹ Sysaphonis Conrinthii frater cũ fratris filiũ imperii cupiditate necasset a Sysaphone mẽbratim est laceratus:hæc tñ fabula mihi icerto auctore tradita uidef. ¶Vtq;:

Theocriti suspendiũ

Theocritus poeta Syracusanus ex Sicilia carmine Bucolico Vir.antepositus. ob magnitudinem linguæ doricæ:quæ pastorali sermoni aptissima est:uñ ipse totus cõstatuitam laqueo finiuit:ut hic ait.

ZARO. Cinaras

¶Cognitor ut tardæ:Cynaras cypriorum rex cum mirrha filia deceptus rem habuit:quo detecto facio re:eam stricto ense p arabiam est insectatus:ubi urbẽ a filiæ noĩe appellatam condidit:quæ in sui nois arborem:est deo𝔯 miseratiõe mutata:ut iam explicuimus:cognitor & traditor legi absq; menda potest.

Achæus

¶Inq; tuis opifex:Achæi plures fuerũt:quorum hic un⁹:de quo nũc agif i cui⁹p hortũ ambulãtis capite agmẽ apũ isedit:qđ cũ expellere uellet:eo𝔯 aculeis acie oculo𝔯 dr̃ priuatus:ut tradit uet⁹ iterpres. ¶Fixus & in Duris.in thogõia & prio geor.hesiod⁹ iapetũ scri.filios promethea hũisse q̃ puidẽtia iterp̃taf & epimethea q iprouidẽtia:ad pmethea mulierẽ pãdorã noĩe deis cũ uasculo i quo oĩa iclusa erãt mala miserat:ut pmethe⁹ fraudẽ p̃uidẽs illud nõ recepit:subdola uero puella denuo eo abñte:epimetheo obtulit:q in prudens uas aperuit:uñ euestigio morbi oẽs euolarunt.pter spẽ:q in labiis assistebat dolii.ut & ipsa pariter effugeret.nõ id sine rõne fingif:uñ in miseria cõstitutis remedium spes ẽ:hanc puellã epimetheus cõpressit:unde pirrha & deucalion nati sunt:quo𝔯 patruus pmetheus in caucaso monte patitur.nã iecur eius ut recẽsuimus ab aqla deuoraf.

Prometheus

Arpiages

¶Vt puer arpiagis.nullus a d hũc diẽ iudicio meo recte est hãc iterpretatus historiã quã sic accepimus ex Herodoti in prio historia𝔯 snĩa.nec nõ iustini in prio trogi cõpendio cyaxarem medo𝔯 regẽ filiũ habuisse noĩe astyagem ad quẽ defuncto p̃re peruẽit imperiũ:habuit hic filiã quã mandanẽ appellauit.quæ ei p quietem tantũ urinæ facere uisa est.ut oẽm ipsius urbẽ oppleret.atq; uniuersam asiã inundaret.qđ somnium cum magis exposuisset. quæq; sunt interpretati cõtemptus est.inde mandanem uiro maturã uisum est alicui medo𝔯 nõ tradere.sed psæ cuidã cambysi eodẽ quoq; anno quo filiã collocauerat uisionẽ alteram uidit.uidebaf ei ex filiæ genitalibus quæ totã occuparet asiam uitis enasci.qđ uisum cũ iterpretib⁹ retulisset. Edoctus est filiã q pro ipso regnaret parituram quare exterritus e persis filiam accessit cui custodiã apposuit ut qcqd pareret iterficeref ubi cyrus genitus est harpagum familiarem iter medos fidissimum acciuit.cui pue𝔯 occidẽdum tradidit:quadã aũt pietate.uel fato potius infantem interficere noluit.sed eum micharidati regis astyagis bubulco.ut perimeret dedit.additis etiã ni id faceret minis.q optime cauillatus filium proprium.quem tunc mulier pepererat.mortuũ loco ciri in p̃stituto posuit loco.& cy𝔯 æque ac filium aluit.is cum obuersaref inter pastores impium.ut puero𝔯 est mos de consensu oĩum gerere cœpit.quem bubulci filium appellant nam cyrus inde dictus est.qui acino nutrix dicif.i.canis.medice autem spacoq;.cumq; qdam collusor filius artembaris medi spectati uiri nihili ciri faceret impia.a pueris ipm compræhendi iussit.& multis affici uerberibus.qui illico ægre ferẽs in urbẽ ad p̃rem retulit.qualiter rem habuerit.quare artembares apud regẽ cõquestus est.& filiũ secũ duxit.eiusq; humeros cæsos regi ostẽdit.rex statim ad se cirum uenire iussit.quẽ cũ de hmõi re interrogasset.& ipse intrepide rñdisset.nepotẽ esse cognouit ita ẽt tpe suggerẽte.qđ ita esse a bubulco certior est factus.q̃re harpagũ rex uocat. quẽ de puero pcotaf.uiso pastore noluit harpagus tergiuersari.sed rẽ totã ordine aperuit astiages autem dissimulans bene hoc euenisse.gratũq; sibi eẽ.& harpagi filiũ ad se mitti impat.xiii.natũ annos.q eius iussu mactaf & mẽbratim cõcidif:ptim elixus.assus ptim:in cõuiuio p epulis p̃ri est appositus:idẽ legif & de thiestis filiis:ut docuimus.qd deinde fuerit de astiage.& harpago.quos memorauim⁹ auctores tradũt. ¶Trunca geres sæuo:mamertes sisaphonis corinthii frater.regni cupiditate nepotẽ occidit.quare a fr̃e dicitur laceratus: alii tradunt mamertẽ unde mamertini siciliæ populi appellanf:oppidũ ædificasse.inde oborta de regno lite a fratre mortuus est.ut uetus memorat interpres. ¶Vt ue siracusio:Theocrius siracusanus bucolicũ carmen elegãtissimũ cõposuit.qđ noster maro est imitatus.fuit aũt igenii adeo mordacis.ut in ipsum siciliæ regẽ hieronis filiũ sit inuectus a quo ad suppliciũ.ut hoĩem tantum pterrefaceret ductus interrogatusq; an a maledicentia se abstinere uellet.magis uerba regẽ lacessentia pferebat.idignatus aũt rex.qđ ioco fuerat cõmentus. serio fecit:nam caput ei amputauit.alii suspensum uolunt.ut Ouidius hoc loco.uetus interpres est auctor.

Locus nõ dũ ab aliis intellectus

Miceruus

Theocrit⁹

¶Nudaue: Marsias uictus a phœbo pelle exutus nomen fluuio dedit: de quo supra. Saxificæ: pseus in æthiopia liberata Andromeda uiculis: nileos cœphenos: erāt āt populi: q phineo parabāt bellū, plato Medusæ capite i saxa uertit. ¶ Potniadū: Glaucus ad antedonē boetiæ in balenā cōuersus ē. Glauc⁹ pterea furore equaꝝ dilaceratus est iter potniā & dircē fōtes: ut scri. Stra. uñ eq potniades dictæ sūt Glaucus demū ueneato mel le ab hospite Cretēsi extictus ē. Sollicitoq; bibas Socrates dānatus iniusto crimie missum uenenū publico atheniēsiū decreto cōstantissimo ore hausit: quū prius de aioꝝ imortalitate disputasset: ex quo sermōe plato dialogū cōfecit. ¶ Nec tibi: Hemō cū Rhodopē filiam, p uxore hūisset: ppetua tpum isamia ira nūinū i mōtē obduruit una cū Rhodope filia: nō placet: qd alii de laodōia scri. apollodo. uero in eo li. q iscribit Bibliotheca scri. hemonē amasse antigonē. ad cui⁹ rogū ense latus sibi trāsfixit pdolore: inde tragœdia scripta uariata si nihil historia ab euripide & Sophocle: de hoc nūc loqr: & nos i cōmētariis, pptii scripsimus. ¶ Vtq; sua maca. isigni dedecore notus est ob cōcubitū Canaces sororis: eādē turpitudinē ibidi im pcat. ¶ Hectore⁹. Astyanacta e turri spectato icēdio urbis & suoꝝ iteritu Vlyxes deiecit. ¶ Sāguie: Adonis filius cynaræ & myrrhæ ab apro ē dilaniat⁹ auo gēitore nā pr mris ei⁹ auus fuit pr: fabula apud Oui. ¶ Ossib⁹: Vlyxes nō satis certā mortē hēt cū homeri carmē ad reditū tm̄, pgrediat a troia omissa Vlyxis morte traditū tñ ē eū fuisse iterfectū a telegono quē ex circe susceperat acerbissimo uulnere. Theopōpus autor iterpte lycophrōis scri. Vlyxē offensum turpitudine domestica rediisse ad circē a telemacho fuisse necatū telemachū uero a cassyphōe i ultionē matris quo tpe natū affirmat telogonum.

DOMI.
Marsiæ fabula
Medusæ fabula
Glauci fabula
Eque potniades uñ dictæ sint
Socratis mors
Rhodopis fabula
Macharei historia
Astianactæ mors
Adōis interitus
Vlyxis mors secūdū uarias opiniōes

Nudaue direpta pateant tua uiscera pelle:
Vt phrygii cuius nomina flumen habet.
Saxificæ uideas infœlix ora medusæ:
Cephenum multos quæ dedit una neci.
Potniadū morsus subeas: ut glaucus equaꝝ:
Inq; maris salias: glaucus ut alter: aquas:
Vtq; duobus idem dictis mihi nomē habenti
Præfocent animæ gnosia mella uiam.
Sollicitoq; bibas ueluti doctissimus olim
Imperturbato quod bibit ore reus.
Nec tibi: siquid amas: fœlicius hemone cedat:
Vtq; sua machareus: sic potiare tua.
Vt uideas: qd iam cum flāmæ cūcta tenerent
Hectoreus patria uidit ab urbe puer.
Sāguine, pbra luas: ut auo genitore creatus
Per facinus soror est cui sua facta parens.
Ossibus inq; tuis teli genus hæreat illud
Traditur icarii quo cecidisse gener.

¶Nudaue di. marsyā dicitq; uict⁹ ab Apollie i fluuiū sui nois est mutat⁹: ut oñdim⁹. Saxificæ ui. ad cōpendiū rē hāc redigā: cū & supius eā narrauerim⁹: pseus liberata Andromeda: cū Phieo certauit: cui añ, pmissa fuerat andromeda: & eū ipsi puella a parētib⁹ pollicita i uxorē: i saxū uertit: utpote ni iferre nitērē cepheosq; populos ei parētes: ut Oui. i met. Hyginus aliiq; multi sūt autores. ¶ Potniadū mor. glaucus e potnia ciuitate: cū Veneris sacra spneret: suis eqb⁹ a dea furor imissus ē: a qb⁹ cū ueheret: morsib⁹ ē dilaceratus: ut Ser. sup his Vir. i. iii. geor. docet. s. añ oēs furor ē insignis equaꝝ: & mētē Ven⁹ ipa dedit quo tpe glauci: potniades malis mēbra absumpsere qdrigæ. ¶ Inq; maris sa. Glaucus is piscator ardēter scyllā amauit: q i euboica antedone herba qdā cōmesa icredibili cupiditate se in mare piecit: & a Neptūno cæterisq; diis marinis deus effectus ē: autor ē Oui. i. xiiii. met. ¶ Vtq; duo. idē ali⁹ qdā glaucus cretēsis: nā plures glauci fuerūt: ob lasciuiā in filiā uenenato melle extict⁹ ē: ut uetus docet iterpres. ¶ Gnosia mel. cretensia gnosos. n. cretæ ciuitas ē: ut tradit Ser. ¶ Sollicitaq; bi. melitus: anith⁹: polydeutus: polycrates: pluresq; alii socratē uiꝝ sanctissimū inidia accusarūt: qd. Atheniēsē iuuētutē prauis moribus falsaq; religiōe istrueret: quāobrē in carcerē a magistratu detrusus ē: ibiq; cū de aiæ imortalitate disputasset: hausto itrepide uenēo iteriit: hēs Platōis dialogū: ubi qd Socrates edissertauerit cōperies: dicit itaq; Oui. sicuti Socrates doctissimus uir itrepide ueneno obiit: ita tu noxius timidusq; moriaris. ¶ Nec tibi si quid amas: Hæmō rhodopē filiā adamauit: cū q icestū cōmisit: quāobrē uterq; i mōtē sui nois cōuersus ē: ut a ueteri cōmonemur iterpte: i. ii. elegiaꝝ ēt Hemōii Proptius meminit. ¶ Vtq; sua ma. hēs hāc supius fabulosam explicatā historiā: canacis inq; & macarei: æoli filioꝝ: q ob mutuū cōcubitū isigni notāt dedecore. ¶ Vt ui. qd iā: de astyanacte Hectoris filio abūde locuti sumus: qliter a græcis troia capta concremataq; Vlyxis hortatu e turri fuerit demissus. ¶ Sāguie, p. lu. myrrha cynaræ ut docuimus filia: ex pris cōpressu formosissimū peperit adonē: cuius amore tm̄ Venus credit flagrasse: hic dū uenaret ab apro occisus ē: & in florē a Venere postea mutatus: ut i. x. met. legere ē bñ ergo soror fcā ē parēs: nā ex eo parēte myrrha nata ē: q & ipm gēuit adonē ex filia. ¶ Ossib⁹ inq; tuis: Vlyxes cū ad itacā ex lōgo errore appulisset: territus crebris i sōniis ē: q ad oēs eius regiōis sōnioꝝ cōiectores pitissimos mittit: refert. n. uisū sibi sæpius simulacrū qddā inter humanū diuinūq; uultū: formæ plaudabilis: ex eodē loco repetere cōplectiq; sūmo desiderio: cupienti porrigētiq; māus rñdisse: uidebat scelaratā hmōi cōiūctionē fore: qppe eiusdē eē sanguis: & alteꝝ alteri⁹ opa interituꝝ: quā rē oēs exitialē, pnūciabāt: addētes sibi caueret ab isidiis filii: quapp Teleāchū i agros q i cephalēia erāt religauit p idē tps telegonus ex Cyrce natus & Vlyxe ad querendū patrē, pfectus ithacā uenit: quoddā hastile in manibus ferēs: cuius acies marinæ turturis osse pfixa erat insigne: sed insulæ ææ in q editus erat ibi p custodes a patrio ē phibitus aditu: dū acrius instat: & repellit: ueritus a Telemacho mitti multis interēptis custodibus: patrē quoq; nescius occidit: q dū lætaret: se nō a filio iterfectū: moriēs filiū nouit: a quo saucius moriebatur. qd Telegonus cognoscēs. miserabiles edidit fletus manu utraq; caput uerberans. Ditis cretensis est autor.

ZARO.
Marsia
Medusa
Glauci qui fuerit & eoꝝ interitus
Gnosos urbs q sit
Socrates
Hæmon
Canaces
Astyanacta
Adonis
Vlyxes
Thelemac⁹ q, fuerit

DOMI. Agenoris mors. Anaxarchi mors. Leuchotheæ & orchami fabula. Corœbus historia. Hyppoliti interitus. Polydori historia. Niobes & filiorum exitus. Amphionis mors. Batti in saxa cõuersio.

¶ Vtꝙ lo. agenor lapsu eq̃ ĩserta orĩ mãu extĩctus ẽ. ¶ Aut ut ana. ob ueteres iniurias Anacreõ cyprius in pila cõtũdi iussit. Alii scribũt a colõis necatũ anaxarchũ: sed placet prior snia: cuiꝰ assertor ẽ. Laertiꝰ Diogenes. ¶ Vtꝙ pa. phœbꝰ leucotheã orchãi filiã amauit: quã pr̃ indignatꝰ defodit ĩ terrã: phœbꝰ ĩ ultionẽ puellæ dilectæ orchamũ radiis solaribꝰ exussit. ¶ Inꝙ tu. corœbꝰ uictor ĩ olympiaco certamĩe: ut scri. Strab. & Euse. affirmat. corœbꝰ itẽ captꝰ amore cassandræ ad troiã uẽit: in quo Vir. ab Ho. discessit: nãꝗ ille scri. omœneũ tabesiõ cassandræ amore fuisse captũ ¶ Corœbus demũ mõstrũ ĩ totã peloponessũ missũ supauit. ¶ Vtꝙ nepos: hyppolitus thesei filiꝰ, Aethræ nepos: q̃ mr̃ erat Thesei: uulgato ĩteritu supplicio discerptus ab eq̃s. ¶ Vt pdidit ho. i. ut poly. a polynestore thraciæ rege: uiolato hospicii iure necatꝰ ẽ cupiditate auri qđ hẽbat. ¶ Vtꝙ ferũt damassytõ niobes: & amphiõis filiꝰ cũ liguæ mr̃næ ꝓcacitatẽ filii luerẽt penultimꝰ ip̃e extĩctus ẽ: ut ẽ apud Oui. ĩ me. duodecĩ fuisse filios. Proper. cecinit. Ouid vii. de nũero eoꝝ plura Gel. Addidit: tenuerũt Amphiõ coniũx Niobes mortuis filiis sibi mortẽ consciuit: clarus arte musicæ: nã Cytharã primus ĩuenit: q̃uis alii orpheo alii lino eã tribuant: Autore Pli. ¶ Vtꝙ so. ni. amissis filiis in saxũ Sipilũ dolore cõmutata ẽ. ¶ Et læ. Battus ob furtũ Mercurii pditũ: q boues abegerat ĩ messeniis in saxũ ẽ conuersus. ¶ Quo pu. Hiacynthus a Phœbo dilectus in ludo disci ab eo est extinctus p imprudentiam.

Vtꝙ loquax in equo ẽ elisus guttura agenor:
Sic tibi claudatur pollice uocis iter.
Aut ut anaxarchus pila minuaris in alta:
Iactaꝙ pro solitis frugibus ossa sonent.
Vtꝙ patrẽ sameus cõdat te phœbus in ima
Tartara: quod natæ fecerat ipse suæ:
Inꝙ tuos ea postis eat quam dextra corœbi
Vicit opem miseris argolicisꝙ tulit.
Vtꝙ nepos æthræ ueneris moribũdus ob irã
Exul ab attonitis excutiaris equis.
Propter opes nimias ut pdidit hospes alũnũ:
Perdat ob exiguas te tuus hospes opes:
Vtꝙ ferũt fratres sex cum damasitõe cæsos:
Intereat totum sic genus omne tuum.
Addidit ut fidicen miseris sua funera natis:
Sic tibi sint uitæ tædia iusta tuæ.
Vtue soror pelopis saxo dureris oborto:
Et læsus lingua battus ab ipse sua.
Aera sic misso uacuum iaculabere disco:
Quo puer oebalides ictus ab orbe cadas.

ZARO. Agenor. Anaxarchus. Leuchothoe. Corœbus. Hyppolitꝰ. Polydorꝰ. Filii niobe. Amphiõ. Niobe fabula. Battus. Hiacyntꝰ.

¶ Vtꝙ lo. agenor qdã petulãs ĩcõpescibiliꝙ lingua adeo: ut ne ioui pceret: q cũ curreret ab equo cecidit & fauces pollice sibi opp̃ssit: ut uetus expõit ĩterp̃s. ¶ Aut ut ana. hic atheniensis fuit q male suos colonos tractabat: a qbꝰ occisus ẽ: eiusꝙ ossa ĩ pila occlusa: p frugibꝰ iactata: si recte uetꝰ ĩterp̃s cõmõet. ¶ Vtꝙ p. s. cyclops qdã sameri filiã hũit: aliter leucatheã: q̃ Phœbꝰ amãs ẽ ĩsectatꝰ: q̃re eã pr̃ occidit: q̃ iniuria Phœbꝰ eũ ĩterfecit si ueteri credimus ĩterp̃ti. ¶ Inꝙ tu. e. pe. eat docuimꝰ iã a corœbo mõstrũ filios e matrũ sinu educẽtẽ atꝙ deuorãtẽ: ĩterfectũ: Statii adducẽtes auctoritatẽ. ¶ Vtꝙ nepos æthræ: hyppolitũ dicit Thesei filiũ: ex æthra nati: ab æsculapio Dianæ p̃cibꝰ ad uitã restitutũ: ĩdignatus ãt iuppiter mortalẽ æsculapiũ: hoĩes ad uitã iã mortuos reuocare posse: eũ fulmĩe ĩteremit: q̃re apollo cyclopas fulmĩs fabros ĩterfecit: q e cœlo a ioue pulsus admeti regis oues pauit: ut oĩbꝰ notissimũ ẽ. ¶ Propter op. ni. q̃liter polymnestor auri cupiditati polydoꝝ priãi filiũ occiderit: & ip̃e ab hecuba obcæcatꝰ fuerit: iã narrauimꝰ. ¶ Vtꝙ fe. f. de nũero filioꝝ Niobe diuersæ apđ autores repiũť sñiæ: nã Ho. pueros puellasꝙ senos fuisse scri. Bisseptẽos euripides: sapho bis nouẽos: bacchillides & pidarꝰ bis dẽos: qdã alii scriptores tres tm̃ uolũt: ut li. xix. Plini. tradit. Oui. ẽt ĩ. vii. met. bisseptẽos dicit: & mariũ põit noĩa: quoꝝ unus ismẽis uocabať: alius Siphilꝰ: tertius phædimꝰ. q̃rtꝰ tãtalꝰ: qntꝰ alphẽor: sextꝰ damasithõ: ultimꝰ iliõeus: q oẽs sagitta a Phœbo occisi sũt: pp m̃ris nimiã supbiã: latõæꝙ cõtẽptũ: q̃ sterilẽ p̃dicabãt: ita & filiæ sicuti fr̃es piere ut li. vii. scri. Ouid. ¶ Addidit ut fi. ãphiõ quoꝝ nũc meminimꝰ pr̃ fuit iouis & ãthiopæ filiꝰ: & ut Plu. docet in arte musica: fidiũ ĩuẽtor: & musicꝰ p̃stãtissimꝰ: hic occisis filiis mortẽ sibi cõsciuit: ut Oui. narrat: nã pr̃. amphiõ ferro p pectꝰ adacto: finierat moriẽs pariter cũ luce dolorẽ Hippocrates ãt ĩ lib. q ĩscribiť oxyõ pathõ illos morbo decessisse cyrnates ait: Subitariaꝙ p̃uẽros morte q dr̃ morbꝰ ẽt appollõ obletꝰ. i. pcussus ab Apolline: au. ẽ Porphy. ¶ Vtue so. pe. Niobe tãtali ex taygete filia alii pelopis alii zethi alii alalchomẽi: ut Por. in. vii. testať: & pide pelopis soror: amphiõis thebaꝝ regis uxor fuit. q̃ nimio mœrore ob natoꝝ ĩteritũ ĩ marmor dr̃ uersa: ut ab Oui. ĩ met. accepimꝰ: ferũt nõnulli hãc calãitatẽ subiuisse ĩ lybia: alii apđ thebas: Por. ait comicũ philemõa scripsisse mutã effictã Niobẽ: ob multa q̃ eã circũuenerãt mala: ide fictũ ĩ lapidẽ cõuersã: lydꝰ ãt poeta iqt ab asonide amatore fuisse dilectã: quẽ cũ illa auersareť ignẽ foribꝰ obiecit: illa effugiẽs ĩ lapidẽ couerti postulauit: ac ita ĩ lapidẽ cõuersa ẽ. ¶ Et læ. li. bat. i. ii. me. Oui. sc. mercuriũ apollini armẽta suffuratũ: q̃ ĩ agros pylios ꝓcesserant eaꝙ ĩ siluã adduci nẽo p̃ter unũ senẽ nelei pastorẽ battũ nũcupatũ uidisse: quẽ p̃cario ut furtũ tacerũt adiisse utꝙ magis id faceret dono uaccã tradidisse: alia ñ multo pꝰ deũ sũpta effigie: eũ ĩterrogasse: nũ boues surreptas uidisset: utꝙ mãifestaret boũ paria pollicitũ fuisse: quẽ mũere allectũ furtũ detexisse: ide ĩ saxũ qđ ĩdex dr̃ mutatũ. ¶ Aera si misso: hiacynctꝰ puer œbali filiꝰ ab apollĩe sũmope dilectus: ab eodẽ p ĩprudentiã disco occisus ẽ: ut ĩ met. Oui. tradit. Pli. ãt li. xxi. hiacynthũ iqt cõmitať fabula duplex: luctũ p̃ferẽs: eiꝰ quẽ apollo dilexerat aut ex aiacis cruore editi: ita discurrẽtibꝰ uẽis: ut græcaꝝ lr̃aꝝ: figura: ea legať ĩscripta. erat discꝰ gẽus ludi. ãtiq dicebãt certi põderis discũ. quo iuuenes ĩ agõe cõtẽdebãt. fortior iudicãdꝰ q ni ultra statutã mœtã pieci ssẽt. ita & missilibus certabãt. Hora. li. carminũ. Sæpe disco sæpe trãsfinẽ iaculo expedito acrõ ẽ auctor.

Si qua: Leander quū ad Herō puellam fretō sestiaco nocturno tpe nataret submersus est. Comicus: menāder comœdiæ apud græcos Autor pstātissim⁹, dū i fluuio pexiguo nataret submersus ē: ut qdā hic intelligunt. Cōtracta: Palinurus troiāæ classis gubernator sōno decept⁹ i marī decidit: ut quū triduo enatasset in littore a uellēsib⁹ ē necatus: qd apud Vir. conqrif. Vtq: Euripides: qd male nōnulli iterptati sūt de limo: cū apud archelaū regē cœnasset domūq reuerterer: a canib⁹ est discerpt⁹. Tragici carmis pstātia nobilissimus: nā illi⁹ tragœdiæ cū Sophocle certāt. Aut empedocles phīcā rōnē carmie cōplexus Siciliā pñam nobilitauit: nā ut Lucre. eiusdē caris studio apud nos tenere tur: nihil empedocle nobili⁹ i Sicilia fuisse affirmat: cū āt nouo mortis gñe īmortalitatē optaret: i ætnā ardētē se coniecit. Strymoniæ: Mulieres Thraciæ orpheū laniarūt: multos aūt fuisse orpheos: i cōmentariis Sylii tradidim⁹. & de hujus iteritu uaria scribit Pausanias: q recitabimus alibi. Nat⁹: Meleager ob duos auūculos i apri uenatiōe necatos i atalātæ gratiā absūptus ē althea mre stipitē igni subiiciēte: quē stipitē fatalē hēbat. Accepat. n. Meleagrū fi. tā diu i humanis futurum: q stipes ille seruaretur.

DOMI. | Leandri historia | Menādri interitus | Palinuri mors | Euripidis exitus | Orphei casus | Meleagri fabula

Si qua per alternos pulsabitur unda lacertos:
  Omnis ab idena sit tibi peior aqua.
Comicus ut liqdis periit dū nabat in undis:
  Et tua sic stygius strāgulet ora liquor.
Aut ubi uētosum supabis naufragus æquor:
  Contracta pereas ut palinurus humo.
Vtq cothurnatum uatem tutela dianæ:
  Dilaniet uigilum te quoq turba canum.
Aut ut trinacrius salias super ora gigantis:
  Plurima qua flammas sicanis ætna uomit.
Diripiantq tuos in sanis unguibus artus
  Strymoniæ matres orpheon esse ratæ.
Natus ut alteæ flammis ardētibus arsit:
  Sic tuus ardescat stipitis igne rogus.

Si qua p alter. i heroidibus amores Hero & Læādri scri. Oui. alter apud abydū apud sexū hero cōmorabanf: & nocturno tpe fretū p vii. stadia patēs: Læāder trāsnabat: ad amicāq se cōferebat: forte tēpestate obrut⁹ periit extant de hoc Mar. epigrāmata: musæiq carmen. Comicus. ut liquidis & Terentii comœdiarum scriptoris significat interitum. Qui ut testaf donatus sup Terentiū. quū ex græcia rediēs nauē cōscēdisset. Naufragio piclitatus occubuit. Et cū eo fabulæ cētū. et octo ex Menandro cōuerse pierūt liqdis: atheniensis cosmicus dū in pyræo portu nataret: submersus ē: de quo nobilissimæ a græcis editæ tradunf elegiæ & a Callimacho epigrāma ut uetus iterps docet. Aut ubi uēto: palinur⁹ iasii filius: æneæ nauis gubernator: nimio sōno uexatus i mare cecidit. cūq triduo enatasset: a Veliēsib⁹ occisus ē: ut Marōis carmē testaf: licet ibi redarguaf a Iulio hyginio autore Gellio. Vtq co. ua. Euripides clytus olitricis & cauponis mnesarchi filius i salamie: natus: duo de uigiti ānos agēs: tragœdiā scribere adorsus ē: adeoq in eis excelluit ut pstātissimus ide extiterit inter græcos scriptores tragicos: athleta ēt fuit: eleusino. n. & Theseo certamine pugnauit: & coronatus ē: in physicis Anaxagora usus ē pceprore: i arte dicēdi p dicoū morali phia secutus ē socratē: mulieres ferme oēs maiorē imodū exosus dr: duas tñ dilexit: ex quibus filios excepit: in macedonia apud Archelaū regē magno honore ē habitus: a cuius cœna noctu cū reuerteref. a Lysimacho archelai suo dianæq tēpli æditimo imissis deæ cāibus dilacerat⁹ ē: hūc Lysimachū arne⁹ macedo & crete⁹ thessalus æmuli Euripidis corrupāt: ut ita eū enecaret: cui macedōes sepulturā & igētes honores pbuere: ad quos cū atheniēsium legati uenissent: ut eius ossa in pñam trāsferre sinerent: maxio cōsensu in ea re denegāda macedones p stiterunt: hēs autorē Gel. xiiii. no. atticar. Aut ut trina: Empedocles agrigentinus metonis filius: ut tradit Hippobatus. ut uero thelāges: archiomi: frem hūit callicradē: teste Fauorino in cōmētariis: hic pythagoricā sniam sectatus est: cuius & auditor fuit: eximius phs extitit: quo Lucre. totā Siciliā multū decorati dixit: scripsit carmie Xerxis trāsitū scripsit & tragœdias: multa alia cōposuit: ut Hierony. & Aristo. tradunt: quor alter. xliii. eius opuscula legisse refert: alter uero sæpissime eius rettulit opiniones: ex diuersis libris euulsas: uaria de eius morte tradunf: nā alii scribūt in peloponesso obiisse: mœrore: qa cū agrigētū cōderef: inimicor nepotes ipsius obsisterēt istituto: heraclides aliā mortē mēorat: uulgatissima āt q nūc ab Oui. tāgif: cupidus empedocles imortalitate potiri: in ætnā mōtē se pie it: credēs: ita hoibus facile psuasum iri deū effectū: a flāmis āt absūptus ē nilq pter crepidā iuētū ē: hinc Hora. i poetica: siculiq poetæ narrabo iteritū: deus immortalis hri dū cupit empedocles: ardētē frigidus ætnā insiluit. Aetna: mōs ē siciliæ: ab ætna muliere ibi sepulta dictus: quā iuppiter dilexit: ut autor est Pindarus. Dirimiātq tuos: Orpheus de quo multa supius narrauimus: amissa penit⁹ eurydice uxore mulier spreuit concubitus. p siluasq cōmeans. montes: arbores: & saxa lyræ modulamine ad se trahebat: ut Hora. in carminib⁹ ait: aut sup pindo gelidone i hæmo: uñ uocalē temere secutæ: orphea siluæ: primus thracas amores in pueros docuit: uñ Oui. in meta. ille ēt thracū populis fuit autor amorē in teneros trāsferre mares citraq iuuētā: ætatis breue uer & prios carpe flores: tādē a mulierib⁹ qs spnebat in thracia occisus est. Diogenes aūt Laertius secutus historiā fulminatum a Ioue tradit: idq uetustissimo epigrāmate cōprobat: qd in odio macedoniæ inscu'ptū legif: qd ita a latinis est interptatū. Orphea candenti trāsfixū fulmine thracē: cū cura aonides hic posuere lyra. Strymōiæ mres. i. thraciæ: strymon eni fluuius est: q teste Plynio. in. v. naturalis histo. macedoniam a thracia sepat: fluitq a uertice mōtis æmi. Natus ut altheæ: oeneus parthaonis filius: calidoniæ rex ex althea Meleagrū genuit: hic oeneus diis oibus sacra instituit. una dempta diana: quā seu indignatione: siue obliuione ptermisit: irata aūt dea uastissimæ magnitudinis apr i calidoniā imisitq totā deuastabat regionē: quāobrē ut tāta expelleref pestis: rex ptē regni ei q aprum iterfecisset dī pollicitus: Meleager regis natus aiosus & uirib⁹ ualēs collecta iuuenū manu: aprū oc.

ZARO. | Leander | Terētii interitus, secundū aliam opionem | Palinurus | Euripidis uita | Empedoclis uita | Empedoclis opera | Aetna mons ubi sit | Orphei uita | Strymon fluui⁹ ubi nam sit. | Meleagri fabula

cidere decreuit:adfuit iasii quoq; filiã atalanta:ꝙ in primis telo eũ uulnerauit:quo uulnere deĩde facile ab oĩbus occiſus eſt Meleager aũt atlantæ formã illectus:feræ caput ei dono tradidit:decus apud antiquos maximũ:qđ ægre ferẽtes plexippus:& agenor Meleagri auũculi:puellæ caput abſtulerũt:qre ira cõmotus amans meleager:eos occidit:quẽ caſum cũ altea ꝑcepiſſet:ſtipitẽ in q̃ filii uita erat:cõbuſſit:nato.n. meleagro ꝑcæ ardentẽ ſtipitẽ in alteæ cõſpectũ poſuerũt:affirmãtes quoad ſtipes ille duraret:filiũ eius uita fũctu᷑:quã magna diligentia uſq; ad fratrum mortẽ ut docuimus cuſtodiuit:ſic Ouidius & Lactantius perhibent.

Vt noua phaſiaca cõpreſſa eſt nupta corona:
Vtq; pater nuptæ:cũq; parente domus.
Vt cruor herculeos abiit diffuſus in artus:
Corpora peſtiferum ſic tua uirus edat.
Qua ſua pentidem proles eſt ulta licurgum:
Hæc maneat teli te quoq; plaga noui.
Vtq; milo robur deducere fiſſile tentes:
Nec poſſis captas inde referre manus.
Muneribuſq; tuis lædaris ut icarus:in quem
Intulit armatas ebria turba manus.
Quodq; dolore necis patriæ pia filia fecit
Vincula:per laquei fac quoq; guttur eat.
Obſtructuſq; famem patiaris limine tecti:
Vt legem pœnæ cui dedit ipſa parẽs.
Illius exemplo uioles ſimulachra mineruæ
Aulidis a portu qui leue uertit iter.
Naupliadæq; mõ ficto pro crimine pœnas
Morte luas:nec te non meruiſſe iuuet.

DOMI. ¶ Vt noua:Iaſon ab expeditiõe argonautica reuer-
Iaſonis in tẽs ſuſceptus hoſpitio a creonte eius filiã creuſam ut
cendium Dio.& Papi.ſcribunt:ut alii glaucã uxorẽ duxit con
tẽpta Medea:ꝙ ut iniuriã ulciſcere᷑ naptẽ genus bi-
tuminis attulit:ſpõte in corõa:ꝙ eo liquore tincta re
motiſſimũ ignẽ ab aris ſacro᷑ attraxit ĩmiſſo incen
dio domui & domeſticis oĩbus:alii aliter re geſtam
Herculis tradũt ſed hæc a Pli.hiſto.ꝓban᷑.¶ Vt cruor:tunica
interitus uenẽnata mẽbra herculis correpta ſunt magno cru-
ciatu quã miſſam a deyanira lycas attulerat ut ſupra
Butis ul- dictũ eſt.¶ Qua ſua:Butes licurgi fi.ob prẽm ſubla-
tro tũ a Baccho ei⁹ numinis ſacerdotes omnes necauit
Milonis uariis & acerbiſſimis ſuppliciis.¶ Vtq; milo: Milo-
crotonia- nes cõplures fuiſſe ſupra eſt traditũ iter quos croto-
tis mors niates nobiliſſimus fuit robore lacertorũ: ꝗbus fre-
tus cũ lignũ ſemifixũ in ſilua errans iueniſſet:cõatus
eſt manib⁹ diducere:ſed cuneis exeũtibus cõprehẽſis
eius manibus in medio cõatu ſubſtitit ꝑda feris.me
Icari & eri minerunt Ci.& Dio.¶ Mũeribus:icarus erigones prẽ
gõe mors cũ atticæ colonos uini uſum docuiſſet:ille inuſitato
liquore ebrii uenenũ datũ ſibi arbitrãtes eũ necarũt
uno impetu:cuius morte audita Erigõe filia laq̃o ui-
tã finiuit notiſſima fabula ẽ:hiſtoria:ſed ad Hygino
Lacæde- in primis cõpluribus uerſibus tradita.¶ Obſtrictus:
monio᷑ tm̃ erat laudis bellicæ ſtudium apud lacædemõios:
ſtratagẽa ut mr̃es filiis in aciẽ ꝓdeũtibus ſcuta porrigẽtes hæc
Eriſthẽiſ dicerẽt petite ĩ his:aut uictores:aut mortui.Euryſthe
mors nes cũ male pugnaſſet domũ ſempiterno dedecore affecit ꝙ de cã mater ĩdignata eũ clauſum media perire
Agamem coegit.¶ Illius exemplo:Agamẽnon mactata ĩphinaſſa fi.ſecũdos uẽtos impetrauit a Diana:cuius indigna
nõis morſ tione neptunnus mare infeſtũ reddiderat græcis:ſed cũ eo ſacrificia cerua ꝓ filia ſuppoſita fuiſſet:dati qdem
Aiacis oi- fuerũt in pñs optati uẽti:ſed diana offenſæ nõ ĩmemor effeciſſe:dr:ut a clytẽneſtra uxore agamẽnon interfi
lei interit⁹ cere᷑.placet magis legas mineruæ & intelligas de aiace oilei q ob uiolatã Caſſandram in templo palladis
Palame deæ naufragiũ fecit:ut ante eſt dictum ex ſnia & Ho.& Stra.¶ Nauplia:Palamedes crimine ficto ab Vlyxe:
dis mors quod aurum a Priamo in græcorum ꝓditionem accepiſſet:lapidibus obrutus eſt.

ZARO. ¶ Vt noua phaſiaca:Medea ab Iaſone ſpreta:ꝓp glaucẽ:uel ut alii Creuſam creõtis filiã:quã uxorẽ iaſon ac
Iaſon cepat ut iniuriã ulciſcere᷑:coronã malefica arte cõpoſitã exhibuit Creuſæ:uel glaucæ:ꝙ mortua:una cũ to-
ta domo:occiſis filiis medo & Mermero:dolorẽ ſuũ ulta pẽnatis draconibus fugit & medeã cõſtituit ciuita
Hercules tẽ:Acron eſt autor:& Sene.in tragœdia ꝙ Medea nũcupa᷑.¶ Vt cruor herculeos:ſæpius ſupius Herculis ite
Butes q̃re ritũ expoſuimus:q tunica a Deyanira uxore miſſa extinctus eſt.¶ Qua ſua penthidem:Butes lycurgi filius
pentides bacchantes mulieres in prĩs uindictam occidit:cuius obitus iã meminimus.Pẽthidẽ dicit:ſiue qa ſimilia pẽ-
dictus ſit theo egerit:ſiue qa nepos penthei fuit.nã pẽtheus Driãtẽ genuit:a quo natus eſt lycurgus:ut a uetere didici
Milo cro- mus interprete.¶ Vtq; milo robur:milo crotonienſis illuſtris athleta fuit:ut apud Gellium.in.xiiii.qui cum
tonienſis in locis ſilueſtribus italiæ iter faceret:quercum proxime uiã patulis in parte media ramis hiantem uidit:im
miſſis digitis in hiatũ arboris.diducere eũ conatus eſt:medioq; iã reſciſo:ipſe cũ manus deduxiſſet:credens
iam opus ꝑfectũ:in naturã arbor rediit:& retentis hoĩs manibus:feris eũ ꝓbuit dilacerandũ quod etiã a Va
Icarus lerio maxĩo tãgi᷑.¶ Muneribuſq; tuis lædaris:icarus ut ab Hyginio accepimus:cũ a libero patre uini uſum
Erigone edoctus eſſet:atticorum fines perambulans:paſtoribus nouum genus liquoris præbuit:quo ebrii exiſtima-
runt:ueneno ſe potatos:quare icarum in puteum deiecerunt:eius autem canis mœra dicta:quæ ſemper do-
minũ ſequebatur:domũ uenit ac Erigonæ icari filiæ:mortis patris ſuſpitionẽ oſtẽdit:quã etiã ad locum ꝑ
duxit:tãto aũt dolore affecta dicitur Erigone:ut ſuſpẽſo uita deceſſerit:cui mortuæ canis ſpiritu ſuo paren-
tauit:quos omnes Iuppiter miſeratione in aſtra deformauit.¶ Quodq; dolore:necis erigõem dicit: de qua
Euriſthe nunc locuti ſumus.¶ Obſtrictuſq; famem:Euryſtenes matrem Iaconicam nobilem crudelitate dicitur ha-
nes buiſſe:quæ in bellum filio prodeunti iuſſit:ne domũ reuertere᷑ niſi cæde hoſtiũ pollutus:is nequaꝙ id ꝑfunctus eſt:quare a matre clauſus inedia ad inferos ſeceſſit:ut uetus docet interpres.¶ Illius exemplo uioles:aia-
Aiax oile cis oilei tangit hiſtoriã qui inter ſcopulos illiſus eſt ut expoſuimus.¶ Naupliadæq; mõ:palamedẽ dicit non
us uulgaris induſtriæ uirũ:nã præter.xvi.lr̃as quas adinuenit:lacrunculo᷑ quoq; ludũ primus credi᷑ cõperiſſe
Palãedes autore Plinio:hic naupliæ filius fuit:& Vlyxis dolo a græcis lapidibus obrutus:ut iam oſtendimus.

¶Ethalon:ethal⁹ is ab isidis sacerdote hospite necatus est:iratum numē signa dedit futuri mali in ægyptios DOMI.
oēs:qd ut declinarēt:instituerūt ne qs ex eius familia qui Ethalon hospitē necasset i ægypto eēt:aut ullo tpe Ethali
sacerdotii dignitatē attingeret certæ quidē leges erāt quibus sacerdotia dari possent:ut scr.Iosephus.¶ Vtq; mors
Melātheū:pōt intelligere custod : caprarū Vlyxis:sed placet itelligas de Codro:qui Melāthei fi.fuit:ut Stra. Codri in-
scri.& p̄rem necauit dep̄rhēsus ab atheniēsibus ad suppliciū m̄re indicante:q̄ una cōscia latebat.¶ Qualis: teritus
Dolonem a troiāis missum i græcoꝝ castra explorāda captū Vlyxes & diomedes tota nocte i q̄ōne hūerūt Dolonis

Ethalon ut uita spoliauit isidius hospes
Quē memor a sacris nūc quoque pellit io.
Vtq; melantheum tenebris a cæde latentem
Prodidit officio luminis ipsa parens.
Sic tua coniectis fodiantur corpora telis:
Sic precor auxiliis impediare tuis.
Qualis eqs pactis quos fortis agebat achilles
Acta phrygi timido est nox tibi talis eat.
Nec tu quam rhesus somno meliore fruaris:
Quā comites rhesi tu necis ante diem.
Quā quos cū rutulo morti rānete dederunt
Impiger irtacides:irtacidæq; comes.
Clitiadæq; modo circūdatus ignibus atris
Membra feras stygiæ semicremata neci.
Vtque remo muros auso transire recentes
Noxia sint capiti rustica tela tuo.
Deniq; sarmaticas inter geticasque sagittas:
His precor ut uiuas:& moriare locis.
Hæc tibi tantisper subito sunt missa libello:
Immemores ne nos esse querare tui.
Pauca quidē fateor:sed dii dent plura roganti:
Multiplicentque suo uota fauore mea.
Postmodo plura leges:& nomē habētia ueꝝ:
Et pede quo debent acria bella geri.

Publii Ouidii nasonis sulmonensis
poetæ clarissimi liber in ibin
feliciter explicit.

scíscitantes quid apud troianos ageretur.Is autē ue- exitus
nerat ut equos achillis adduceret quos promiserat
troianis:sed noctem illam egit in somnem magno
metu:talem imprecatur ibidi.¶ Nec tu quam: Rhe- Rhesi hi-
sus:thraciæ rex equos albos troianis adducebat:q̄ si storia
pabula Troiæ gustassent. in fatis erat pergama capi
non posse:sed ipse cū comitibus a græcis interfectus
est cum noctem ageret magno metu.¶ Quā quos: Rānetis
Nisus & Euryalus in castris turni rannetem trucida- exitus
runt dormientē una cū multis aliis.¶ Clytiadæ:al- Alcibiadis
cibiades cū in phrygia ab atheniensibus exultaret i- casus
missis pcussorib⁹ publico decreto i cubiculo crema- Clitias ali
tus est:fuit autem Clytiæ filius:potes & Clytiadem us q fuerit
intelligere filium Clytiæ puellæ dilectæ a sole : qui Rhemi hi
radiis phœbi exustus est.¶ Vtq; remo:Remus cum storia
præter fratris edictum muros Romæ ichoatos trā- Fabius ce
scenderet:a Fabio celere necatus est Celerant offi- ler qui
cii nomē est:nam Romul⁹ satellites suos celeres ap-
pellauit:auctores sunt Plutar.Liuius & Diony.
¶Ethalon: ut uita isidis sacerdos ethalon qui filii ZARO.
concubitum petierat interfecit : quare cum in eius
templo aliorum ægyptii Regem imagines collo-
centur:huius ne statua poneretur est uetitum:uel sic
ethalus sacerdos isidis ab hospite occisus est : quare
ægyptii isidis iram metuentes : instituerunt ne quis
ex ea familia sacerdotium iniret:aut sacris isidis pos-
set interesse:ut narrat uetus interpres.¶ Vtque me- Melanth⁹
lantheum : melanthus homicidio obnoxius cum qui
lateret a matre rei inscia quærentibus est manifesta-
tus:utque melius cognoscerent lumen attulit : qui
captus capite mulctatus est:ut uet⁹ iterp̄s scri.alii de
codro itelligētes puertunt historiam.¶ Sic tua con Doleꝝ
iectis.ad huius loci interpretationem tres inferiores
uersus pertinent & dolona phrygium taxat : hic ad
græcorum castra exploranda missus est a Troianis:
quibus achillis equos balion inquam & xanthum
abducere pactus est : sed ab Vlyxe & Diomede per
noctem captus occidit: prius tñ troianorū detectis
cōsiliis:ut Homerus & ditis scribūt: Oui in heroidi-
b⁹ retulit & ferro rhesū dolonaq; cæsos : utq; sit hic
somno p̄ditus ille dolo.¶ Nec tu:q̄ Rhesus: cionei Rhesus
filius rhesus thraciæ rex:i troianoꝝ auxilia ueniēs una cū comitibus ab Vlyxe & socio Diomede occisus est
dolor q equos albos secū ducebat:qui si xanthū bibissent:erat i fatis troiā capi nō posse:ut Maronis carmen
testat ardentesq; auertit equos in castra priusq̄ pabula gustassent troiæ xanthūq; bibissent : homerus & ditis
hāc copiosius scripserunt historiā.¶ Quam quos cū Rutulo:nisus hyrtaci filius & comes curial⁹ i rutulorū Rānetes
castra uenere ubi ramnetē multosq; alios morti dedere tandē & ipsi agniti occisi sunt ut i.vii.æneidos Vir.
est autor.¶ Cliniadæq; mō p̄sicus:clinii filius a sociis occisus est:ac semicōbustus pp auri copiā quā habebat Persici
secum:si ueteri credimus interp̄ti potest quoq; de alcibiade cliniæ filio intelligi:qui in phrygia crematus est mors
lysandri lacedæmonii artificio:ut p̄bus æmili⁹ tradit legit & cliciadæ & cliciæ filiū dicit qui dicitur radiis so
laribus exustus ¶ Vtq; remo muros:narrat i primo ab urbe cōdita Liuius remū i cōtētiōe augurii ictū i tur- Rhemus
ba cecidisse:deinde ait uulgatior fama est ludibrio fratris remū nouos trāsiliisse muros:īde ab irato Romu-
lo cum uerbis:quoq; increpitans adiecisset.sic deinde quicunq; alius transiliet mœnia mea interfectum a ce- Sarmatæ
lere Centurione rastro.¶ Rustica Tela:quia rustici tum Romani erant isque centurio a quo Remus est oc- q & sauro
cisus.¶ Denique Sarmaticas inter Geticasque sagittas:Sarmatæ quos græci sauromatas uocant Borealem mare quā
regionem incolunt exilem ac tenuem alioquin fœlicibus ac infœlicibus refertam arboribus.¶ Ab amazo incolūt re
nibus oriundi ut Herodotus tradit ; tanta iis est barbaries ut pacem non intelligant sagittis in bello uti gionem

solitos accepimus:sicut & getas qui a Romanis teste in.iiii.historiarum Plinio Daci nuncupantur thraciam incolere dicuntur eodē in loco Plinio autore quorū seuiciem in libris de ponto Ouidius memorat cum ait nulla getis toto gens est truculentior orbe. Hæc tibi: Tantisper interea & si fere post sepostulet dum pro done: siue q̄du ut doctorū grāmaticorū est sententia. Subito sint missa libello:immemores ne nos esse que rare tui. Solent homines cū a patria abeunt q̄primum ad amicos litteras dare ut inde ipsorū oblitos non cre dant quare nunc poeta inquit mittimus tibi has nr̄as imp̄cationibus subito ne credas me iniuriæ oblitū qua re in principio operis dixit. Sic ego te nondū ferro iaculabor acuto & q̄ secunt ad octo uersus. Q uerarer q̄ror deponēs absolutū fine.æ.diphthōgo idē qđ lamētor ualet ut hoc loco unde questus quartæ in flexio nis p̄ lamentatiōe accipit cuius datiuus & ablatiuus pluralis est questubus ut portubus: quæro aūt cū per di phthōgum scribit a quo multa cōponunt uerba notissimā habet significationē quā docti pariter & indocti tenēt unde quæstus i. lucrū deducit q in datiuo & ablatiuo plurali quæstibus facit. Pauca quidē fateor: su baudiēdum missa a me sunt. Sed di dent plura precanti rogantis p̄cor cū merū post se actū habet ē idē qđ rogo cum uero datiuo adiungit est idē qđ īprecari:hoc ē optare alicui deos p̄cādo bonā fortunā aut malā quēadmodū apud autores obseruauimus de quo uerbo disserit gellius in noctibus acticis. Postmodo plu ra leges intel ig ndū q̄ ista quæ nunc mittimus. Et nomen habentia uerū nō aūt quēadmodū imp̄sentia ficto nomine ibidē appellamus. Et pede quo debent acria bella geri:carie iambico utimur ad maledicētiā proprie ut in principio docuit poeta ubi dicit postmodo si pereges in te mihi liber iambus Tincta lycābæo sanguine tela dabit:& nos quoq; in cōmentario abunde explicuimus. Acria seuera: Acre multas hēt signi ficationes ut Nonius Marcellus docet inter quas acre pro seuero exponit. Bella:bellū & p̄lium ita inter se differunt ut bellū dicat tum ipsa pugna:tum totum tp̄us quo in militia sumus:p̄lium ipsam tantummō ar morū certamē. Geri.fieri.gerere habere:ferre & ut hic facere teste Nonio:& Gerrones nugatores nuncu pant & gerræ nugæ sicuti Seruius & Nonius Marcellus tradūt nō a gerēdo nā geminat r sed a Gerra quod est cratis genus quod cum sibi poscerent syracusani pro scutis illusi tamen nomen dederunt nugacibus.

PERORATIO.

LAudat Papinius patrem quod p̄ tenebras Lycophronis poetæ sine errore incederet. Ego in tam obscuro Oui.ope īterp̄tādo tātā laudē nec agnosco nec mihi assumo:ut ī tā recōditis locis aliqū nō offenderim:q̄ & ea doctrīa nō sum:qua Papinii patrē fuisse credimus:atq; utinam uel medio cri eēm:ut opus habui īterp̄tandū in quo poeta obscuritatē nō solū admisit ut ille: sed affectauit ut nemo p̄ter Callimachū:quo obscurior p̄ æmulationē eē cōtēdit id qđ initio dixim⁹ Lycophrōis carmē legim⁹ sæpe:si quo argumēto qdē Oui.grādior:sed uerbis aptior nobis uidet:& cæci sane q illū īterp̄tant in tāta p̄sertim librorū copia nō tā p̄ cōiecturā fabulæ apđ illū īdagādæ fuerūt: q̄ colligēdæ a diuersis auctori bus scriptæ. Mihi uero sæpe uix uno uerbo designatæ occurrebāt:ut primū qdē si uellet cōiiciēdū fuerit tū qđ afferre possem⁹ elaborādū. Breuitatē in primis sum secutus:uel qđ op⁹ quoq; breue eēt.uel qđ ei⁹ generis sūt q̄ recitauimus:ut capite iis adumbrato reliquū corpus coloribus quos indicauimus facile deduci posset. Opusculi initio īgenue fassus sū quos habeā auctores:a q̄ p̄terea alii īuenerūt ī cōem aflerāt utilitatē. Nos cō mētarios in Iuue.quos uiro prīcipi īdicauimus cū reliquo ope librariis nup tradidimus īprimēdos. Vbi qđ scripseri:qđ effeceri.aliorū erit iudiciū.ea certe fore cōfido:q̄ duo qnq̄genarii hoīes:quorū uterq; īdustriæ nr̄æ uel īuidet uel pie aduersat ab eo q.xxix.nōdū cōpleuit ānū discere malit q̄ ignorare. Vale Falco & ama me.

Domitii Calderini Veronensis Commentariorum Ouidii in ibin. Finis.

OVIDII VITA PER ANTONIVM VOLSCVM.

PVblii Ouidii Nasonis poetæ uetusta equestris ordīs familia fuit:patria uero pelignorum sulmo troianorum opus:pater Naso:ipse natus est Mineruæ Q uīquatriis ad.xiiii.calen.apri. Au. Hircio &.C.pansa conss.qui ad Mutinā bello ciuili ceciderunt:fratrē habuit uno anno natu maiorē: cū quo sub eruditissimis in urbe grammaticis Crassitio pascile surreptino: & Scribonio aphrodisio Orbilii seruo profecit Iulio phrigino augusti liberto grammatico celeberrimo amicissimum fuisse Trāquil lus scri. Aduersante natura:ut p̄ri obtemparet:forū secutus est. Sed cū ille nonagesimo ætatis anno interiret: ipse ad musas ueluti ad peculiare naturæ munus rediit. Octauii munere eq̄s triū uiratum tulit. Ex poetis ami cos hūit Aemiliū Macrū ueronensem:q de herbis scripsit:pōticū q Thebaida cecinit: p̄ptiū umbrū elegatū auctorē:Bacchū q iābos edidit:& Flacū Horatiū uēusiū:uxores hūit tres:duas repudiauit: cū tertia sanctissi me uixit:ex q̄ duas filias suscepit. Ex altera secūdi uiri nuptias secuta in libiā auus ē factus:ī exiliū cū ānū age ret qnq̄gesimū ab octauio mittit Alteram noīe perillā domi nubilē reliquit. Exilii cām ī fastorū īterp̄tatiōe exposuim⁹. Hortos hūit ī colle quirinali āno post exiliū nono ī ponto ubi exulabat e uita migrauit:sepult⁹ Thomis ut tradit Eusebius ī exilio scripsit ibin suæ miseriæ q̄relas ī opus geminū distīxit:alterū tristitia:alte rū exiliū pōticū īscripsit.xii.fastorū lib.emādauit & edidit:quorū sex desiderant. Cōsolationē de morte Dru si.Germanici uero triūphū & latina & getica līgua cecinit. Añ exiliū ediderat amādi artē.& remediū:amo res ad Corinnā. Medeā tragœdiā.quā maxie Fabi⁹ cōmēdat:opusculū de piscib⁹ īcohatū reliqt.met.sine edi tiōe e manibus īercid t:cui ultimā limā ob exiliū apponere nō licuit. Multa cremauit. Epistolas aūt multo añq emēdatissimas dederat. Has qm̄ p̄ter heroes tris heroīas solū dedisse cōfinxerit licet qdā aliter fallo cre dātur suo loco disputabim⁹ heroidas īscripsit heroū gen⁹ ad iouē deosq; r̄fert hesio.idq; fuisse uult:cū tebæ & troia cecidere. Quos Māli⁹ iō tradit heroas appellari:qm̄ aere q̄ cœlū dicius gn̄e & uirtute digni uideat

DOMI. Gete q & Dace quā incolūt re gionem Tantisper quid post se exigat & cū eo iū gaūr Queror quō mō scrib at: & quā habe ant signifi cationem Precor q bus casib⁹ cōiūgatur et quot ha beat signi ficata In quibus utebantur carmine iambico Acr quot significata hēat mul ta Bellū in quo a pre lio differ rat Gero quot si gnificatio nes hēat Gerrones & gerræ unde dicā tur & quo modo scri bantur Peroratio Ouidii pa tria Nasonis magistra tus Ouidii horti ubi Nasonis opera

¶Ouidii uita per Chryſtophorum Zarotum Iuſtinopolitanum compil[illegible]



PVbliꝰ Ouidiꝰ Naſo.pelignis ī oppido ſulmōe.xiii.kal.apriles ex botio eq̄ſtris ordis p̄re natꝰ ē:ſecū do gnq̄rioꝝ die:eo quo hirci & pāſa cōſules mutinēſi bello cecidere āno:frē; hūit maiorē [illegible]tu: cū quo ī p̄ria ē educatꝰ:priacꝫ lr̄aꝝ rudiméta edoctꝰ.Mox utrūcꝫ adultū p̄r romā miſit:ut [illegible]loq̄n tiæ ſtudiis p̄iter & legibꝰ icūberēt:q̄ſtꝰ acq̄rēdi gr̄a facile alter p̄entis p̄ceptis paruit:q ni ei diē ta ta p̄maturaſſent:uigeſimo.n.ætatis ſuæ āno e uita deceſſit:cauſidicꝰ optimꝰ futurꝰ uidebaẗ.Oui.āt nō ſine ma xia moleſtia aliq̄diu foro opa; dedit:reoſcꝫ plerūcꝫ defendit:itercꝫ cētūuiros iudiciū dixit:q̄tū īde clamatio nibꝰ extiterit Seneca nobis teſtimōio ē:q eū declamatoribꝰ īſeruit.Defūcto p̄re muſis & poeticæ totū ſe tradi dit:a q̄bꝰ ſtudiis īuitꝰ ſeceſſerat:utcꝫ ēt ī eis meliꝰ p̄ficeret:græcas lr̄as didicit:quo tp̄e ſub Marco Varrōe:cuī & acceptiſſimꝰ fuit:ſicuti & ſub Cornelio gallo:militiā exercuit.Vxores tres hūit q̄ꝝ primā q̄ ei pene pu[illegible]o nu pſerat:ob moꝝ īſolētiā turpitudinēcꝫ dimiſit.Alterā quocꝫ repudiauit:cā nobis cur id fecerit īcognita.Ter tia uero diutiꝰ cū eo māſit:ex q̄ filiā p̄illā noīe hūit.Demū ab auguſto imp̄atore ānū agēs q̄nq̄geſimū.ī pōtū euxinū relegatꝰ ē:cuiꝰ exilii cās qs ē q facile norit:cū & ip̄e mō hāc mō illā referat:ſatis tn̄ cōſtat ibi p.ix.ānos māſiſſe:ubi extremū obiit diē.Anno Tyberii q̄nto:& p̄pe tomos oppidū ſepultū:ſiue p̄p libros quos de arte amādi cōpoſuit exularit:qđ nō miꝝ uideri dēt:ſiqdē ferunẗ libri hmōi a Iulia & druſilla uehemēter cōcupi ti:plectiq̄:aſſidue:unī & ſuſpicio orta ē icēſas libidīe amatores fuiſſe ſecutas Cæſarē uero eo uſcꝫ excāduiſſe: ut & autorē huiꝰ mali ī exiliū pepulerit Ouidiū & p̄iter mulieres:tā & ſi qd meruerat Ouidi.uel quonā pacto potuiſſet eiꝰ blādim̄tis carmīs niſi ſuū corpꝰ antea p̄ſtituere cupiuiſſet:ſiue q̄ ut alii uolūt ſydōii autoritatē in mediū afferētes:qa Iuliā auguſti puellā ex liuia filiā amarit:quā ab Oui.corynnā falſo noīe appellatā tradūt. q̄ cā a nobis mīme p̄bari p̄t:nec a quoq̄ docto:ſi examuſi; ſydōii uerba trutinarit.& qd de Corynna ab Oui. ſcriptū ſit leget:haud p̄ricipis puella digna:ſiue qa liuiā druſillā nudā uiđrit:aut auguſtū p̄ricipē cū ex oletis cōſueſcētē.q̄ ambæ cāæ ſatis placēt:cū & ip̄e quocꝫ īdicarit Cur aliqd uidi cur noxia lūina feci Cur īprudēti cognita culpa mihi ē.Inſciꝰ actæō uidit ſine ueſte dianā.Præda fuit canibꝰ n̄ minꝰ ip̄e ſuis:ſi qs āt curioſiꝰ hæc ſcire affectat:eiꝰ tū de triſtibꝰ.tū de pōto libros p̄legat.nos tm̄ ī p̄n̄tia diuerſas attigimꝰ op̄iones illoꝝ q exilii Ouidii mēinerūt.Multa carmīe ſcripta mēoriæ reliq̄t auſpicatꝰ eſt p̄rio teneris adhuc ānis heroidū diuerſaꝝ epiſtolas:deīde amoꝝ libros q̄ncꝫ ad corynnā:quos ad tres redegit:hi de ſine titulo quocꝫ nūcupaẗ de medi camīe faciei de arte amādi ad iuuētutē Romanā libros.iii.quos p̄ricidas ſolet appellare.De remedio amo ris libros.ii.met.libros.xv.opꝰ dīnū:heroicicꝫ carmīs dignitati cōueniēs:l; ī eū nimis laſciuire dixerit q̄ntilia nꝰ tragœdias quocꝫ adorſus ē:q̄ꝝ medea maxīe a fabio q̄ntilia.& Corne.taci.approbaẗ:ait nācꝫ fabiꝰ ī decio. Ouidii medea uī mihi oñdere q̄tū uir ille p̄ſtare potuerit:ſi īgēio ſuo tp̄are q̄ īdulgeē maluiſſet ī malos poe tas libꝝ cōpoſuit ut q̄ntilianꝰ refert epiſtolā cōſolatoriā ad liuiā auguſtā:de morte druſi nerōis:q morbo in germāia p̄ierat Bellū actiacū īchoauit:ad Tyberiū libros duos de triſtibꝰ q̄ncꝫ de pōto q̄tuor.Faſtoꝝ.xii.& ſi ſex ī māibꝰ hēanẗ tp̄um in curia.In ibin īuectiuā uaticinia unico abſoluit libro.Triūphū Cæſaris de piſcibus opꝰ īchoauit:ut Oppianꝰ ſcripſit līgua getica libellū de geſtis imp̄atoris apud getas:nōnulla ēt alia opuſcu la Ouidio aſcribunẗ.q̄ an ipſiꝰ fuerint nō laboro.uidelicet de nuce.de philomella de pulice.non tn̄ hæc hē mus cū multa īterierint.ſeu librarioꝝ inertia.ſiue tp̄um iniq̄tate.quē aūt īter elegiacos poetas locū teneat.ex q̄ntiliano facile daẗ intelligi cū ait.Elegia quocꝫ græcos p̄uocamus.cuius mihi terſus atcꝫ elegans maxime uidetur autor Tibullus.ſunt qui Propꝛtium malint.Ouidius utrocꝫ laſciuior.ſicut durior gallus.

Sulmo ouidii prima

Exilium nasonis

Exilii cāæ

Ouidii opera


¶Impreſſum Venetiis per Ioannem Tacuinum de Tridino:Anno dn̄i.M.D.VII.die.xxix.Ianuarii.


¶REGISTRVM HVIVS OPERIS.


A a b c d e f g h i k l m n o p q r ſ t. Oēs ſunt terni.p̄ter q r q ſunt quaterni & l t qui ſunt duerni.

Cum Gratia ꝛ Priuilegio.











OVIDIO.

EPISTOLAS

colorchecker CLASSIC























calibrite

mm